BALDASSARIS TIMÆI
von Guldenklee
MEDICI ELECTORALIS
ET
CELEBRIUM QUORUNDAM
GERMANIÆ, GALLIÆ ET ITALIÆ
MEDICORUM
EPISTOLÆ ET CONSILIA.
Accessit &
HORTOLINI TIMÆANI
Topographia metrica,
&
INSCRIPTIONES.

LIPSIÆ,
Impensis CHRISTIANI KIRCHNERI.
ANNO M. DC. LXXVII.

Inclytis

Inclytarum Urbium

SEDINI,

STARGARDIÆ,

COLBERGÆ,

STOLPÆ,

GREIFFENBERGÆ,

CÖSLINI,

TREPTOVIÆ &

RÜGENWALDIÆ

CONSULIBUS,

SYNDICIS,

CAMERARIIS,

SENATORIBUS, &

SCABINIS,

DOMINIS FAUTORIBUS

ET AMICIS SUIS

CULTU, OFFICIIS ET AFFECTU OBSERVANTER PROSEQUENDIS

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

NObilissimi, Amplissimi, Consultissimi, Prudentissimi Viri, Domini, Fautores & Amici honorandi; Quantus sit amor vitæ, nemo viventium sibi non est conscius: Mortem fugimus, vitam appetimus omnes & Reges & pauperes, & juvenes & capularii senes, docti, indocti, & quod mirum, etiam illi, qui cœlestia sperant. Pulchrè in hanc rem & piè Augustinus: MORTIS DIEM OMNES AFFUTURUM SCIUNT; EUM TAMEN OMNES DIFFERRE CONANTUR, ETIAM QVI POST MORTEM SE BEATIUS CREDUNT VICTUROS: TANTAM HABET VIM CARNIS ET ANIMÆ DULCE CONSORTIUM.

Libro de gratia novi Testamenti c. 6.

Exstitêre quidem cùm à primis mundi exordiis, tum subsequenti ævo, & reperiuntur etiam nostris temporibus non pauci, qui Sanguinem stipendiis elocant & vitam pretio vendunt; Verùm & hi, quoties hostium,

hostium, seu vi, seu insidiis circumventi, periculis implicantur, supplices fiunt & Spiritum lytris redimunt: Ipse Achilles Ulyssi apud Homerum fatetur, malle se rusticam vitam agendo inopi cuiquam colono operam locare, quàm in regione Acherontica omnibus defunctis imperare, de quo elegantes, interprete Grotio, exstant versiculi:

Malo equidem durum rus exercere labore
Paupere sub Domino, tenuis cui copia victus,
Quàm latè populos inter regnare silentûm.

Sic & illi, qui cum morbis colluctantur, aut aliis calamitatibus subjacent, impatientes oneris mortem non raró præoptant, cum instat, Æsculapium implorant & malunt inter miserias & cruciatus vivere, quàm per mortes supplicio eximi. Olim Tamerlanes omnes leprosos interfici jubebat, non aliam ob causam, quàm ut eos, ita ajebat, miserâ vitâ eximeret; At illi maluerunt cum lepra sua, licet molestissima, vivere, quàm ultimo hoc remedio ab eâ liberari.

De senibus scriptum reliquit Epictetus, eos DEum accusare, quod tam diu fatigentur, cum jam mori deberent; At si mors advenit, vitam desiderant, *apud Stobæum sermone CXX.* Medicum accersunt & orant submissè nihil omittere industriæ in medendo;

Frustra precando flagitant mortem senes
Curricula vitæ longa culpantes suæ:
At cùm tremente mors propinquat pede,
Iterum allubescit vita, nec senium grave est.

Et quamvis Stoici multis de causis sapienti spontè è vita abeundum esse doceant, sicut è convivio satur surgit & abit: nemo tamen eorum inventus est, qui facto sententiam contestatus, mortem vitæ prætulerit.

Antistheni Stoico vehementer ægrotanti & præ dolore exclamanti: Quis me liberabit ab hoc malo? Hic, inquiebat Diogenes, prolato cultello, si velis, subitò:

Non dico, respondit ille, à vita, sed à morbo. Et Seneca, etsi mortis contemtum ubique inculcet, ipse tamen, cum ultimam necessitatem vis externa denunciaret, expalluisse fertur, & tremula voce suum *libemus* ingemuisse: Una nimirum est catena, quæ nos alligatos tenet, amor vitæ, quem vix ullus sanæ mentis unquam deponit. Abhorret scilicet natura interitum & ægrè dissolvitur, quod tam arctè colligatum est. At quia succumbendum tandem, inventa est ars, qua protrahatur, quod evitari non potest, cavendo scilicet, ne vitium capiant aut nimiùm consumantur calor nativus & humidum primigenium, à quorum conservatione vitæ salus dependet. De origine & antiquitate artis hujus nihil heic attinet dicere, ne Iliada post Homerum: Plenè & doctè peculiari eleganti que scripto utrumque docuit Johannes Heurnius Ultrajectinus & ante hunc Galenus, Plinius, Celsus, Argenterius & alii. De necessitate sufficit audire Syracidem: Honora Medicum propter necesſitatẽ,

&

& manifeſtiſſimè eandem evincunt morbi, maximè verò dolores, ſi ſint acuti.

Dignitas ex eo conſtat, quòd non niſi à ſummis Imperatoribus, Regibus & Principibus olim culta ſit, nec ab aliis coli permiſſum fuerit, ſi Æliano credimus & Pindaro.

Ælianus lib. 2. de Hiſt. animal. c. 18. Pind. Pyth. 3.

De difficultate lis eſt. Theſſalus Trallianus adeò facilem eſſe artem medicam dixit, ut vel ſex menſium ſpacio addiſci poſſit, forſan à Themiſone Laodicæo, cujus aſſecla fuit, ita perſuaſus, qui ipſe artis parum gnarus innumeros occidiſſe fertur. Sic enim de eo Juvenalis ſenectutis incommoda recenſens, tot ei ineſſe mala ait

Quot Themiſon ægros autumno occiderit uno.

Rectiùs Hippocrates in fronte Aphoriſmorum, artem longam, hoc eſt, difficilem pronunciat: Oportet enim Medicum non tantùm corporis humani, cujus mira & nondum ſatis explorata eſt fabrica, ſed & morborum & ſymptomatum remediorumque, quorum infinitus penè eſt numerus, non minùs ac methodi omniumq; principiorum, ex quibus ſuas concluſiones exſtruit, non ſuperficiariam, ſed exactiſſimam habere cognitionem, ſiquidem ut Galenus 1. Aphor. 1. habet, non lateres, lutum, ligna, lapides, tegulæ, coria, artis medicæ, ſicut aliarum, ſunt materia, in quibus multis modis citra cujusquam offenſam, licet quod poſſis, experiri: In corpore autem humano ea tentare, quæ non ſunt experientiâ comprobata, periculo

culo

culo non vacat, cum temerariæ experientiæ finis ſit totius animantis internecio.

Ingenioſè olim hanc artis difficultatem per inſignia quædam Æſculapio adſcripta adumbravit antiquitas: per noctuam, ut ſit vigil & in ſtudiis perennet Medicus, ut ſciat caſus & eventus morborum prædicere; per Galerum & nodoſum baculũ, ut ſtudioſè addiſcat vim remediorum & vires ægri, ut cognoſcat exactè, quales remediorum ictus ſinguli homines excipere poſſint: per ſerpentem, ut callide ſummaque cautelâ remedia admoveat & ad contortas indicationes curativas collineet; per Caput Draconis, ut acutè videat & cauſſas morborum ſcrutetur; Per Canem, ut ſagaci ingenio morborum indolem & eventum perſpiciat, perſpectumque ſumma cura & minimo nocumento morbum auferat ſanitatemque præſentem cuſtodiat, morbum imminentem fuget &c.

Quæ omnia quàm ſint laborioſa, nemo non videt. Verè Heurnius: Ad Æſculapidûm artem addiſcendam Æſculapii ingenio opus eſt, quod multâ artis cote, ſummâ laborum tolerantia ab ipſis incunabulis usque ſit ſubactum.

Ego cum in praxi medica, maximè in morbis quibusdam abſtruſioribus, radicatis aut malignis difficultate hac non ſemel implicarer, nec meo ipſius ingenio

genio & cura ſatis me extricare poſſem, conſultandi munere, quo nullum inter omnia medicorum officia, ut Claudino placet, ſalutarius eſt, feliciter emerſi, idemque ſi quando coram non eſſent, quibuscum conferrem, morbo inducias ferente, per literas expedivi; Quarum cum penes me ſat numeroſa eſſet congeries, ſelectiores uſui publico deſtinandas cenſui, ratus, fore in his aliqua, ſi non exercitatioribus Medicinarum Curionibus & Myſtis, tyronibus tamen profutura.

Ex his primum nunc in lucem prodit volumen & quidem ſub veſtris, Viri Ampliſſimi, auſpiciis, haud alia de cauſsâ, quàm quòd pleraque quibus abſolvitur, ἀκεύματα intra mœnia, intra ædes & cubilia veſtra nata conſignataque ſunt, & hoc jure vobis debentur. Accedit & favor, quo cùm vos ipſi, tum inclytarum, quibus præeſtis, Urbium Cives & incolæ me complexi multis & præclaris ſibi devinxêre beneficiis. His autem ex meritò retaliandis cum impar ſim, ſcripto hoc publico gratæ mentis obſidem ad ſubſellia veſtra deponere volui, enixè rogans, tenue hoc, ad æternum & conſtans celebratiſſimi nominis veſtri monumentum ἀντιδώρου loco benignè accipiatis, & ſic vos & quicquid veſtrum eſt, optimè habere jubeo. Colbergæ Kalendis Martii Anno M.DC.LXV.

Amplitud. & Spectabil. Veſtr.

omni ſtudio & fide addictiſſimus

B. Timæus von Guldenklee.

LECTORI
SINCERO & INTELLIGENTI.

EPistolarum congeriem, Amice Lector, quam vides, premi debuisse statues, non promi, ratus nihil heic contineri novum aut rarum. Fateor, & ita jam decreveram. Verùm ubi in casibus meis medicinalibus ad limam, antequam evulgarentur, revocandis occuparer, etiam in his paleis grana quædam inveni Hygieæ initiatis forsan non ingrata. Exercitatis enim minutalia hæc non appono, indignum arbitratus à dapalibus aliorum epulis ad cramben hanc nostram & malvas quenquam avocare; Interea tamen, quam initio abjeceram, postliminio quasi maturandam duxi editionem, cum animadverterem, multa in epistolis his exstare, quæ in ipso opere prætervisa vel huc remissa. Jeci itaque hanc aleam, utut etiam videretur dubia. Nihil enim in his elaboratum memini, imò nec satis revisum; Prout primi tulere conceptus, sic etiam nunc jacent singula, quod vel ex Stylo cognosces.

Neque enim ad ornatum & ostentationem hæc scripsi, sed ad utilitatem initio quidem privatam, nunc publicam, & hoc ipsum diversis annis, diversis animi motibus, prout res tulit & occasio;

Ipsa

Ipsa dies quandoque parens, quandoq; noverca est.

Ac essere & interruptiones in praxi medicâ, cum diffusior esset & frequentissimæ & molestissimæ? At quomodo cohæreant, quæ à distracto turbatoque procedunt animo? quæ in his concinnitas aut elegantia? Certè si verborum pigmentis curandi essent morbi, nihil heîc præstitum; Sed rem specta, LECTOR, *non colores, Rectè Seneca:* Sanantem medicum, non disertum quærit æger.

Germanicè scripta, Germanicè inserui; Non quòd latinitate donare arduum foret, sed quia supervacaneum.

Cæterùm in hoc mihi ignosci velim, quòd epistolas aliorum nullâ impetratâ venia, meis immiscuerim publicique juris fecerim; Illud enim, non sub meo, sed authorum nomine, hoc utilitatis publicæ gratia factum est. Et cur condi debuit, quod salutare? Possem fortè & ordinis postulari, cum minus digestum sit opus nec suo singula collocata loco; Verùm hoc Elenchus excusabis eâ promptitudine quæsita ostensurus, qua rectè posita series, quam inter initia, ut dicam, quod est, neglexi; postea mutare molestum videbatur, cùm integrum volumen denuô fuisset describendum.

Unum restat, quòd deprecer, lapsus scilicet, si qui fortè obrespere: Magna humanæ mentis est caligo, quam qui non agnoscis, nec me velim noscas & hæc, quæ scripsi. Vale. Dabantur Colbergæ Kalendis Martii ANNO *M.DC.LXV.*

CELEBRIUM
QUORUNDAM
MEDICORUM AMICORUMQUE APPLAUSUS METRICI.

ELOGIA. FACULTATIS MEDICÆ LIPSIENSIS, *IN EPISTOLAS ET CONSILIA MEDICA* BALDASSARIS TIMÆI von Guldenklee.

NOminis & generis *Timæe* nitescis *honore*,
Ars tua, quam scriptis exseris, auget eum.
Pluraque conveniunt in Te Τιμήματα pulchrè:
Sic benè *Timæi* nomen & omen habes.

τιμῆς ἕνεκα

pos.

Johannes Michaëlis, Phil. & Med. D. P. P.
Facult Med. Decanus, Academiæ Senior, & Archiater Electoral. Saxonicus, & Ducalis Altenburgicus.

Con-

Consilia in lucem Naturæ Artisque Medentûm
Quando edis, quem Te Fama loquetur annus?
Nempe orbi toti Medicæ Podalirius Artis,
Naturæ ipsius Consiliator eris.

D. Gottfried Welsch / Facult. Med. Senior, Pathol. Profes. Publ. Maj. P.P. Colleg. Collegiat. Academ. Decemvir. & Reip. Patr. Physic. Ordinar.

Mentem TIMÆE, terream quisquis Tuo
Inesse dicit pectori, næ fallitur!
Latere namque terra, quicquid nobile
Natura fecit, inque cæca viscera
Cupit sepultum. Monstrat hæc ignobile.
Diversa mens, TIMÆE, Magne Vir, Tibi,
Secretiores quippe pandis ingenI
Dotes. Sepultum visitur nil arduum.
Hem! Fallor. An diversitatis vertitur
In hôcce cardo? Terra quicquid viscere
Abscondiet imo, sanitatem corporis.
Mentisque turbat, lædit, aufert, enecat.
TU sed legendum quicquid Orbi parturis,
Mentemque curat, curat atque corpora.
Tibi ergo mentem terream quis diceret
inesse: mentem quis negaret entheam?

Nobilissimo Autori VIRO
Fama & Scriptis Medicis Celeberrimo officioso adfectu gratulari voluit debuit.
Sigismundus Rupertus Sultzberger / *Philos. & Medic. Doctor. Facultatis Med. in Academiâ Lipsiensi Assessor, nec non Anatom. & Chirurg. Prof. Publ.*

Omnia dum rident, dum formosissimus annus,
Dumque parit fructus quælibet herba suos

Svavia TU plantas Medicis, TIMÆE, roseta;
In quibus assiduè sugere mella licet.
Non hîcin paleis conduntur grana rejectis,
Non levis hîc crambe, nec mala malva datur.
Optimus hîc florum cumulus procrescit in hortis;
Granum hîc morbifugum quælibet herba parit.
Quod si tot fructus nobis nascuntur in istis:
Grana TUI CASUS optima nonne ferent?
Illos nunc publicos, quoniam protrudis in usus,
Nominis inde Tui Fama perennis erit.

Boni ominis ergò apposuit

Martinus Friedericus Frieß / Phil. & Med. D.
Fac. Med. Ass. & Profess. Publ.

Laude tuos dignos censet Timæe Labores
Inclyte, Pæonii Docta Caterva Chori.
Ipsa premit Philyre Medicorum pollice Vota,
Et faustam Sortem Praxeos esse jubet.
Macte tuâ Virtute tuo sic perge labore,
Sic etiam Nomen Posteritatis erit.

αὐτοσχεδιαστὶ
F.

D. Paulus Amman, Fac. Med. Assess.
& Acad. Botanic.

SEQVUNTUR NUNC ADGRATULATIONES
ALIORUM QUOQUE AMICORUM.

ARte tuâ liber editus, Optime Frater, avente
Perlegitur studio, doctâ ratione Medentûm
Et promissa illo exspectatur Epistola libro.
Urge opus ut videant delectenturque legentes
Non Te vana tulisse, sed ardua & abdita in antris
Morbonæ clausis animo reserata perito.

Præscia

Præſcia mens ſpondet laudemque decusque labori
Incolumesque addet vitæ dator inſuper annos
Queis arti atque Sirgæ valeat producere vires.

Ita vovet Fratri germano & unico
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Guldenklee.

VIRO
Nobiliſſimo & Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO von Guldenklee.
Domino in Neugarten, Rüzenovv & Roſenberg
Archiatro Electorali Brandenburgico.

CRevit in immenſum medicam, Vir Magne, per artem
Hactenus ingenii laus tua, crevit honor.
Non ſatis eſt morbos felici pellere dextra,
Atque Ducûm fatis amplificare moras.
Non ſatis eſt patriæ ſibi tot ſervare columnas,
Civibus haud reliquis conſuluiſſe ſatis.
Horum perfacilis quippe eſt oblivio, nomen
Ultra fata tuum multiplicare placet.
Hoc tua quam vulgas præſtabit Epiſtola: Phœbi
Ipſius ex horto eſt *aureus* hic *Cytiſus*.

Fautori & Amico ſuo obſervantiſſimo de editis
epiſtolis medicinalibus his gratulatur
NICOLAUS Schultz / Med. D.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.
Per ἀνάγραμμα eliſa R.
ILLE BEATUS AGENDO, CEDAMUS ULNAS.

CUncti hunc mirantur: Namque ILLE BEATUS AGENDO,
CEDAMUS, Deus & fortuna huic porrigit ULNAS.

Socero honoratiſſimo
Numinis favorem actionumque felicitatem animitus gratabar
FRIDERICUS von Nessen.

BOmbilat & volitat frondosos tempore verno
Per saltus, valles, nemora & viridantia prata
Sedula gens apium, gens quæ fragrantia mella
Colligit ex herbis, foliis ac floribus udis
Roreque cœlesti madidis; mox germinia libat
Et Cythisum, mox Hepatice, quod nobile vulgo
Dicitur, atque thymo mox & Libanotide largâ
Pascitur, unde favis multifora stamina texens
Suspendit ceras & mellibus alvear implet
Usibus humanis, apium quoque pastibus aptis.
Et tu qui generis, qui nobilitate coruscas
Artis Apollineæ, qui pulchro nomine gaudes,
Clare THYMÆE Thymi, rursum tua dulcia mella
Promis, quæ ex scriptis variis in vere legebas
Ætatis, studio multoque labore.
Macte hac laude tuâ; Medicorum lumen & ultra
Perge latus mundi nomen per utrumque medendo
Didere, erisque *Thymus* cuncto pretiosior *auro*.

Paucis hisce Nobilissimo
Dn. B. Timæo von Guldenklee / *epistolas*
suas medicinales edenti gratulabundus
applaudebat.
JOHANNES Kieselbach. Med. D. & Physicus
Stetinensis Ordinarius.

NObilis ingenio, Vir nobilis arte medendi,
Nobilis antiquâ gente TIMÆUS ovas.
Nunc etiam scriptis excelsum nomen ad astra
Evehis & Medicos inter amatus, ovas.
Nil superest, nisi quod, post acti serius ævi
Tempora, cælorum sede receptus, oves.

Votum posthumum
JOHANNIS MARCI, Phil. & Med. D.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI
von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM.
LIBER I.
De præcipuis supremi ventris affectibus.

EPISTOLA I.
De paralysi palpebrarum.

VIRO
Illustri & Excellentissimo
DN. LAZARO RIVERIO,
Consiliario Regio & Medicinæ in almâ Monspeliensium Professori primario & celeberrimo, Domino & Fautori suo omni observantiæ cultu prosequendo.
S. P. D.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.

EX quo filium meum inter Batavûm Musas Hygiéæ Sacris initiatum in celeberrima Monspeliensi vestra appulisse intellexi, non potui non eidem gratari hanc felicitatem, qua inter alios, Te imprimis Vir incomparabilis, Pręceptorem nactus, exactissimam artis medicæ cognitionem ex ore docentis hauriret præsens, quam nos in scriptis veneramur longo terrarum tractu remotissimi; Atq; utinam fortunam hanc reverenter habere, occasionis opportunitatem dextrè amplecti eademque rectè uti nosset consilii inops & Juvenis!

Non audeo Excell. Tuam gravioribus occupatam rogare, ut Filium hunc meum quandoq; admittat, moveat, conatu ejus juvet, promoveat, cęcutienti facem præluceat. Si tamen Excellentiæ Tuæ aliquam laboris hujus partem pro singulari humanitate suâ & benevolâ in exteros propensione ultrò in se recipere non fuerit molestum

magno & inæstimabili me sibi devinctum reddet beneficio, cui solvendo etsi impar sim, faxo tamen, gratæ mentis affectum Excell. Tua aliquali documento experiatur.

Cœterum etsi non parùm verear, quin literarum prolixitate Excell. Tuæ fastidium concitem; Urgente tamen quodam Nobili & apud nos magni nominis Viro, intermittere haud potui, quin affectum, quo is ipse premitur, mirabilem sanè & rarissimum Excellentiæ Tuæ detegerem, ejusque opem & consilium implorarem. Est autem talis: Generosus & Nobilissimus Dn. Jacobus Heidebreeck, Serenissimi Electoris Brandeburgici Consiliarius intimus & Oeconomiæ in Pomeraniâ Orientali director &c. quinquaginta septem fermè annorum temperamenti calidi & humidi, ante triennium & amplius nictationem quandam vel potius instabilitatem palpebrarum initio quidem non adeò notabilem & per intervalla saltem recurrentem sensit, progressu autem temporis, malum augeri cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc quidem palbebræ utriusq; oculi aperiri absque manus operâ non possint; Tumor in palpebris ut & dolor aut calor nullus, densitas, asperitas, scabrities, callositas, inflatio aut aliud vitium nullum, supercilia item rectè & naturaliter constituta non minus, ac ipsi oculi, quorum nulla est, nec fuit ægritudo; Reliqua etiam corporis constitutio satis firma, vegeta & ad omnes actiones promta, nullis unquam morbis, præter febres tertianam & quartanam, idque rarius, illa quidem bis, hac semel tantum, tentata. Causam Medicorum nonnulli in humorem serosum, alii in pituitosum musculos & nervos palpebrarum laxantem referunt, alii materiam quandam tartaream & gypseam, alii denique vaporem crassum & fixativum accusant.

Hinc varia remediorum genera adhibita, purgationes nimirum universales & particulares, diaphoretica sudoribus etiam in Laconico provocatis, revulsoria, phlebotomiæ, cucurbitulæ cum & sine scarificatione, vesicatoria, sinapismi, fonticuli, epithemata, emplastra, unguenta, suffumigia & id genus alia; Novissimè de setaceo deliberatum est, quo non proficiente ad operationem Chirurgicam, quam describit Celsus libro 7. cap. 7. & Paulus lib. 6. cap. 13. tanquam ad extremum remedium confugiendum censent.

Verum, cum periculi non omnino sit expers & eventus dubius, Excell. Tuam summoperè rogatam volumus, judiciū suum de casu hoc difficili nobis communicare non dedignetur, Id quod omni

studio

ſtudio cultuque demereri annitemur, ipſo etiam facto gratitudinem noſtram conteſtaturi. Interea Excell. Tuam bono publico nobisque diutiſſimè ſuperſtitem validamque precamur. Dab. Colbergæ ad mare Balthicum die XXVIII. Novembr. Ao. M.DC.LI.

Nobili Excellentiſſimoque

VIRO

BALDASSARI TIMÆO,

Sereniſſimi Electoris Brandeburgici Archiatro &c.

Domino & Fautori meo plurimum obſervando.

S. D.

LAZARUS RIVERIUS.

EXcellentiſſime Vir, ſumma erga exteros & præcipuè Germanos animi mei propenſio facit, ut gratiſſima ſit, filii tui, ingenui Adoleſcentis commendatio. Equidem quibuscunque modis ſtudia ejus adjuvare atque promovere potero, in eo libentiſſimè operam meam impendam.

Caſus Nobilisſimi Viri Domini Jacobi von Heydebrecht rarisſimus certè eſt & à vulgarium morborum ſorte longè remotus. Licet enim ad paralyſin palpebrarum referendus videatur, mirum tamen eſt, humorem, illam producentem tam exiguum ſpatium occupare, nervulos nimirum palpebras moventes & longi ſatis temporis progreſſu nunquam ad vicinas partes ſeſe porrigere. Mirum etiam tot remedia tam prudenter à doctiſſimis Medicis & ex arte uſurpata nihil profuiſſe, quod certè maximam morbi contumaciam arguit. Licet autem non is ego ſim, qui inter tot eruditiſſimos Medicos me arbitrum conſtituere debeam; Attamen, quia ſententiam meam ab Excell. Veſtra erogatam denegare non poſſum, paucis eam perſtringam: Exiſtimo igitur, ut antea dixi, hunc affectum ad paralyſin referendum eſſe. Et cum materia in principio ad nervos palpebras moventes delata, tenuiſſima eſſet, vel fortè flatulenta aut acrimoniâ prædita, nictationes & motus involuntarios palpebrarum efficiebat, quemadmodum apud ſolidiores Neotericos hodiè receptiſſimum eſt, motus convulſivos à materia flatulenta aut acrimonia præditâ excitari. Succeſſu autem temporis humore ad nervulos defluente magis incraſſato & eorum ſubſtantiæ impacto is meatus illorum inſenſiles occluſit, & ſpiritus animalis tranſitum præpedivit.

Curatio à Præſtantiſſimis Viris inſtituta valdè appoſita fuit. Sed illos minimè latet, quàm contumaces ſint omnes paralyſis ſpecies, ut omnium remediorum vim ſæpiſſimè eludant. In hoc verò caſu ſi quid ſperandum ſit, illud protenus ex

longiſſimo remediorum reſolventium & diaphoreticorum uſu elicere oportet. Quamobrem in eâ eſſem ſententia, ut vernâ tempeſtate proxima purgatio ſolennis inſtitueretur per apozemata ex cephalicis & purgantibus compoſita ad quatuor vel quinque dies præmiſſa venæſectione. Poſtmodum inſtituendam cenſerem diætam ſudorificam ex decocto gvajaci & ſarſæparillæ ad quadraginta dies, non urgendo ſudores præter modum, ſed blandè tantum promovendo, ne corpus nimium incaleſcat. Tempore ſudoris admovendos cenſerem Syncipiti raſo ſacculos calentes ex ſale, milio, avena, fœniculo & aniſo compoſitos, quorum deſcriptio habetur in praxi mea cap. 1. lib. 1. & poſt deterſum ſudorem admoverem emplaſtrum epiſpaſticum ibidem poſt ſacculos deſcriptum.

Interim per diætæ decurſum bocheto ex ſarſaparilla uti debet, Saccharo & cinamomo guſtus gratiam conciliando, à vino abſtinendo & cibos ſicciores uſurpando præciſis omnibus humectantibus. Tùm quintæ cuilibet doſi decocti ſudorifici adderem cum levi ebullitione ſenæ ℥ß. Turbith, hermodactyl. & Agariciana ʒj quæ purgantia in apozematis etiam erunt præſcribenda.

Finitâ diætâ, ſi morbus perſeveraret, ad extremum aliquod remedium confugiendũ eſſet, juxta præceptum Hippocratis, quod medicamentum non curat, ferrum curat quod ferrum non curat, ignis curat. Vellem igitur ad extremum cauterio actuali pluribus in locis ſynciput inurere, ita tamen ut ad pericranium uſtio non pertingeret, ſed in cute ſolùm ſiſteretur. Et quia remedium illud eſt valdè crudele, vellem aliud potiùs tentare minus moleſtum, nempe veſicatorium toti capiti deraſo inſtar cucuphæ admotum, & ſi operatio illius prima vice ſufficiens non fuerit, vellem iterum atque iterum applicare. Illud autem veſicatorium non ex fermento fieri debet, ut pluribus in locis moris eſt, ſed ex maſſa emplaſtri in praxi mea loco citato deſcripti, quia gummata, quæ illius compoſitionem ingrediuntur, humorem impactum attenuant, ut facilius extrahi valeat.

Dum topica ita uſurpantur, æger debet ſervare eandem victus rationem, quæ in diæta ſudorifica fuit propoſita, nempe exſiccantem cum bocheto ſarſæparillæ. Si remediis hiſce non cederet affectus ad aliam cogitationem me converterem & ad alia remediorum genera tranſirem, quæ jam effutire abſonum videtur. Sed ſi Excell. Veſtra de eventu prædictorum certiorem me reddere voluerit, iterum reſcribam.

Va-

Vale. Datum Monspelii d. IV. Mens. Mart. Anni M. DC. LII.
RIVIERE.

P. S.

FInitâ diæta & post usum vesicatorii poterunt foveri palpebræ & supercilia vino albo, in quô folia Salviæ, rorismarini, thymi & lavendulæ bullierint, idque bis in die longè à pastu &c.

Postquam ex consilio Dn. Riverii Vesicatorium toti capiti deraso superinductum esset, nocte sequenti stranguriâ admodum dolorosâ & paullò post mictione cruenta correptus æger per biduum pessimè habuit, exhibitis tamen idoneis remediorum præsidiis ab utraque liberatus est, quin & palpebras spontè & absque manus adminiculo, attollere ad tempus potuit, magno quidem, at brevi gaudio: Paucorum namque dierum decursu recruduit malum, meo quidem ϛοχασμῷ nunquam curablie.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Excellentissimo & Clarissimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee. Medico Electorali &c.

Domino & Amico honorando.

PETRUS SANCHIUS, Medicinæ in Monspeliensi Universitate Professor P.

S. P. D.

CAsus ab Excell. Tua per literas & filium nuper propositus describitur à Galeno lib. 4. de loc. affect. cap. 2. his verbis: Quemadmodum in musculis, quorum jam supra meminimus, ita & in his, qui palpebram supernam movent, evenire necessum est: Igitur si musculus illam sursum trahens, exsolvitur, laxam efficiet & palpebram, ita ut oculus aperiri non possit. Oritur musculus ille ab orbita internâ & adeò parvus est, ut in majoribus quoque animalibus vix manifestè perspici possit. Ideò rarissimus casus, quod ille solus nervus fuerit succo quodam tenui inebriatus & emollitus & si ineptus redditus ad motum citra partium vicinarum & adjacentium ullam affectionem, & ita curatu difficillima affectio, interim tamen non desperata, sed quæ longo & assiduo indigeat regimine.

Quoad curationem igitur præmissis universalibus & sæpius repetitis particulares evacuationes capitis diligentissimè instituendæ. Singulis septimanis probarem pilulas cochias minores ad ℥ß. cum eadem dosi pilularum de agarico. Singulis matutinis ante cibum utatur

tur errhino ex ſucco majoranæ, betæ rubræ, diſſolutis in vino albo. Admoveantur cauteria duo, pone aures ad radicem utriusque vitando vaſa, & ulcera excitatâ; retineantur diu aperta. Paulò ſupra etiam pone aures admoveantur veſicatoria bis in menſe, caput non valdè opertum & calidum habeat; Sufficiet, ut ab immodico frigore ſe tueatur. Adhibeatur tibiæ interiori dextræ etiam cauſticum potentiale. Admoveantur alternis noviluniis hirudines venis hæmorrhoidalibus & ſanguinis extrahatur ſufficiens quantitas, utrumque hoc præſidium valet ad præcavendum, ne aliquid à viſceribus naturalibus etiam ſuo meteoriſmo foveat affectum palpebrarum. De diætâ ſudorifica cogitandum eſt, in qua potisſimùm habeatur capitis ratio & proveantur ſudores in illo ſacculis & fotibus convenientibus Si loco cauteriorum, quæ diximus admovenda pone aures, vellet pati ſetonem loco debito, maximè profuturum exiſtimamus. Quoad topica, nullum invenimus melius balſamo Guidonis, quo partes reſolutæ tepidè illini posſunt ſingulis diebus bis aut ter, priùs fovendo easdem conveniente ſpiritu vini, in quo antiqua theriaca fuerit diſſoluta. Hæc ſunt, quæ in caſu ita extraordinario fieri poſſe ex arte cenſemus, quibus benedicat Altisſimus. Cui Te tuosque devotè commendo. Dab. Monſpelii d. 27. Martii Anni M.DC.LII.

EPISTOLA III.

Ejusdem Argumenti ex Literis *Viri Excellentisſimi & Celeberrimi* DN. D. JOHANNIS MICHAELIS, Medicinæ in alma Lipſienſi Profeſſoris publici & Decani, Archiatri Saxo-Altenburgici, *Ad* DN. BALDASS. TIMÆUM von Güldenklee. Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Archiatrum. Lipſiæ d. VII. Decembr. Anni M.DC.LI. datis.

Quod palpebrarum affectum attinet, quo Nobilisſimum quendam virum ultra triennium affligi Excell. Tua ſcribit, ipſa ætatis ratio declarat, præſertim quia humiditas excedit in hoc ipſo corpore, conſtitutionem palpebrarum affici ab excedente humiditate & frigiditate, ea propter palpebrarum tonus laxatur, quod ut maximè confirmat caliditatis abſentia: Naturâ enim palpebræ ſunt partes frigidiores, quod ipſum manifeſtat illarum corrugatio ætate declinante. Quod verò ante omnimodam mo-

motus ablationem ad objectum splendidius stabiles aliquo modo perstiterint, in causa fuit ipse splendor, qui spiritus animales concitare ac satis mobiles reddere valet. Causa recursus fuit tonus musculorum maxima ex parte resolutus, qui plurimum spiritus animalis requirebat, sed impossibile erat, ut in tanta semper copia affluerent spiritus. Accedit etiam humoris gravitas, quæ superiorem palpebram facilius ad inferiorem detrudit. Quod remediorum (scilicet balnei, scarificationum, vesicatoriorum & fonticulorum) adhibitorum frustrationem attinet: Balneũ quidem sive sudorum in Laconico provocatio humilitates egregiè & potenter evocare valet; Verùm quia tonus musculorum est resolutus, propterea præternaturalis humiditas non potest expelli, licet ab externo calore pori aperiantur: Vis enim expultrix non insurgit ad expellendum ob fibras resolutas. Eadem ferè ratio hic militat in scarificatione, vesicatoriis & fontanellis: Licèt enim materia revellatur aliquatenus; Attamen constitutio palpebrarum præternaturalis non est apta ad materiæ in ipsis hærentis expulsionem, & ob fibrarum resolutionem & ob validi innati suppressionem; Interim major sanguinis pituitosi mittitur quantitas ad partes affectas, quàm potest ab ipsis digeri & absumi. Hinc facilè prognosin sumere licet, si patiens nihil remittat de frequenti lectione atque scriptione, quæ affluxum maximè concitant, parum vel nihil proderit omnis medicatio. Sin per diætæ exactiorem regulam ac diuturniorem medicamentorum continuationem sibimetipsi nauseam seu indignationem non conciliabit, non omnium remediorum respondebit frustrata exhibitio, quoniam inveteratum est malum, vehementia medicamentorum diuturniore usu erit compensanda.

Maximum indicans est morbus, qui fovetur à causa continente, morbus nimirum intemperiei compositæ, frigidæ & humidæ cum materiâ. Hic indicat sui ablationem & sibi contrarium. Causa verò morbi non semper expedit contrarium per se, sed quandoque etiam simile, quo tamen hoc loco opus non est. Symptoma est actio læsa & in præsenti casu nihil indicat, quia non est urgens & sublato morbo idipsum evanescit: Retinetur ergo primarium indicans, nempe morbus, quo pertinet etiam causa continens, quæ ipsius essentiam constituit. Ex hoc fundamento instituitur curatio.

I. Quia corpus temperaturæ est calidæ & humidæ, de facili poterit ferre purgationem, quæ serosam colluviem per alvum exturbet & in-

insuper respiciat caput & oculos.

2. Adhibenda sunt ea, quæ caput corroborant, ut spiritus apoplecticus, cephalicus, pulvis analepticus Mindereri, Spirit9 ⊕li cephalicus, specificum cephalicum, Essentia ambræ &c.

3. Applicanda erunt topica fronti & temporibus, quæ paulatim siccando, adstringendo & roborando affluxum inhibeant.

4. Ipsis palpebris talia adaptanda quæ in paralysi prosunt & humores discutiunt ac resolvunt, prætereaque nervos roborant. Nec minus commodum erit pedilavium ex herbis cephalicis calefacientibus. Ex fonte chirurgico nihil ferè remedii poterit assumi, quia senilis ætas & temporis inclementia venæsectionem non admittunt nisi plethora urgeat. Maximè utilis est balsamus nervinus & essentia ex foliis tabaci cum spiritu paralytico extracta. Imprimis convenit balsamus verus: Zacutus Lusitanus prax. medic. admirabil. lib. 5. observ. 64. fol. 16. in simili casu maximè balsamum cum aqua vitæ mixtum profuisse narrat.

Regimen Sex rerum non naturalium quod uno vocabulo dicitur diæta, hoc modo instituatur. Aër sit lucidus, purus, calidus ad siccitatem tendens. Potus sit cerevisia defæcata ac lupulo condita, vinum Rhenanum non austerum. Cibi assumantur, qvi facilius possunt coqui & laudabilem præbent succum (ut caro caponum, gallinarum &c) nec parcâ manu aspergantur aromata, nuc. moschatæ, cinamomum, flores anthos, salviæ &c.

Quies modum excedens nocet; maximè verò prodest motus & membrorum agitatio. Somnus sit moderatus ne cruditates cumulentur in cerebro. Vigiliæ ita fiant, ut inde calidi innati exsiccatio non sequatur, alias exsiccatio humoris abundantis corpori conducit. Animi affectus omnes compositi ad hilaritatem: Ira, Melancholia & Venus maximè nocent. Excreta debent statuto tempore ejici, ne vapores inde generati cerebrum ejusque actiones infringant. &c. &c.

EPISTOLA IV.

De eodem morbo.

JACOBUS MARTINIUS à BERINGA,
Medicinæ Doctor & Physicus Reipublicæ Gedanensis.

IN casu mirabili & raro, quem Vir Consultissimus Laurentius Gablerus scripto exhibere & super eo medicum à me consilium expetere voluit, præsuppono cacochymiam totius corporis, latentem scorbuti διάθεσιν, orificii ventriculi vitium, vapores petentes caput, per viscerum consensum, ita quidem, ut rigida immobilisque reddatur

datur palpebra. Hæret itaque vitium in musculo utroque palpebrarum eorundemque musculorum connexu, atque tanto majoris est difficultatis restituere in integrum istam functionem, quo jam à tribus annis & amplius illud malum cœpit: Modo ad vaporem istum fixativum, fixativum, inquam, è cavernis prodeuntem, quo immobilis redditur palpebra, dirigendum esse omne negotium auguror, prævie tamen, ut cura instituatur totiꝰ corporis cacochymici, latentis scorbuti nec non orificii ventriculi per selecta & specifica, non supervacanea medicamenta. Dubitandum non est, his ritè administratis, levatum ac multum adjutum iri, Generosum Dominum, præsertim si αὐτοψία accedat, quæ faciliorem viam mediaq; cogitanti & intuenti Medico suppeditare solet. Hæcce lubens testificari & consignare volui, quantum temporis angustia & ægrorum interpellationes crebræ permittere voluerunt. Dantisci d. XXIX. Martii An. M.DC.LI.

EPISTOLA V.

De eodem casu.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. D. GVVERNERO ROLFINCIO,
Medicinæ in alma Salanâ Professori celeberrimo,
Domino Fautori & Amico meo plurimùm observando.

S. P. D.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

QUanquam ingens temporis vitæque præterlapsum sit spacium, ex quo primum inter nos amicitiæ pactum est fœdus Hygeiæ olim in almâ Antenoreâ litantes & postmodum per alpes & Germaniam superiorem communi itinere decurrentes; Nullus tamen ambigo, quin sua antiquæ fidei atiamnum apud Te constet integritas, ex meâ parte nunquam nisi mecum intermoritura. Equidem jucundissimæ conversationis memoriam recolens sæpe animum induxi, sopitas quasi veteris amicitiæ flammas literario affatu excitare; Sed nescio quæ, tale quid conantem inter tot belli calamitates aliaque domi forisque expedienda, retraxerint.

Nunc postliminio quasi, diuturna ut rumpam silentia, commodum aptumque scriptioni & professioni nostræ se offert argumentum, casus nimirum mirabilis & accuratâ consideratione dignissimus, quo Vir quidem magni apud nos nominis affligitur. Is ante triennium & quod excurrit, nullo præcedente morbo, levem quandam & per intervalla recurrentem palpebrarum

nictationem sive instabilitatem sentire visus est, progressu temporis malum indies augeri & invalescere cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc quidem palpebræ utriusque oculi aperiri absque manus operâ non possint. Tumor in palpebris ut & dolor, rubor aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter constituta, non minus, atque ipsi oculi, quorum nulla est nec fuit ægritudo; Reliqua etiam corporis constitutio satis firma & vegeta, nullis unquam morbis, præter febres quasdam intermittentes, obnoxia &c.

Plures quidem hactenus in consilium adhibiti & Medici & Chirurgi imo & agyrtæ, quos oculistas vulgus vocat; tentata varia remediorum genera tam interna, quàm externa, sed omnia sine successu.

Visum est & exterorum in arte celebrium medicorum opem & consilium & inter hos tuum præcipuè, Vir Excellentissime, de raro hoc casu judicium implorare, obnixè rogantes, illud pro singulari tua dexteritate non deneges, id quod omni studio & promptitudine vicissim demerebimur. Vale Vir mihi semper æstimande & abruptæ per occasionis præcipitantiam scriptioni bonus ignosce. Dab. Colbergæ d. XV. Aprilis Anno M. DC.LII.

Excellentiss. & Nobiliss.

D N. BALDASSARI
TIMÆO,
von Güldenklee.
Sereniss. Electoris Brandenburgici Medico.
Fautori & Amico observando.
S. P. D.

GUUERNERUS ROLFINCIUS D.

Nobilissime, Excellentissime, Experientissime Vir,
Fautor & Amice Observande.

GRatæ fuere literæ veteris benevolentiæ indices. Honorificæ tuæ virtutis & fortunæ mentio acta nuper inter me & Generosum Borckium à vestra nobilitate non ultimum, juvenem literis egregiè operam navantem, dum me, consilium medicum petiturus, humaniter compellaret.

Perennent hos auspicatos fata prosperiora favores & usque halitum ad extremum Te comitentur.

Adjuncta ad Rhodium amicum veterem feliciter curabuntur & fideliter. Nictationem quæ secuta fuit immobilitas & elevandi impotentia in palpebrâ utrâque, digna est admiratione.

Sine dubio orta fuit à musculi palpebram attollentis paralysi ob affectum nervum, qui in eum inseritur, subortâ.

Nu-

Nuper in casu conniventis palpebræ superioris dextræ, à præfecto in duello musculo hoc elevatorio, tentavi quidẽ emplastris negotium expedire; sed cum res non succederet, æger tædio molestiæ afficeretur sectionemque abnueret, ceu incurabilis relictus est. Cum verò in utraque palpebra hic labor hæreat, non miror ægrum auxilii indigum & cupidum nihil intentatum relicturum. Suadeo igitur, ut in una palpebra fiat periculum palpebræ crucis in modum vulneratione quocunque modo & commodè fieri possit & labia coalescant.

Arduæ quidem molitionis opus, etiam ab ipso Aquapendente magni & difficultatis plenum æstimatum, eo ipso, dum inter obsoletas operationes refert.

Eventum consiliorum scire aveo & nos omnes divinæ protectioni commendo.

Dat. Jenæ ANN. M. DC. LII. D. Maji XIII.

EPISTOLA VI.

De eadem materiâ.

Nobili & Excellentissimo

DN. JOHANNI RHODIO

Philosopho, Medico & Philologo consummatissimo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & cultum.

NObilissime & Excellentissime Vir Fautor & Amice plurimum colende.

Filium meum Medicinæ studiis mancipatum auspiciis Excellentissimi Riverii Monspeliensium detinet Universitas. Hunc Antenoreæ vestræ ulterius expoliendum committere, loci celebritate docentiumque dexteritate inductus, maximè verò tua, Vir Excellentissime, fretus benevolentia, constitui; Etenim & mihi & Fratri olim hoc ipso loco contestata fides, in eam spem me erigit, fore ut pari affectu & Filium complectaris. Unicum autem hoc rogo, sicubi appulerit, quod brevi futurum spero, Clarissimis Dominis Professoribus eundem commendes, simulque de commoda ipsi hospitatione prospicias, ubi citra profusiores sumptus & luxum vivere, studiisque sine strepitu & avocamentis vacare possit: Totus enim à tuo nutu & ductu ut dependeat, severius injunxi, modo non molestum sit Excell. Tuæ provinciam hanc in se recipere. Ego sanè tanti beneficii memoriam devotâ mente recolere nunquã intermittã, ipso etiam facto gratitudinem meam contestaturus. Cœterùm ut multa & rara sæpius in praxi medicâ occurrunt, quorum non minus abstrusa est cognitio, quam laboriosa curatio; Sic præter alios, qui me hactenus exercuere, casus, mira

quædam & ferè non desperata Magni cujusdam Viri fatigat affectio & calamitas, cujus faciem his annexa depingit pagina. Quæso, mi Amice, tuum de rarissimo hoc & nullibi, quantum memini, satis explicato casu, judicium & consilium aperias. Pertinax enim est hoc malum multorumq; hactenꝰ etiam exercitatissimorum Medicorum elusit conatus, adeò ut de remedio ferè desperem, nisi DEus medicinam fecerit, cujus tutelæ Excellent. Tuam devotè commendo. Dab. Colbergæ d. X. Martii ANNO M. DC. LIII.

CASUS.

VIr quidam nobilis quinquagenario paulò superior, temperamenti calidi & humidi ante trienniũ & quod excurrit nullo præcedente morbo, nictatione quadam vel potius instabilitate palpebrarum sensim & initio quidem per intervalla tentari visꝰ est, progressu temporis malum indies augeri & invalescere cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita ut nunc quidem palpebræ utriusque oculi aperiri absque manus operâ non possint. Tumor in palpebris ut & dolor nullus, densitas, asperitas, scabrities, callositas, inflatio aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter constituta non minus ac ipsi oculi, quorum nulla est, nec fuit ægritudo, Reliqua etiam corporis constitutio satis firma & vegeta, nullis unquam morbis, præter febres quasdam intermittentes, tentata &c.

Nobiliss. Amplissimoque

VIRO

DN. BALDASSARI TIMÆO,

von Güldenklee.

Medico celeberrimo, primæ notæ Amico.

JOHANNES RHODIUS.

S. P. D.

FOrtunâ parum secundâ, qui cum variè jactatus, accessit filius eximii Parentis spe non indignus, Nihil prius duxi, quam omni studio ipsius commodis prospicerem. Quo factum, ut hac hyeme Anatomicis adfuerit sedulus, cœterisque rei medicæ Professoribus ac valetudinario Præfectis gnavam dederit operam, jamque intermissis Acroasibus Floræ cultura temperat domesticos labores, quos exigit collegii censura, qua tuo imprimis arbitratu paterno Lauream diligentiæ doctrinæque argumentum sperare poterit. Nec dubito, quin exercitatioris ingenii vi, tuæ imprimis expectationi aliorumque judicio cumulatè satisfacturꝰ sit. Quod verò in mediis occupationibus tuis me binis tam humaniter es dignatus, id comitati adscribendum tuæ ac sollicitudini de filio. Si meis porrò

porrò monitis aurem præbuerit, intelligas faciam, quanti apud me ſit necesſitudinis noſtræ monumentum, cujus vel hunc fructum cupio, ut cultior is meliorque redeat, forſan & iis inſtructior, quæ ad artis elegantiam faciunt.

Sed ne difficilem, quam memoras, palpebræ noxam omnino prætercam; deſperatam ferè cenſeo, quum longâ temporis morâ invaluerit omnibus jam ſine effectu tentatis. Quid in ea nunc ætate, inveterascente malo ſperandum, vides, niſi corroboratis viſceribus, atque imprimis cerebro & nervorum principio, pars laxata ingenio manusque dexteritate pittaciis opportunè placidèque agglutinatis ſenſim elevari ac veluti habenulis retineri poſſet; quod ſine moleſtia vel noxa tentaſſe, operæ erit. Verum hæc Tibi, quæ ſtudioſiꝰ expendas, aveo, ut fert occaſio & res, de qua certi quicquam in hac locorum intercapedine conſtituere valdè arduum noſti. Vale Vir optime, ac vive.

Clarisſimo Fratri tuo ſalutem adſcribo. Patavii XX. Maji Anno cIↄ Iↄc LIII.

EPISTOLA VII.

De Paralyſi ſiniſtri lateris.

Excellentisſimo & Amplisſimo

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

L. C. A. S.

S. P. D.

EXcellentisſime atque Amplisſime Domine, Amice multis nominibus honorande. Intellexiſti opinor, ex literis Sodalis mei atq; communis amici noſtri Johannis Friderici Kleiſtii, quomodo ſiniſtro & brachio & pede per hemiplexiam aliquam ante has ſeptimanas tres captus fuerit.

Cæterùm quoniam tabellarius ipſius domi tuæ te non offendit, rogavit cum Drenoviam irem, ut reſponſum, hoc eſt, conſilium atq; opem tuam abs te peterem. Majorem igitur in modum oro atq; per amicitiam communem contendo, ne optimo Viro negare illa velis, quæ omnibus bonis, quâ es humanitate, ultro impertire conſveviſti. Narrabat abiturienti quod pedem inde usque à genu in poteſtate non haberet, brachium autem ad caput quidem attollere, commodè autem demittere, aut in ſinum, niſi alterâ adhibitâ manu reponere non poſſet. Sed neque caput neque cor rectè ſe habere intelligebam, cum illic vertigines, hic anguſtiæ atque angores deprehenderentur. Uſus eſt hactenus Cheirurgi cujusdam opera, qui balnea ſæpe repetit, &

calefacientia adhibet unguenta. An rectè atque ordine fiant ista, nemo est apud nos, qui dixerit. Ex tuo autem præscripto omnia agentur deinceps, quo ut dignari ægrotum velis, iterum peto. Si quid medicamentorum ad illum curatum velis, huic homini, quæso, jube, tradantur. Vale Vir clariss. diu & ex voto, ut optimus quisque bene valeat.

Generoso & Nobilissimo
DN. L. C. A. S.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.
S. P. D.

COmmunem amicum nostrum Nobiliss. Dnum. Fridericum Kleist paralysi nuperrimè correptum sinistri lateris sensu & motu ferè destitui non sine condolentis animi affectu intellexi, Deum precatus Virum optimum bonæ valetudini clementer restituat! Ego verò quantum in artis potestate est, fideliter exequi non intermittam, quanquam perfecta sanitas, quod in aurem dictum volo, in senili hac ætate & corpore tot culullis & diætæ erroribus fracto cerebroque & nervoso genere debilitatis vix speranda. Consignavi quædam contra hunc morbum facientia pharmaca & transmisissem hac ipsa occasione, nisi exquisita eorundem præparatio diligentiam & tempus requirerent, nec commodum duxi tabellionem eousque heîc detinere cum crastino mane facilè alius ablegari possit, qui situlâ vel cophino instructus eadem transportet, quibus & utendi modum, aliaque ad victus rationem pertinentia scripto vernaculo, ne quis error forte committatur, adjungam. Interea Magnificum Virum optimè valere precor. Scribo Colbergæ d. 2. Febr. A. M.DC.LII.

Information
Vom Gebrauch der verordneten Medicamenten.

I.

ERstlich kan der Herr Jägermeister das laxirende Träncklein des Morgens nüchtern auff einmal austrincken / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs / bis Nachmittag / enthalten und keine harte oder saure und fette Speisen geniessen. Es muß aber dieses Tränckleín zuvor wohl umbgerühret und warm gemachet werden.

II.

Die folgende Tage kan Er alle Morgen von dem verordneten Decoct ein kleines Becherlein voll / fein warm austrincken / und etwa zwo Stunden darauff fasten / auch alle mahl von den Roßmarien-Küchlein drey oder vier auff essen / so offt er dieses decoct gebrauchet hat / welches alle Tage geschehen muß / so lange bis es aus ist.

III. Wann

III.

Wann der Herr Jägermeister das decoct also des Morgends gebrauchet hat / wird er allezeit nach Mittag umb vier Uhr von der stärckenden Haupt- und Sehnen-Lattwerge iedesmahl drey grosse Messerspitzen voll einnehmen / des Abends aber umb acht oder neun Uhr kan er von dem stärckenden Häuptwässerlein allezeit zween Löffel voll gebrauchen und nichts anders darauf trincken.

IV.

Nachdem das decoct gäntzlich wird verbrauchet seyn / also daß nichts mehr davon übrig / kan der Herr Jägermeister die verordneten Pillen des Morgends nüchtern in ein wenig Meth einnehmen / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Würckung gebührlich abwarten.

V.

Ist denn vor der Latwerge noch etwas übrig / kan man hernach alle Morgen / wie auch Nachmittage iedesmahl drey grosse Messerspitzen voll davon auffessen / auch des Abends / wann man will einschlaffen / von den Hauptwässerlein ein paar Löffel voll gebrauchen.

VI.

Von dem Wässerlein in die Nase zu ziehen soll man ein wenig in die flache Hand giessen und des Morgends nüchtern in die Nasenlöcher ziehen / und etwas darinnen behalten / bis sich ein Niesen spüren lässet. Es muß aber dieses Wässerlein allezeit wol umbgerühret werden. Auch soll man es nicht eher gebrauchen / bis vorher der Leib gnugsam gereiniget ist.

VII.

Eusserlich soll man die gelähmeten Glieder mit warmen Tüchern wol reiben und denn mit dem verordneten Oel / so warm es der Patient erleiden kan / schmieren und mit der Hand wol und gar lange einreiben; Auch soll man mit diesem Oel hinten den Nacken und den Rückgrad salben.

VIII.

Hierbey wird sich der Herr Jägermeister einer guten gesunden diæt befleißigen / alles meyden / was hart und schwer zu verdauen / was viel Schleim giebet / als mehrentheils Fische / was süchtig ist / als Gänse / Aenten / Schweinfleisch / was dem Häupt schädlich / als Milch und Milchspeisen. Die Speisen sollen wol gewürtzet werden mit Ingber / Caneel / Pfeffer / Muscatenblumen / Gartenkümmel / Anieß / Fenchel und dergleichen. Zum ordinar Tranck kan man ein gutes klares Bier und etwas Methe / welche in diesem affect gleichsam eine Artzney ist / gebrauchen. Der allgütige Gott &c. Colberg / den 3. Februar. A. 1652.

De-

Descriptio medicamentorum.

℞. *decoct. nostr. laxat* ℥ijß.
Pulv. nr. panchymag. gr. vij.
ol. stillatit. macer. gtt. ij.
M.
S. Laxirendes Träncklein.

* * *

℞. *Mellis puriss.* ℥v.
Aq. commun. ℔ iii.
Decoqu. lento igne & despumentur diligentiss.
In Colaturâ ferventiss. infund.
Flor. salv. origan. ana Mß.
stæchad. Arab.
primul. veris.
puleg. betonic.
serpilli ana p. j.
Rad. pæon.
Ireos ana ℥ß.
Sem. anisi
fænicul.
Coriandr. ana ʒi.
Maceris, Cinamom.
Cardam ana ℈iiij.
Cubeb. ʒiij.
Stent in infusione loco calido per noctem mane bulliant semel atque iterum. Colatura clarificetur c. alb. ovi
D. in fictili.
S. Decoct. auff etliche mahl.

* * *

℞. *Elect. nostr. cephal.* ʒiiij.
Cons. rorismarin.
primul. veris ana ℥ij.
Cubeb. ʒvi.
Cardamom. ʒij.
Ol. stillat. salv. gtt. xv.
Condit. calam. aromat. ℥iß.
M. c. syrup. d. stæchad q. s.
F. Electuarium.
D. in fictili.
S.
Stärckende Häupt- und Sehnen-Latwerge.

* * *

℞. *Massa. pil. nr. cephal.* ℈j.
Extr. nr. solut. gr. IX.
ol. stillat. nuc. mosch. gt. iij.
M. c. aq. lavendulæ.
F. pilulæ No. IX.
Deaurentur fortiter.
Dentur in pixide ligneâ
S. Pillen auff einmal.
℞. *Aq. cephal. Caroli V. Imp.* ℥iij.
lilii convall. c. vino
Destillat. ℥ij.
primul. Veris
Salv. ex succo ana ℥ß.
Spir. ceras. nigr. ʒij.
Rotul. man. Christi perlat ʒij.
M. D. in vitro.
S. Häupt-Wässerlein.

* * *

℞. *Aqu. majoran.* ℥i.
Pulv. lil. convall. ℈iß.
betonic. ℈ß.
M. D. in fictili.
S Wässerlein in die Nase zu ziehen.

* * *

℞. *Ol. lumbric. compos.* ℥iij.
vulpin.

A. Ca-

D. castor.
Philosoph. ana ℥i.
Succini ʒi.
Salviæ ℈iß.
Nuc. Muscat. expreß. ʒiij.
M. D. in fictili.
S. Oel zu den gelähmten Gliedern.

EPISTOLA VIII.

De eodem affectu.

Reverendo & Doctissimo
DN. JACOBO STAPHYLO,
Ecclesiæ Zarbensis Pastori emerito.
BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.
S. P. D.

AFfectus quo cum colluctaris, Reverende Vir, Paralysis est, seu abolitio motus in sinistro latere. Proxima & conjuncta ejus caussa est spirituum animalium in nervis ejusdem lateris defectus. Is verò defectus è nervorum obstructione dependet; Obstructio ab humore pituitoso viscido cavitates nervorum replente influxumque spirituum animalium intercipiente. Humoris autem pituitosi caussa fuerunt errores in victu, cibi crassi; frigidi, coctu difficiles, potus largior, studia & lucubrationes nimiæ, ventriculi constitutio frigida. His & similibus de caussis pituita in corpore collecta & ex parte una cum sanguine pro alimento ad cerebrũ delata; tandem superabundans in ipsam nervorum substantiam sese insinuavit ac cavitates eorum replendo, spiritibus animalibus transitum præclusit, unde motus in affectâ parte abolitio. Vitium autem ipsum in sinistrâ spinalis medullæ parte & quidem circa ejus initium hæret; Siquidem omnibus capitis partibus salvis sub capite tantùm lat9 sinistrum afficitur. Malum hoc quidem per se periculosum diuturnum & curatu difficile est: Bene tamen sperare jubet reliqui corporis vigor etiam in senili hac ætate non invalidus, sensuum internorum omnium integritas, tactus in affectâ parte sensus incorruptus, tempus vernum curationi aptissimum, & spontanea, quam promittis, ad usum medicamentorum pronitas.

Curationem itaque auspicabimur ab humoris pituitosi eliminatione. Hinc cerebrum nervosumq; genus, roborabimus, tandemque parti affectæ succurremus.

Quod ut commodè fiat, sordes primis latebris adhærescentes leni pharmaco evacuandæ, ne humores crudi præparantium, quæ hic admodum sunt necessaria usu, ad intimiora corporis nervosque deriventur:

℞. *Decoct. nostri laxativ.* ℥ijß.
Agaric. trochiscat. gr. Xv.
Spirit. meliss. gt. XXI.
M. F. haustus sub auroram actu ca-

 lidè

lidè assumendus cum jejunio trium horarum & custodiâ.

Hinc præparationi incumbendum, idque per attenuantia, incidentia & nervis amica;

℞. *Aqu. ivæ artheticæ* ℥iij.
primul. veris ℥ij.
betonic.
Hyssopi
lil. convall. ana ℥iij.
Syr. de betonic.
de stæchad. Arab. ana ℥ij.
Oxymel. squillit. ℥iß.

Mixta colentur, exhibeanturque usigulis matutinis unciæ tres vel quatuor; vesperi autem delibetur aqua ligni sassafras cum hydromelle Lithvanico destillata.

Materia sufficienter præparata ejiciatur infuso nostro phlegmagogo, de quo cyathus trium quatuorve unciarum quovis mane assumatur; Si mitius egerit, repetatur duabus circiter ante cænam frugalem horis, continueturque per dies tres vel plures, pro virium tolerantia.

Subducta materiâ, refectioni aliquid dandum naturæq; indulgenda quies, ne continuo medicamentorum usu defatigata succumbat.

Hinc denuo alvus leni pharmaco ducenda, præparantiumq; usus repetendus, succedente Medicina, quæ elective purget, qualis est hæc:

℞. *Mass. pilul. nostr. cephalic.* ℈i.
Extract. nostr. solut. ℈ß
Ol. stillat. nuc. moschat. *gt. ij.*
M. c. aq. Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
deaurent fortiter.

Dum hæc fiunt, subinde aliquid assumendum, quod cerebrum nervosasque partes roboret, frigidos humores in nervis excalefaciat, absumatque, & spiritum ac calorem ad eos alliciat, cujusmodi sunt rotulæ de succino;

℞. *Succin. alb. præpar.* ʒij.
Ireos florent. ℈iiij.
Ambræ gr. vij.
Sacch. albiss. in aq. apoplect. solut. ℥iiij.
aspergantur ol. succin. alb. optim. rectificat. gr. XV.

Ne autem uni medicamento adsuescat natura, interdum Essentiæ rorismarini, lavendulæ, vel Tincturæ ☾ guttulæ aliquot cum vehiculo conveniente exhibendæ, sæpius autem Electuarii sequentis quantum libuerit, delibandum;

℞. *Electuar. nostr. Cephalic.* ℥iiij.
Mithridat. opt. ℥ß.
spec. diambr. complet
diamosch. dulc.
ana ʒi.
Cubeb. ℈iiij.

Con.

Condit. nuc. Indic. ℥i.
Myrobald. chebul.
ʒvj.
Medull. nuc. indic.
condit. ʒiij.
Folii ℈iiij.
Essent. rorism. ℥ij.
Syrup. nr. Nervin. q. s.
M. F. Electuarium,

Quod si his omnibus methodicè diligenterque adhibitis non cesserit contumax malum, tandem ad celebre illud lignorum decoctum, quo pituitosus viscidusque humor egregiè inciditur, attenuatur, & resolvitur, deveniendum.

℞. *Lign. Guajac. ras.* ℥iij.
Cortic. ejusdem ℥i.
Sassafras ʒvi.
Rad. Enulæ
pæoniæ
Ireos ana ℥ß.
Incisis & conquassatis
affund. aq. fontan. ℔v.
stent infusa loco calido per Horas 24. postea coquantur in diplomate ad remanentiam lib. iijß. *in fine coctionis add.*
Flor. Salviæ
primul. veris
rorismarin.
lavendul.
Stæchad. Arabic.
ana pj.

Ebulliant semel atque iterum, postea auferantur ab igne & colentur.

Hujus decocti assumantur Unciæ quinque, sudorque in Laconico, suscitato vapore ex decocto herbarum convenientium scoriis, vel lapidibus ignitis insperso, provocetur: Ubi per Semihoram, vel si vires ferant, paullò diutius sudatum fuerit, in lecto quiescendum, sudoresque qui plerumque denuo erumpunt, probè abstergendi: Hinc prandio salubri reficiendæ vires. Nec satis est semel ita sudasse, sed sæpius & singulis vel alternis diebus, prout vires ferunt, hoc repetendum, ita tamen, ut alvus quotidie respondeat, ne evacuatis humoribus tenuibus, crassiores in corpore relinquantur, in quo si segnior fuerit natura, arte excitanda, clysteresque convenientes applicandi vel purgantium aliquid exhibendum.

Partem affectam denique quod attinet, præmissis Universalibus supra descriptis non tantum latus sinistrum, sed & spina inungatur tali linimento:

℞. *Ol. vulpin.*
laurin.
philosoph.
lumbr. terrestr. ana ℥j.
Ol. stillat. succin. ʒj.
salviæ
lavendul. ana ℈j.
Ceræ q. s. M.F. Unguentum.

Substitui interdum potest unguentum Nervinũ Augustanorum,

prout à Zvvelfero correctum est.

Commodissimè autem inunctiones instituuntur post balneum & sudores, vel etiam post frictiones leves, pannis calidis factas, abstersis semper ante novam inunctionẽ, de priori reliquis, sordibus.

Si hæc non profecerint, membris resolutis quotidiè affricetur mixtura nostra antiparalyptica, quam in multis efficacissimam deprehendi:

℞. *Aq. Salomon.* ℥vi.
apopl. Heroic. ℥iij.
Balsam. de Peru ℥vi. M.

Dum hæc fiunt, conveniens quoque victus observetur, cibus nimirum esto calefaciens & attenuans, succi viscidi & excrementitii expers, carnes assæ magis quam elixæ, panis condiatur semine carui, fœniculi, anisi, melanthii. Condimenti loco usurpetur sinapi, cappares, sal Cinamomi. Pisces nisi saxatiles & aromatibus probè conditi, vitentur. A lacte & lacticiniis ut & ab omnibus cibis frigidis & humidis, flatulentis, avibus aquatilibus, carnibus agninis & suillis planè abstinendum. Potus sit cerevisia defœcata vel hydromel aut vinum antiquum, quod tamen parca ministret manus. Imprimis verò caveatur nimia cibi & potꝰ ingestio, cum nihil in hoc affectu periculosius sit quam nimia repletio. Aër sit calidus, siccus & purus, si non naturâ, arte ita paratus; Somnus diurnus fugiendus, nocturnus septem horas non excedat. Alvus semper sit libera, si non spontè clysteris aut glandis beneficio.

EPISTOLA IX.

De mira quadam Epilepsiâ.

WOl-Edler / Vester und Hochgelahrter / insonders hochgeehrter Herr Doctor, wohlwehrter lieber Freund / bey meiner Anheimkunfft finde ich das Elend an meinem jüngsten wolgerathenen Sohne so groß / daß nicht auszusprechen und mir vorhin / wie ich zu Colberg gewesen / nicht geschrieben ist / fast unerträglich: vier Wochen ist es gut gewesen / nun aber kommt der Paroxysmus epilepticus mahl über mahl / und vermeynen Herr Doctor Klug / Herr Doctor Wulff / Herr Licentiat Wulff und Herr Doctor Klugen Sohn / welche ich zugleich bey ihm funden / daß alles übernatürlich sey / zumahlen der Knabe / wann sie schon bey ihm stehen / ihnen unwissend aus dem Bette kommt; Wann es vorbey / so ist er wieder so schön und vernünfftig / als wann er nimmer kranck gewesen; Sie vermeynen ich soll es Leuten verweisen lassen. Gott ists bekant / dem vertraue ich / und glaube / daß ohn sein Zulassen mir und den Meinigen kein Haar vom Häupt fallen kan / der wolle sich meiner erbarmen / und die Last nicht schwe-

schwerer machen / daß Sie meine menschliche Schwachheit ertragen kan. Das Kind ist sehr verstopffet und kan mit keinen Purgationen gewunnen werden. Wann sie ihm Clystier setzen so kommet etwas / GOtt gebe guten Raht und sey der beste Helffer / weil die anwesende Herren Medici nicht mehr Rath wissen. Der Herr Doctor schreibe mir doch seine Gedancken; Empfehle uns in dessen Schutz und verbleibe

Meines hochgeehrten Hrn. Doctoris und werthen lieben Freundes

Dienstwilliger Freund und Diener

Peest / 12. April. 1655. D. J. von Crockow.

Idem ad eundem.

WOhl-Edler &c. Bey Anwündschung eines frölichen Osterfestes zweiffel ich nicht / es werde der Herr Doctor mein Schreiben / so ich in des Herrn Præsidenten seines eingelegt / wol empfangen haben; Itzo hat der Præceptor den elenden statum meines jüngsten Sohns / eines von GOTT wolgeziereten und wolgerathenen Kindes / daran ich viel Freude seiner Geschickligkeit halber erlebet / Gott sey es geklaget / auffgeschrieben und lieget hierinn. Ich habe es nicht gesehen / die Mutter hat michs auch nicht auffbrechen lassen wollen. Die H.H. D. D. sind wieder von einander / vermeynen es komme von bösen Leuten / Gott dem alles bekandt / weiß es am besten / ohne dessen Willen kein Haar von unserm Häupt fallen / der ändere es um seines hertzlieben Sohns hochtheuren Verdiensts willen. Bitte der Herr Doctor eröffne nach dem guten Vertrauen zu ihm seinen vornehmen Rath. Im übrigen befehle ich uns / in Erwartung seiner vernünfftigen Antwort Gottes Schutz und verbleibe

M. hochg. Herrn

Dienstw.

Peest / 12. April. 1655. D. J. von Crockaw.

Eidem.

WOhl-Edler &c. Nechst dienstfreundlicher Salutation geschiehet dieses auff Begehren der Fr. Landvöigtin / zu mehrem Bericht von dem Zustand des Adelichen Knabens an Ihre Excellentz / weil dem Herrn Landvogt umbständlich nicht alles wird fürgebracht / aus erheblichen Ursachen / mit höchstfleissiger Bitte / dieses was hiemit Ihrer Excellentz wird notificiret / in des Herrn Landvoigts Schreiben nicht zugedencken / sondern eine neben Missiv an die Frau Landvöigtin zu dirigiren und sein rathliches Gutachten darüber ertheilen.

Der Zustand und Beschaffenheit des paroxysmi epileptici ist dieser / daß wann er damit beleget wird / erstlich in die höhe laufft / mit den Händen angreifft / woran er kommen kan / und

und den Leib nachziehet als wann es vorsichtig ünd mit Verstand geschehe / in dem er von dem Bette bis an die Balcken klettert und solches nicht thun könte / wann er gesund und guten Verstandes wäre; Wann man ihm aber das Klettern nicht permittiren wil / so ist er quasi rigidus, in dem man ihn angreifft und niederlegen wil. So bald man ihn aber niedergeleget hat / ziehet er die Knie nahe an den Mund mit Creutzweiß Uberlegung der Beine / Einknüpffung der Daumen und Einklemmung der Zungen zwischen den Zähnen. Nach Eröffnung des Mundes / auffbrechung der Daumen und Niessung des aq. antepilept. versinnet er sich also fort / redet und lachet als wann ihm nichts gemangelt hätte / nur daß er zuweilen über das Häupt klaget daß es ihm wüste und schweer sey; Ehe aber er damit beleget wird / wiewohl er iederzeit darnach gefraget wird / vermercket er nichts und komt ihm dieses so geschwinde an / als wann es ihm angewehet würde. Sonsten hierbey auch dieses zu entdecken / daß unterweilen ihme vor dem paroxysmo, (so des Tages zu vielen malen / wol 17. 18. mahl auch vor etlichen Wochen zu etlich zwantzig mahlen ankommet) die Sprache entgehet / doch illæsa ratiocinatione, in dem wann er wornach gefraget wird / annuendo & abnuendo verständlich anzeiget / und geschiehet interceptio loquelæ zuweilen non subsequente paroxysmo epileptico, bißweilen auch wohl / so bald ihm etwas in den Mund gegossen wird oder die Zunge bestrichen / findet sie sich also fort wieder.

Noch dieses zu gedencken / daß er mit der Obstruction alvi beleget / Zeit wehrender Kranckheit / dawieder vielfältig adhibiret ist / welches zuweilen gut gethan / zuweilen auch ohne Frucht abgangen. Sonsten sich dieses vor vierzehen Tagen eräuget / daß alle mahl bey applicirung eines enematis (massen sonst etliche purganzen, die sonst starck gewesen / stehen blieben) Der Patient sprachlos wird / so lange bis er das enema von sich gegeben illæsa etiam ratiocinatione.

Ist derowegen hierauff der Frau Landvöigtin ihr Ehrendienstfreundliches Ersuchen und Bitten / sein hochreiffliches Nachdencken / hierüber schrifftlich zu communiciren, ob solches alles naturaliter bey der epilepsia zugehen und sich begeben könte / dawieder es viel halten.

Solches umb den Herrn Doctor zu verschulden / ist die Frau Landvöigtin Erbietens nechst Empfehlung Göttlicher Obacht und Wündschung eines frölichen gesunden Osterfestes.

Dieses habe ich auff Begehren der Frau Landvöigtin an ihre Excellentz schreiben müssen. Recommendire

dire mich dero hohen Gunst und verbleibe

Ihr Excellentz
Dienstergebener
Jacob Bliерwürtz.

P. S. Ihre Excellentz wolle nicht in Vergessen stellen eine Antwort hierauf bey nehester Post / wann dieselbe dem Herrn Landvoigt wird geschrieben / zu schicken; Es wird schon ohne Bewust des Herrn Landvoigts der Frau Landvöigtin zu Handen kommen / Raptim Peest / 12. April. Anno 1655.

Hoch-Edelgebohrne / Ehrenreiche und Viel-Tugendsame

Insonders Hochgeehrte Frau Landvöigtin derselben sind meine Ehrengeflissene Dienste stets bevor / und habe aus überschicktem Schreiben nicht sonder Mitleiden und bestürtztem Gemüthe vernommen / was Gestalt ihres hertzlieben Söhnleins Schwachheit und Gebrechen annoch sehr heftig anhalten thut / und gar keine Artzneymittel / wie fleißig und vorsichtig auch dieselben gebrauchet / etwas verfangen wollen / dannenhero sie fast in die Gedancken gerathen / daß es etwa von bösen Leuten herrühre / insonderheit weil sich so ungewöhnliche und seltzame Zufälle dabey befinden.

Nun ist zwar ausser Zweiffel / daß durch Zulassung GOttes von Zauberey viel Kranckheiten und Schaden entstehen können / wie solches die tägliche Erfahrung leider mehr / als zu viel bezeuget: Ob aber diese ihres hertzlieben Söhnleins Kranckheit aus dergleichen Ursachen herrühre / kan man eigentlich nicht wissen / zumalen man viel Exempel hat / daß eben dieses Gebrechen bey vielen so wohl alten als jungen / lange Zeit hefftig und mit mancherley Zufällen / darein man sich fast nicht hat schicken können angehalten / bißweilen auch gar nicht zu curiren gewesen / und dennoch aus natürlichen Ursachen entstanden / wie ich dergleichen vor etlichen Jahren an des Herrn Obristen Rosen Gemahlin und andern mehr wahrgenommen; Dennoch machet mir dieses ein groß Nachdencken / daß der Patient denenjenigen so umb und bey ihm stehen / ohnwissend aus dem Bette kommet / auch bißweilen aus dem Bette bis an die Balcken klettert / welches natürlicher Weise nicht wohl geschehen kan; Dann ob zwar die Nachtsteiger solches zu thun pflegen / hat es doch mit denselben eine viel andere Beschaffenheit / geschiehet auch nicht im Wachen / sondern im Schlaff und gleichsam im Traum. Was aber hiebey zu thun / davon habe ich meine Meynung des Herrn Landvogts Hoch-Edl. Gestr. mit wenigem eröffnet. Das beste Mittel ist ein ernstes und andächtiges Gebet zu GOtt in wahrem Glauben an seinen

nen Sohn JEsum Christum / welcher allein mächtig dem Teuffel und seinen Werckzeugen zu widerstehen und allen Kranckheiten / da es seinem Göttlichen Willen also gefällig / abzuhelffen. Derselbige Allmächtige GOtt wolle auch bey diesem ihrem hertzlieben Söhnlein seine hülffreiche Gnade erblicken lassen / selbiges aus dieser grossen Noht und Angst erretten / erfreuliche Besserung und gute beständige Gesundheit verleyhen / und den lieben Eltern zu Trost und Freuden noch lange Zeit beym Leben fristen und erhalten; Dessen gnädigen Obacht meine hochgeehrte Frau Landvöigtin sampt den lieben ihrigen ich hiemit treulich empfehlen thue / verbleibende

Meiner hochgeehrten
Frau Landvöigtin
Ehrengeflissener
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

Der Hoch-Edelgebornen / Viel-Ehrenreichen und Hoch-Tugendsamen Frauen / Frauen Barbara gebornen Belowen / des Hoch-Edelgebornen Diering Jacob von Crockow &c. Hertzgeliebten Ehe-Gemahlin / meiner insonders hochgeehrten Frauen.

Hoch-Edelgeborner / Gestrenger / Mannvester und hochbenahmter

INsonders Hochgeehrter Herr Landvogt / demselben zu dienen bleibe ich stets bereit / und habe mit wahrer Hertzens-Condolentz vernommen was E. Hoch-Edl. Gestr. wegen ihres hertzlieben / von GOTT mit so schönen Gaben gezierten sehr wolgerathenen Söhnleins / annoch starck continuirenden Schwachheit und Gebrechens an mich gelangen lassen / und betrübet mich nicht wenig / daß nach so treu angewandtem Fleiß derer anwesenden Herren Medicorum und Brauch vieler köstlichen Medicamenten bishero keine Besserung erfolget; Sintemal dieses malum nicht hæreditarium und weder die Eltern noch Groß-Eltern mit dergleichen Gebrechen behafftet gewesen / auch die Constitutio Corporis nicht melancholica oder sonst ad epilepsiam disposita, dannenhero ich fast mit denen anwesenden Herren Medicis in die Gedancken gerahte / daß etwas übernatürliches hierbey verhanden / insonderheit weil sich so ungewöhnliche und seltzame Symptomata dabey befinden. Solet enim non rarò Dœmon malus epilepticis affectibus se immiscere. Senn. lib. 1. Med. pract. part. 2. cap. 31. Und hat man dessen leider mehr als zu viel Exempel / so weit es GOtt zulässet und verhänget. Die alten Græci haben diese Kranckheit genennet ἱερὸν νόσημα, sive sacrum morbum, quod crederetur divinitus immitti, & à Dœmone aliquo, qui hominem tam repente

repentè & subitò corriperet, provenire, quemque ideò incantationibus curare conati sunt, ut ex libro Hippocratis de sacro morbo videre est.

Weil man aber gleichwohl in præsenti casu desfalls noch zur Zeit keine Gewißheit haben kan / ist am sichersten / daß man neben inbrünstigen andächtigen Gebet zu GOTT ferner mit Gebrauch dienlicher Artzney Mitteln anhalte; Den Leib reinige und stets offen halte / das Hertz und insonderheit das Häupt und Gehirn stärcke / bewahre und gute bewehrte antepileptica fleißig gebrauche / Gestalt die anwesende Herren Medici, wie bishero geschehen / also auch hinführo desfalls gute Ordnung zu machen sich werden angelegen seyn lassen. Meines Orts weiß ich hierbey nichts zu erinnern / ohn allein:

1. Weil der Leib stets verschlossen / sehr verhärtet und übel zu gewinnen / daß man zum öfftern des Morgens nüchtern süß Mandelöhl in ein wenig warm Bier gebrauche. Hoc enim affatim bibitum non tantùm alvum emollit & humectat, sed & singulare convulsionum est remedium. Plater. tom. 1. prax. c. 2. p. 76. Es sol aber das Oel frisch ausgeprest und nicht alt seyn.

Doch müssen hierbey dienliche purgantia & quidem in forma liquida potius, quam solida bisweilen gebrauchet werden / quibus materia jam genita evacuetur, & materia, è qua generari possit, subtrahatur. Facilius enim ab humore vitioso, quàm ex succo probo partis alicujus mala constitutio malignam talem materiam epilepsiæ generandæ aptam producit, & natura à pharmaco purgante excitata, quicquid vitiosum in corpore est, facilius ad intestina consuetamq; evacuationis viam, quam ad partes nobiles, puta caput & cerebrum mittit.

2. Daß man ad revulsionem materiæ caput petentis die Ader auff der grossen Zehe / da es nicht schon geschehen / öffnen lasse. Hæc enim incisa ut in omnibus capitis affectib9, sic maximè in epilepsia prodest, unde etiam cephalica dicitur.

Plater. tom. 2. prax. 3. c. 3. Sennert. l. 1. Med. pract. part. 2. c. 31. Peucerus cap. 3. de epilepsiæ curatione. m. p. 240.

3. Daß man bißweilen des Morgens nüchtern sternutationes movire, und könte man hierzu das überschickte Pülverlein gebrauchen und dessen etwa einer Erbiß groß in die Nasen ziehen / Si ad usum sternutatorii æger sternutet, signum bonum est. Sennert. lib. 1. M. Pr. part. 2. cap. 31.

4. Daß man ferner gute bewehrte antepileptica gebrauche. Hierzu übersende ich Tincturam Lunæ &

 spirit.

spirit. cornu alcis, weil sie vielleicht ihres Orts nicht möchten zu bekommen seyn. Damit kan man also verfahren: Nehmen einen oder zweene Löffel voll gutes Schwalbenwasser/ oder aq. epilepticæ Langii thut etwa 25. Tröpfflein Kreutzrauten Safft/ welcher aus der grünen Kreutzrauten frisch ausgepresset ist/ darzu/ und 13. Tröpfflein von der tinctura Lunæ, gebet es dem Patienten des Morgens nüchtern ein/ auch sonsten zu anderer Zeit/ wann man sich des paroxysmi besorget.

Bisweilen kan man statt der tinctur den spiritum ungulæ alcis gebrauchen/ und wechselsweise eines umbs ander eingeben.

5. Solte über Verhoffen dieses alles nichts verfangen/ könte man aërem & locum mutiren, und den Patienten an einen andern gesunden und lustigen Ort bringen/ welches in dergleichen affectu offters sehr gut befunden. Epilepsia namque laborantes juniores cum ætatis & aëris mutatio, tum & loci & victus liberat, Hipp.2.Aph.45.

Dieses auf Sr. Hoch-Edl.Gestr. Begehren/ habe ich wolmeinend und ohn einige Maasgebung/ auch den anwesenden Herren Medicis unvorgreifflich erinnern wollen/ von Hertzen wündschende/ daß der allgütige barmhertzige GOtt seine hülffreiche Hand in Gnaden anschlagen/ erfreuliche restitution und gute beständige Gesundheit verleihen und dieses ihr hertzliebes Söhnlein zu langen Zeiten beym Leben fristen und erhalten wolle/ dessen allwaltenden Beschirmung E. Hoch-Edl. Gestr. samt deroselben Hoch-Adelichen Hause/ ich hiermit treulichst empfehlen thue/ verbleibende

E. Hoch-Edl. Gestr.

Dienstergebener

B. Timæus von Güldenklee.

Dem Hoch-Edelgebornen/ Gestrengen/ Vesten und Hochbenahmten Herrn/ Hrn. Düring Jacob von Crockow/ Churfürstl. Brandenburgischen Erbschencken und wolbestallten Landvoigt zu Stolbe/ auff Peest/ Rohschutz und Günterhagen &c. Erbherrn. Meinen insonders Hochgeehrten Herrn.

EPISTOLA X.

De epilepsia ex retentione Lochiorum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. D.

ABsentiam meam, Frater unice, tantum non nefariam pronunciarunt mulierculæ nostræ, quod

quod in eâ paroxysmum gravissimum quatuor horas sine remissione durantem passa est puerpera, nempe ab octavâ matutinâ ad duodecimam meridianam. Ego circa tertiam vespertinam domum reversus tristibus his exceptus sine mora ægram invisi reperique recurrentes etiam tum convulsiones; Invadebant iterum oscitationes frequentes, anxietas, murmura ventris, ut jam instare malum ægra ipsa diceret. Exhibui pulverem epilepticum ex aquis huc destinatis, clysterem quoque sub noctem applicandum svasi; Renuentibus autem parentibus, salutare hoc auxilium omissum est.

Nocte sequente sic satis quiescere visa pluries tamen expergefacta, de summa anxietate questa est. Hujus rationes ex sentinâ illâ lochiorum cum paulo explicatius deduxissem in clysteris usum tandem consensêre omnes, quem Deus bene vertat! Post iteratum interea pulveris epileptici cum castoreo usum, saniosum quid subalbidum profluxisse dicunt, quod argumento mihi certo est, ita se habere mali causam, prout inter nos de illa dissertatum est. Quia verò metus recidivæ adhuc urget, quæso mi Frater, ut cisiarius hic noster necessaria quædam atque inter alia aquã apoplecticam heroicam transferat. Sic Te, Frater unice, diu vivere belleque valere precor. Treptoæ die IX. Septembr. Ao. M.DC.LVI.

D. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

PRolixè tuis respondere, Frater unice, vetant per absentiam cumulati labores. Nosti veram curationem morborum fieri per ablationem causæ, quæ in præsenti Epilepsia uterinâ est lochiorum à partu retentio. Ex retento enim & corrupto sanguine menstruo putridi malignique vapores elevantur, qui cerebrum petentes ejusque membranas & nervosum genus vellicantes Epilepsiam excitant. Fluxus itaque corrupti istius sanguinis ante omnia provocandus, quod nullo remedio facilius tutiusque impetrabis, quam enemate, cujus hæc est descriptio.

℞. *Herb. meliss.*
puleg.
arthemis.
rutæ.
majoran. ana mß.
Flor. *Chamæmel.* mß.
Lavendul.
Centaur. mino.
ana. P. j.
Rad. *Aristol. utriusque*

 lil.

lil. albor.
paeon ana ℥ß.
Sem. Dauci
rutae
sesel. ana ʒj.
Baccar. laur. ʒß.
Coq. ex s. q. aq. simpl.
℞. *Colat.* ℥x.
Elect. Diacathol.
bene dict. laxativ.
ana ℥ß.
specier. hier. simpl. ℈iiii.
ol. chamaemel. ℥j.
rutha, anethi ana ℥ß.
sal. gemm. ʒj. M.

F. Enema repetendum quoties opus fuerit.

Si nihilominus substiterint lochia, sanguis ex saphenâ pedis extrahendus praemisso pedilavio convenienti.

Ventri sacculum ex iisdem speciebus, quibus enema constat applicabis calidè, coctum prius in aqua vel vino albo.

Interea & antepileptica uterinis, mensesque provocantibus mixta per vices exhibenda.

Mihi quidem probatissimus est hic pulvis, quem transmitto.

℞. *Pulv. lapid. carpion.*
triang. ʒij.
Ungul. alc. praep.
Corn. alcis absque △ *calc.*
Rad. paeon.
Sem. paeon. Rutae.
Visci querni
succin. alb. praep.
Castor ana ℈j. M.
F. pulvis

Dentur à ℈j ad ℈iß ex aquâ epileptica Langii vel alio liquore convenienti, qualis est hic noster:

℞. *Aq. Hirund. c. castoreo destill.*
paeon. Hyster. Mysich.
lil. convall.
Flor. tiliae ana ℥j.
vitae mulier. ℥iß.
Spir. ceras. nigr. ʒß.
meliss. ʒij. M.

Naribus subinde admoveatur castoreum syndoni inclusum & aqua epilepticâ camphoratâ conspersum; saepe etiam praesertim horis matutinis elixir proprietatis cum ana essentiae Castorei dosi XV. vel plurium guttularum ex jusculo cerevisiae vel vini cum vitello ovi, macere, croco & saccharo praeparato exhibeatur.

Caeterùm vitet animi vehementiores motus, iram, timores, metum, in cibis vaporosa & capiti cerebroque noxia. Carnes etiam *suillas*, anatinas, anserinas, haedinas & id genus alia; Nec continuo decumbat in lecto, sed quoties per vires licet, erecta sedeat, pendulis pedibus, qui ipsi & pannis calentibus saepe fricandi, ut motus sanguinis ad inferiora concitetur.

Deus

Deus laudatiſſimam fœminam bonæ valetudini clementer reſtituat & diutisſime ſalvam præſtet, Cui & Tecum tuis, mi Frater. Colbergæ d.X. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA XI.

De Epilepſiâ Uterinâ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

AD proximas tuas, dilectiſſime Frater, nudius tertius reſpondi, forſan non ſatis congruè uxoris morbo graviſſimo afflictiſſimus. Laborioſo partu Eleonoram peperit ſatis vividam; Ipſa verò vix ope divina mortis erepta faucibus adhuc peſſimè degit, hoc præſertim die, quo toto paroxyſmos pertulit epilepticos complures eosque graviſſimos. Sub veſperam ſomnus eam occupavit dormivitque, ut videbatur, ſatis commodè; Experrecta verò palpebras ſuſtollere nullo modo potuit, donec aq. apopl. heroica largius perunctæ, tandem ſenſim motum reciperent. Pes ſiniſter quoque totus aliquamdiu riguit; Vires dejectæ ſunt admodum. Quia ergo pharmacopolium noſtrum iis, quæ huc facere valeant, non ſatis inſtructum eſt, quæſo ex tuo, quæ utilia judicaveris, transmittas, de pretii ſolutione ſecurus. Imprimis aquam apopl. heroicam & aq. vitæ mulierum deſiderio. Pulvis epilepticus adhuc penes me eſt. Vale optimè. Treptoæ d. XXVII. Martii Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

EPilepſia, mi Frater, quâ conjux tua puerpera convellitur, ab utero eſt, & vereor, ne grumi quidã lochiorum retenti putreſcentes evaporatione ſua meninges cerebri & nervoſum genus vellicando malum foveant; Diſſolvi autem ſanguis iſte & evacuari optimè poterit clyſtere in penuario meo, titulo de uterinis deſcripto, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem etiam in deſperatis & morti jam vicinis.

Applicabis clyſterem hunc ſingulis vel alternis diebus, donec remittant ſymptomata. Interea ea de aqua hyſterica & epileptica, quam transmitto manè & veſperi cochlearia duo vel tria exhibebis, & ſi fortè inſultus convulſivos denuò, quod avertant Superi, ingruere videris, ſtatim pulverem antepilepticum

cum, quem penes te esse scribis, ex hac ipsa aqua hysterica propinabis, addendo subinde guttulas XIII. vel XV. essentiæ meæ uterinæ, quæ etiã in jusculis cerevisiæ calidæ vel carnium exhiberi potest. Naribus continuò admovebis nodulum ex castoreo syndone obductum & aq. apopl. heroica conspersum. Aquam vitæ mulierum cautè exhibebis, præsertim si calorem aliquem præternaturalem subesse senties. Cætera dexteritati tuæ committo ipse occupatissimus. Deus servet Te, mi Frater, inter has calamitates & miserias. Eleonora, ut nosti, montem misericordiæ significat: Utinam Deus, qui in altis habitat, tandem etiam tui misereatur, & decursa tot adversitatum periodo, ad svavioris vitæ fruentiam clementer evehat. Vale mi Frater. Dab. Colbergæ in vigilia Paschatos ANNO M.DC.LVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

NOndum desæviit dilectissimæ conjugis morbus, de quo hactenus apud Te, Frater unice, questus sum; quin potius stato nunc tempore, nempe inter tertiam & quartam matutinas & pomeridianas horas paroxysmus epilepticus ferocissimè insultat, quo finito suffocatio uteri succedit. Præcedit ferè semper paroxysmum epilepticum delirium, in quo valentissimam sese esse dictitat, funebria cantillat, & mox hunc mox alium abigi jubet, quorum nemo præsens. Lochia initio quidem rectè satis processerunt, postmodum verò substitisse ajunt.

Vides, mi Frater, quomodo Deus me exerceat. Tu quæso aquas epilepticam & epopl. heroicam denuò mitte & prosperos iis effectus apprecatus | Vale. Treptoæ Kal. Aprilis. Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/

S. P. D.

DOlorem ex pertinaci & periculosissimo Conjugis tuæ morbo cordi infixum meo, ipse amor, quo te, mi Frater, complector unice, vel me silente tibi suggeret. Deus potenti suo brachio ex Acherusiâ palude eripiat miseram, tibique & tuis eandem diutissimè servet.

Aquam

Aquam epilepticam ut & apoplecticam heroicam, prout desideras, transmitto: Addidi opiatam meam ex sale succini volatili castoreo, theriaca, ol. rorismarini, succini & rutæ, ut nosti, præparatam, de quâ magnitudine nucis avellanæ ex aqua epileptica exhibebis, quoties opus videbitur, præsertim ingruente paroxysmo. Vellem saphena vel cephalica; quæ versus pollicem pedis excurrit, aperiretur. Interea & Enematum usus, ut continuetur, svadeo. Certum est in utero aliquid latitare putridi, etiamsi Lochia rectè & sufficienter processerint. De conventu nostro, quid mihi inter has miserias & calamitates pollicear? Equidem moram hanc libenter patiar, modo valeat uxor tua! utinam & mea! quam

tabida vexat
Febris & exiguam svadet sperare salutem.

Deus misereatur nostri, in cujus manu sortes nostræ. Vale. Scribo in Hortulino meo inter curas & suspiria Kal. April. Ao. M.DC.LVII.

EPISTOLA XIII.

De
Præservatione à Catarrhis.

Admodum Reverendo & Nobilissimo

DN. HENNINGO MANTEUFFEL,

Ecclesiæ Collegiatæ Colbergensis Canonico, Hæreditario in Carstin & Kruckenbek &c.

S. D.

BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.

Qui semel è dubiis emersit naufragus undis,
Cautior ille suam dirigit arte ratem.

NOn absimili modo, Nobilissime Vir, evicto nuper summo illo, quod vitæ intentabat catharrhus suffocativus, periculo, prudenter admodum inquiris in syrtes & scopulos, qui tale quid infensum alunt, quo cavere imposterum melius ab iis possis.

Occurrunt autem primò errores in victu tam quantitatis, quam qualitatis respectu.

Ratione quantitatis vitanda repletio, multorum morborum mater.

Quare ea sit cibi potusque mensura, quam usus docet commodè & sine labore confici posse. Sanitatis studium est, non satiari cibis & impigrum esse ad labores;

Immodicis brevis est ætas & rara Senectus.

Ratione qualitatis nocent omnes cibi, qui difficilioris concoctionis cruditates in ventriculo relinquunt, aut frigidioris & humidio-

dioris naturæ, multum visciditatis excrementitiæ continent.

In specie fugiendi sunt, fructus humidiores, jura multa, caseus, lac & lacticinia, piscium frequens esus, legumina, carnes porcinæ, anserinæ, anatinæ, fumo duratæ, in muria maceratæ, olerum multus usus, potus largior, præsertim eo tempore, quod prandio & cœnæ intercalare est & coctioni destinatum.

Cæterùm cavendæ etiam vigiliæ, somnus meridianus & qui mox à pastu initur, refrigeratio capitis & pedum ab aëre frigidiore, vento, pluviis, concalefactio nimia à sole, igne, motu concitatiore & similibus. Venus item intempestiva & frequentior, animique affectiones vehementiores prudentiæ freno inhibendi. Secundo loco stat viscerum discrasia, Epatis intemperies calida & ventriculi frigida, quibus accedit & capitis nativa quædam imbecillitas.

Epati prosunt radices cichorii, conserva rosar. & tinctura, cerasa, fraga, ribes & berberes: Extra emplastrum nostrum epaticum vel ceratum santalinum. Ventriculo conducit Zingiber in china conditum, piperis grana per medium disecta & in initio prandii cum jusculo aliquo non pingui assumpta, Aqua mea stomachalis & Rotulæ ex speciebus aromatici rosati & diarrhodon Abbatis: Hæc enim epar non offendunt, sed juvant. Extra confert inunctio ex balsamo Indico aut oleo nucis moschatæ. Caput roborat essentia ambræ, tinctura Lunæ, aqua mea cephalica, cum spiritu lil. convallium & melissæ exaltata, morsuli cubebarum & imprimis essentia succini.

Extra commendantur cucuphæ ex rosis, lavendula, rore marino, ligno Rhodio & succino.

In specie ad *præservationem* à Catarrhis laudatur aqua serpilli ex recenti herba ter destillata; aqua item ligni sassafras & vinum Adriani Papæ contra catarrhos.

Quoniam verò impossibile est, ut stante viscerum antipraxia & intemperie, quam expugnare difficillimum, excrementitii humores subinde non generentur & cumulentur, cum & diætam in vita practica, qualem Nobiliss. Dominus agit, adeò exactè observare non liceat; Commodum videtur quolibet anno binâ evacuatione circa æquinoctium vernum, quando sol ingreditur arietem, & in autumno cum libram petit, humores noxios ac superfluos blandè, & si opus fuerit, repetitim eliminare; postmodum respectu plethoræ venam incidere.

Hæc omnia si rectè & methodicè fiant, nullum est dubium, Nobilissimum Virum à Catarrhis fortè & aliis morbis DEI gratia immunem

nem fore, id quod toto pectore precor. Dabantur Colbergæ die 15. Maji An. M.DC.XXVI.

EPISTOLA XIV.

De Catarrho epidemio cum tussi.

Dn.
BALDASSARI TIMÆO
von Güldenklee.
Fratri dilecto.
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

DUbium mihi non est, Frater unice, quin cum mille morbis conflicteris; secus tamen atque ego cum catarrho epidemio, simili ferè, qualem authores sub annum 1580. referunt febrilemque nominant. Sensi æstum, immensos capitis dolores, tussim cum expectoratione & insigni dolore pectoris, laterum & diaphragmatis, qui postremus cum angustia pectoris & tussi aliquâ adhuc durat. Noctes ferè duxi insomnes, sed cum sudoribus, quos profuisse sensi. Socer verò meus adhuc dum gravissimè decumbit, horrendos capitis dolores, totius corporis summam lassitudinem, sitim nocturnam immodicam & inquietudinem cum tussi vehementissima hactenus questus. Omnia ista indies augescunt pessimeque Virum habent. Simile malum complures alii patiuntur, & uxor quoque mea non difformiter laboravit & adhucdum, & si diurnas actiones suas qualitercunq; obire possit, noctes tamen inquietas ducit cephalalgia, dolore dentium & anxietate gravi eas sibi vendicantibus. Ego contagium subesse suspicor. Tu, mi Frater, quid sentias, & an vestrates quoque appetant hæc mala, ut paucis rescribas & unà pro Socero meo selectiora quædam mittas, rogo. Avertat clementissimus Deus hoc & omne à nobis malum, teque, mi Frater, cum conjuge & liberis bellissimè valere & diutissimè vivere jubeat. Treptoæ die XXV. Januar. A.M.DC.LVIII.

Dn. CHRISTIANO TIMÆO
von Güldenklee.
Fratri unico.
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

CAtarrhum, qui à solstitio hyberno anni nuper elapsi in hunc usque diem communiter grassatur, similem ferè esse illi, qui circa annum M.D.LVIII. & LXXX. multas regiones pervasit, rectè sentis, quanquam adeò perniciosum huc usque non deprehenderim.

Doleo autem, mi Frater, quod & te tuosq; tam graviter affligat hoc

malum, DEUM precatus, bonæ valetudini clementer vos restituat! Remedia quibus feliciter hactenus utor, hæc sunt: Cum humor vitios9 malignitatis fomes & catarrhi ac febris caussa, potissimum in prima corporis regione hæreat, initio evacuantia quædam lenia ex decocto meo laxativo vel syrupo violarum solutivo manna aut floribus casliæ præscribo.

Hinc ad materiam reliquam alterandam & præparandam exhibeo sequentem mixturam, quæ & malignitati resistit:

℞. *Aq. Scabinosæ acetosæ*
cardui bened. ana ℥iii
veronicæ
Contr. febr. malign. ana ℥ii
Syrup. Capillor. ♀ *is* ℥ii
acetosit. citri
violarum ana ℥j.

Materiam concoct. iterum blandè subduco per infusum foliorum senæ & Rhabarbari vel agarici, additis corrigentibus & syrupo violar. solutivo.

Tandem & materiam in capite contentam & ad pectus delabentem absumendam & educendam rotulas sæpius delibandas offero:

℞. *Sem. papaveris alb.* ℥ß.
Card. bened. ℈iiii
Citri. ℈ii
Aq. scabios. card. bened.
rosar. opt. ana ʒis
M. F. Emulsio add.
Spec. diatr. frigid. ʒii.
Diamargar. frigid. ʒi.
Sacch. albiss. ℥iiii *vel. v.*
F. S. a. Rotulæ. vel,

℞. *Aq. tussilaginis scabiosæ.*
ana ℥iii.
Card. bened. betonic. ana ℥ii.
Syrup. de innubis ℥ii.
Flor. Rhead.
Violar. ana ʒi. *Misc.*

In materia crassa & viscida Looch sanum & expertum vel rotulas Diaireos cum floribus Benzoinis exhibeo vel Emulsum meum enulatum, cujus descriptionem habes in penuario meo pharmaceutico. Interea & particulares capitis evacuationes per Errhina instituo. Revulsiones autem per pedilavia & inferiorum partium frictiones magnas.

Pro capitis & virium roboratione prodest Electuarium.

℞. *Conserv. rosar. rubrar.*
violar. ana ℥iii
Confect. Alkermes ʒii.
Spec. diamarg. frigid.
℈iiii
Flor. citri. condit ʒvi
spirit. rosar.
flor. tiliæ
lili. convall. ana gt. XV.
M. c. Syrupo violarum
q. s. F. Electuarium.

Extra confert balsamum rosarum na-

naribus inunctum. Sitis, quæ nonnullos valde urget, optimè compescitur decocto hordei cum rasurâ Corn. Cervi passulis liquiritiâ & semine fœniculi præparato.

Hæc pro materiæ seu tenuioris seu crassioris conditione variare & Socero tuo aliisque accommodare facilè noveris, modò malignitatis rationem ubique habeas, prout supra monitum, Vale, scribo Colbergæ die XXV. Januarii ANNO M.DC. LVIII.

EPISTOLA XV.

De dolore capitis.

Ad Amplissimum & Consultissimum Dominum

JOACHIMUM MASIUM Reipubl. Stolpens. Consulem.

POstulas à me, Amplissime Dn. Consul, ut in affectu tuo molesto, diuturno scilicet capitis dolore, qui jam ferè cum accrescente ætate majores simul vires sumere videtur, fideliter tibi consulam.

Quapropter ut id eo expeditius præstem, primum erit in ipsius affectus naturam & causas diligenter inquirere, & quod hanc investigationē magnopere juvat, totius simul corporis tui idiosyncrasiam & constitutionem accuratè perpendere. Affectus ergo Domini Consulis, de quo imprimis jam conqueritur, doloris quædam species est, qui partim compressionis, partim constrictionis sensu præcipuè circa syncipit vicinasque suturas perquam molestus est, nec tamen fixam & determinatam semper capitis partem occupat, sed plerumque hinc inde modo à temporibus versus sinciput & suturæ lambdoidis regionem vago quodam motu per intervalla incedit; Immiscuit etiam sese huic dolori ante biennium, tenebricosa quædam & gravis vertigo, quæ tamen brevi soluta, nec dum huc usque per Dei gratiam repetiit.

Sedes itaque horum dolorum omnino sub cranio circa membranosas cerebri partes ejusque meninges agnoscenda erit, utpotè quæ acutissimo sensu præditæ pro vario per earum sinus & vasa affluentium humorum & adscendentiū vaporum impetu, vario dolorum genere subinde corripi solent. Cum autem duplici potissimùm modo ejusmodi dolor ac molesta sensatio capiti imprimi possit, scilicet vel per idiopathiam & affectum capitis proprium, vel per sympathiam & consensum aliarum extra caput sitarum partium, ut eo felicius incedat curatio, omnino hic inquirendum ad utram prædictarum dolorum speciem hic affectus referri debeat.

Et quamvis quidem Juvenis adhuc

huc ex gravibus quibusdam, prout mihi retulisti, capitis percussionibꝰ perpessis idiopaticam capitis debilitatem contraxisse videri possis, præsenti tamen corporis tui constitutione, quia hypochondriaco affectu à multo tempore laborasti, probè perspecta, nullum certè dubium est, præviam illam in juventute contractam capitis imbecillitatem jam inveterato isto tuo affectu multis modis intendi, accendenteq; dolore semper graviorem reddi. Polymorphos enim est iste tuus hypochondriorum affectus, variasque corporis partes, imprimis vero caput, mirando suo consensu graviter solet afficere, idque eo magis, quo insuper scorbutici aliquid miasmatis sibi admistum habet, quod vereor, ne etiam in Domino Consule simul sese jam diu per certa quædam indicia, vagos scilicet artuum & obtusos quasi dolores & alia, manifestet. Quia verò non semper eâdem vehementia & continuitate dicti capitis dolores urgent, sed quandoque etiam quasdam etiamsi breves inducias dant, judico non tam ab humoribus crassis & fixis, quam tenuibus, serosis & ex parte flatulentis ac vaporosis eosdem dependere, utpote qui facta ebullitione humorum circa lienem & reliqua viscera, justo alias fervidiora & calidiora, copioso impetu ad caput ascendunt & quasi aërescunt, & cum eorum agitationi & motui intra cranii ambitum haud proportionatus & sufficiens locus suppetat, quasi concentrati & incarcerati cerebrum ejusq; membranas non tantum impetuosè pervadunt, sed & compressivo dolore infestant. Perlustrata sic breviter tui affectus idea, paucis jam etiam præcipuos curationis scopos explicabimꝰ, qui præsentem corporis tui constitutionem vel affectum capitis urgentem concernunt.

Principium ergò legitimæ curationis faciendum videtur præviâ diligenti diætæ observatione ab usu medicamentorum digestivorum & tartareos humores attemperantium & incidentium, qualia sunt Crystalli & cremor ♀ri ♀tarus. ⊕latus, aquæ aperitivæ, spleneticæ, buglossæ, borraginis cum syrupo de tribus, de 5. Radicibus, Syrup. Pomor. dulc. &c.

Horum usum excipiant medicamenta leniter purgantia & humores hypochondriorũ ♀reos pertinaces obstructiones causantes per intervalla & epicrasin blandè educentia, qualia sunt folia senæ Rhabarb. Agaric. Rad. helleb. nigri præp. pilulæ de Ammoniaco de Rhabarb. ♀reæ, cerevisiæ medicatæ &c. Quibus omnibus etiam admisceri possent medicamenta scorbutica, malignam humorum atta-

bila-

bilarium & ſcorbuticorum diatheſin corrigentia, qualia ſunt, quæ parantur ex cochlearia, beccabunga, naſturtio &c.

Tandem his ſubſtituenda medicamenta non tantùm hypochondriorum viſcera, ſed ſimul etiam caput ipſum corroborantia, qualia ſunt, conſervæ ſimplicium cephalicorum & ſpleneticorum confectio Alkermes, Elixir proprietatis, tinctura Lunæ. Circa electionem tamen horum omnium attendendũ, ut ſemper temperatiora eligantur; Jubet enim hoc fervida viſcerum & capitis conſtitutio, quæ medicamentorum calidorum exhibitione plus videtur lædi quam ſublevari. Qvoad externa medicamenta, præcipuè ratione capitis univerſalibus dictis præmiſſis, conveniens erit frequens pedilaviorum uſus ex ſerpillo, betonica, artemis, malva, flor. chamæm. cum aliquot capitibus papaveris & manipulo ſalis. Efficaciter enim hæc aſcendentes ex hypochondriis vapores deorſum revellendo capiti non leve ſublevamentum præſtant.

Localia etiam medicamenta capiti applicanda omninò etiam temperata, ne exceſſiva caliditate ſua capiti magis noceant, quam proſint. Poterit igitur cucupha ſuper caput matutino præſertim tempore geſtanda concinnari ex pulvere roſar. rubr. violar. purpurearum, floribus betonicæ, lavendulæ, pulv. ligni Rhodii, ſantali, ſemine nigellæ, thure & ſimilibus.

Vaporum etiam & tenuium humorum ad caput aſcendentium revulſioni non parum inſervient cucurbitulæ circa novilunium cervici, ſcapulis ac brachiis cum ſcarificatione applicatæ. Scio etiam præſtantes in arte viros, his & ſimilibus in contumaci capitis dolore nihil juvantibus, etiam ad ſetacei uſum devenire, quem felicem expertus eſt Fabricius Hildanus cent. 4. obſerv. 6. & 7. & alii.

Quod medicamenti genus an etiam aliis nihil proficientibus è re tua tandem futurum ſit, aliorum etiam præſtantium Medicorum judicium ſimul explorabis.

Imprimis verò hic inſigne illud hæmorrhoidum beneficium, quo frueris, ſummoperè ratione capitis ſuſpiciendum venit, utpotè in quo non exigua ſpes ſalutis & auxilii ſita eſt. Hæ ergo ubi juſto tardius aut parcius fluxerint, omnis omnino lapis movendus, ut vel ſubſiſtentes revocentur vel diminutæ fluentes debitam ſanguinis quantitatem excludant. In quem finem imprimis ſibi commendatiſſimum habeat Dominus conſul uſum elixiris mei laxativi, quod ℥ii pondere cum hauſtu cereviſiæ vel frigidæ vel calidæ duabus horis ante cœnam vel prandium ebibere poterit.

Felicissimè enim hoc, si quod aliud medicamentum non solùm alvum leniter movet, sed & hæmorrhoidas imprimis concitat & ad officium redire jubet. Alvus omni tempore sit lubrica, sique pigra fuerit ad officium, redigatur medicamento quodam familiari & blando, pilul. scilicet angelic. Francofurtensibus, aut aliis, elixire laxativo, nodulis laxat. cerevisiæ infusis, imo & suppositoriis & clysteribus.

His jam annectenda esset conveniens diætæ ratio; sed quia hanc sufficienter satis ac doctè consignavit Dn. D. Wolfius in suo consilio diætetico, nolo hic actum agere, sed potius DEUM O. M. omnis medelæ autorem animitus precor, ut his & similibus medicamentis ex alto clementer benedicat ut in debellando molestissimo hoc affectu sanitatisque exoptatæ restitutionis opere sint perquam efficacia & felicia. Dab. Stetini Mens. Octobris Anno 1646.

NICOLAUS Schultz D.

℞. *Mass. pilul. de Ammoniac.*
℈i.
♀r. *Quercet.*
pill. cochiar. ana ℈ß.
Extract. panchym. Croll.
℈ß.
Resin. Gialapp. gr. iij.
Ol. anis gt. j. M.
F. Pilulæ No. XVIII.
S. Purgierende Häupt- und Miltz-Pillen.
* * *

℞. *Conserv. rosar. rubr.* ℥iß.
borrag. bugloss.
betonic.
cochlear. ana ℥ß.
Rad. cich. condit. ℥ß.
Cort. citr. cond. ʒiii.
Mithridat. opt. ʒiß.
Conf. Alkerm. ℈iß.
M. c. syr. d. stæchad.
F. s. a. Electuarium.
D. in fictili.
S. Stärckende Latwerge.
* * *

℞. *Elixir laxativ. m. d.* ℥i
S. Laxirendes Elixir auff 4. mahl.
* * *

℞. *Flor. rosar. rubr.*
miß.
violar. purp.
stæch. arabic.
beton. Lavend. ana p. ʒ.
Ligni Rhod. tenuiss. rasp.
Sem. nigell. ana ʒii
Thuris, mastich ana ʒii
crassiusculè conciss. & contusa
D. in charta.
S. Pulver zum Hauptsäcklein.
* * *

℞. *Conser. ros. opt.* ʒvi
Pul. mastich.
Thur.

Con-

Confect. Alkerm. ana ℈ß.
M.
S. Hauptstärckung.

* *
*

℞. *Elixir. prop. Parac.* ʒiß.
D. in vitro.
S. Stärckender Haupt-Elixir.

* *
*

℞. *Aloës rosat.* ℈iß.
Resin. Gialapp. gr. v.
☿ri ⊖lat. gr. iij.
c. syr. domestico F.
Pilulæ No. XXV.
S. Pillen auff einmal.

* *
*

℞. *Syr. de Succo violar.* ℥i.
D. in vitro.

* *
*

℞. *Herb. Serpill.*
betonic.
meliss.
Salviæ
Fl. chamæmel ana miij
Salis mj. *M.*
D. in chartâ.
S. Kräuter zum Fußbade.
NB. Eine Mantel darumb geschlagen ne evaporationes ascendant.

* *
*

℞. *Rad. polyp. quer.*
filicis ana ℥i.
Cort. rad. capp. ℥ß.
Herb. Scolopend.
meliss.
rosmar.
Cochlear ana mj.
Fol. sen. s. s. ℥ii
mechoac. alb.
Turbith. elect.
Gialapp. ana ℥ß.
Mann. calabrin. ℥ii
Cort. citri. ʒiß.
Sem. anis
fenicul. ana ʒß.
Cinam. ℈i.
Incisa & contusa crassiusculè D. in chartâ.
S. Species zum Kräuterbier in ein Achtenteil.

EPISTOLA XVI.
De eodem affectu.

EHrenvester / Großachtbarer / Wohlgelahrter / insonders wolgünstiger Herr Bürgermeister / dessen Beschwerde / so viel ich ex relatione symptomatum vernehme / ist ein affectus complicatus, nehmlich ex affectu hypochondriaco scorbuto & capitis debilitate ; wiewohl es ein inveteratum malum & ob ætatem radicitus sich nicht aller Dinge wil heben lassen / dennoch aber wañ man ziemliche diæt halten und etliche medicamenta ordentlich gebrauchen wird / verhoffe ich durch GOttes Gnade ersprießliche Hülffe und Linderung.

Ist demnach mein Rath und scopus principaliter dahin gerichtet / damit /

I. Das

I. Das mesenterium à saburra humorum gereiniget werde.

II. Viscerum calida & præterea scorbutica intemperies alteriret.

III. Capitis debilitas corroboriret und endlich.

IV. Bona diæta ordiniret werde.

1. Wann er/ geliebt es GOtt/ zu den Seinigen angelangen wird/ auch fleißig alle Frühjahr und Herbst / so soll er von dem decocto laxativo sub litera A am Morgen frühe zu sieben Uhr nüchtern einen Trunck thun/drey Stunden darauff fasten/ und dann eine Suppe essen / wird Nachmittage etwa drey oder vier sedes darnach haben. Folgende Tage kan er gleicher Gestalt damit verfahren / bis es geendiget; Ist auff 5. mahl gerichtet.

Nota. Wann es wegen seiner harten Bewegung nicht genug thäte/ mag er des andern Tages lieber 2. mahl trincken/ als am Morgen und Nachmittage umb 4. Uhr.

II. Hiernechst soll er die folgenden Tage den Syrupum de cochlearia Lit. B. gebrauchen / als des Morgens nur einen guten Römer voll/nüchtern/ und sich damit bewegen/ wird sonsten des Nachts hierauff einen ziemlichen Schweiß bekommen. Pro ventriculi autem corroboratione kan der Herr wohl drey oder vier Tröpfflein essentiæ galangæ in das Träncklein mischen. Syrupus iste potest reiterari, si placet.

III. Des Haupts halber & quidem pro revulsione humorum sol er fort das emplastrum vesicatorium scil. nach geendeten Syrupo de cochlearia eines Thalers groß auffs Genick legen/ und wañ es 7. oder 8. Stunden allda gelegen / und Blasen gezogen dieselben auffschneiden und ein Kohlblat darüber legen und damit 5. oder 6. Tage offen halten und Abends und Morgens frische Kohlblätter hinauff legen. Im Frühjahr/ Herbst als auch ante dies caniculares einmahl auff den Schultern oder Genicke zu schrepffen / wäre nicht undienlich.

IV. Pro corroboratione autem cerebri soll er die Cucupham lit. C. machen lassen/ und nur des Tages über dem Haupte tragen/ des Nachts mag er es wohl ablegen/ ingleichen streiche er etwas von dem RosenBalsam in die Nasen und Ohren. Andere Medicamenta ex moscho & ambra tentiren leicht cerebrum.

V. Damit aber hiernechst das mesenterium rein gehalten und diesem malo vorgebeuget werde / habe pilulas sub lit. D. verordnet / von welcher er eine dosin (seyn nur 8. doses) triduum ante plenilunium anderthalb Stunden vor der Abendmahlzeit nehmen / und denn zu Anfang des Essens eine Pflaumen-Suppe geniessen soll. Werden folgenden Morgen frühe drey oder vier mahl operiren, da er denn am Mor-

gen

gen frühe des cremoris ♀ri anderthalb Quentlein nüchtern in einer Fleischsuppen nehmen soll / scil. pro abstersione & calore obtundendo pilularum.

Nechst dem werden auch diese pilulæ die hæmorrhoides, quæ sanè in hoc casu multum juvant, fein offen halten. Die ceremones ♀ri mag er nach seinem Belieben in der Woche ein oder zweymahl gebrauchen.

Wie er dann auch das vesicatorium post plenilunium nicht stets im Genicke sondern auch nur auff den Arm auffs dicke Fleisch legen kan / obgedachtem modo nach. Letzlich in der diæt wolle er sich hüten für feisten Speisen / Kohl / Speck / Erbsen / Oel und dergleichen unverdaulichen Essen / wie auch für hitzigem Getranck / als Brandwein und Spanischen-Wein; Ein Trunck Land- oder Rheinischer-Wein ist ihm wohl erlaubet. Ins Bier kan er Melissen und Hirschzungen verjehren lassen / doch daß es nicht zu starck sey und viel Hopffen habe.

Post cœnam pro corroboratione ventriculi, & ne vapores ad cerebrum ascendant, kan er einer Haselnuß groß ex conserva rosarum Olata nehmen / das Häupt wird der Herr für feucht und kalte Lufft gebührlich bewahren / und motus corporis ihm zu weilen machen. Dieses dem Herrn zu dienstfreundlicher Nachricht. Gott verleihe seine Gnade und Segen. Signatum Stettin den 2. Novembr. Ann. 1646.

Christoph. Otto Deßler. D.

℞. *Rad. polypod. quer.*
Ireos ana ʒvi.
Cortic. cappar. ℥ß.
Herb. epithym. Miij.
capill. ♀*is mj.*
Flor. centaur. minor. mj.
Fol. Sen. s.s. ℥iß.
Rad. gialap.
hellebori nigr. ana ʒvi.
Sacchar. candi. ℥ß.
Sem. fœniculi ʒiii.
Specier. Decoct. pectoral.
Mij.
Concis. coq. in diplomat.
in s. q. aq. commun.
Colat. ℔. ℥XVI.
Add.
Syr. rosar. solut. ℥ii.
Aq. cinam. ℥ß.

D. in fictili S.

Laxirender Tranck auff sechsmahl.

*
* *

℞. *Succi cochlear.* ℔iß.
citri recent. ℥iii.
acetos. ℥ii.
meliss. ℥i.

Post præcipitationem filtrentur per chartam.

Add. Aq. ceras. nigr. ℔ß.
cinam. ʒiii.
Juleb. rosar. ℥iß.

Sacchar. alb. q. s. ad.
gratum saporem
D. in vitro.
S. Syrupus cochleariæ

℞. *Rad. Ireos Flor.* ℥iii.
cyper rotund. ℥ß.
Ligni Rhod. ℥iii.
Flor. rosar. rubr. Mij.
anthos Mß.
lavend. p. j.
Styrac. calamit. ℥i.
Grosso modo incisa excipiantur bombace in Syndone rub. F. cucupha.

℞. *Mass. pilul. angel.* ℥i.
Diagrid. gr. vj.
Extract. helleb. nigr. gr. iiij.
M. F. Pilulæ parvæ.
S. Miltz-Pillen auff 3. mahl.

℞. *Bals. rosar.* ℈j.
D. in pixide eburnea.
S. Rosenbalsam.

EPISTOLA XVII.

Ejusdem argumenti.

DEm Wol-Edlen / Vesten und Hochgelahrten Herrn Baldassari Timæo von Güldenklee ꝛc. Meinem Hochgeehrten Herrn und wehrten Freunde. Wol-Edler / Vester / Hoch-Achtbahrer und Hochgelahrter / vielgeehrter Herr und Freund / Ihm bleiben meine willige Dienst iederzeit bevor / und wie ich hertzlich Verlangen getragen den Herrn einmahl zu sprechen / so nehme ich meistenteils auch diese Occasion darzu / umb seinen Zustand zu erkundigen / wündsche daß er und die Seinigen sich allerseits in Erträglichkeit befinden mögen. Sonsten mein hochgeehrter Herr / wolle er mir vergönnen / daß ich aus sonderbahrem Vertrauen ihm eines vornehmen werthen Freundes Anliegen fürtrage; Dann er von doloribus capitis hefftig geplaget / wie der Herr aus beygefügten Consiliis Medicorum alle Umbstände zu ersehen hat. Wann ich die Gunst von dem Herrn erhalten könte / sich zu müßigen / es zu lesen / und sein judicium davon zu schreiben / ob diese Medici zum Ziel schiessen möchten; Denn es leider also beschaffen / daß fast / (quod tibi dixerim) ein delirium zu besorgen. Der Herr wird mich ihm zu aller Danckbarkeit obligiren / Befehle ihn dem lieben Gott und bleibe

Meines Hochgeehrten
Herrn
Dienstwilliger
allezeit
Paul von Steinwehr.

Bublitz / 17. Martii 1647.

DEm Wolwürdigen / Hoch-Edelgebornen / Gestrengen / Vesten und Mannhafften Herrn / Herrn Paul von Steinwehr / Fürstlichen Croyschen geheimten Rath / Hauptmann

mann auff Bublitz und Capitularn der Collegiat-Kirchen zu Collberg/ auff Deutz/Latzkow/ ꝛc. Erbsassen/ Meinem insonders Hochgeehrten Herrn.

WOlwürdiger/ Hoch-Edelgeborner/ Gestrenger/ Vester und Mannhaffter insonders Hochgeehrter Herr. E. W. W. und G. hochangenehmes ist mir wohl eingehändiget/ hätte auch solches alsofort gebührend beantwortet/ wann ich nicht wegen meiner vielfältigen Reisen davon wäre behindert worden/ zumahl ich eben damahls/ wie mir E. W. W. und G. Schreiben zukommen/ in procinctu gewesen nach Treptow zu S. F. G. **Hertzog Frantz Heinrichen** von Sachsen ꝛc. zu verreisen und erst gestriges Tages allhier wieder angelanget/ werde auch gleich jetzo nach Wollin zum Herrn Feldmarschall Bannier erfordert/ daß also wenig Zeit übrig meines Hochgeehrten Herrn desideriis satisfaction zu geben; Wann aber dennoch E. W. W. und G. ich in allewege mich hoch obligiret befinde/ habe ich nicht unterlassen sollen auch hierinnen in etwas meine Schuldigkeit zu contestiren und mein geringes sentiment über zugeschickten casu, so viel in der Eyl geschehen können zu eröffnen/ der affectus welcher dem Herrn Patienten am meisten beschwerlich ist/ wird indigitiret dolor capitis vagabundus, modo occiput modo synciput frequenter & per intervalla affligens.

Die Ursachen dieses affectus belangend ziehen die Herren Medici, so hierüber consuliret worden/ an:

I. Capitis quandam imbecillitatem ex percussionibus in juventute perpessis contractam.

II. Vitium lienis mesenterii &c. sive affectum hypochondriacum.

III. Malignitatem scorbuticam.

Das erste wird ex relatione bekant seyn/ da dann kein Zweiffel/ quod caput quocunque modo debilitatum ad dolorem cum ab externis tum internis causis contrahendum sit paratissimum. Das ander und dritte muß per certa indicia & signa diagnostica erkant werden/ welche sonder allen Zweiffel die Herren Medici mit Fleiß schon werden untersucht haben. Ob nun zwar das Haupt von denen in der Jugend erlittenen Schlägen sehr geschwächet/ setzen dennoch die Herren Medici gar recht/ daß dieser dolor capitis mehrentheils per consensum inferiorum partium, ventriculi nimirum, lienis, mesenterii &c. entstehe/ quatenus coacervata circa venas meseraicas & splenicas vitiosorum humorum colluvies instar vini recentis effervescens & ebulliens noxia sua qualitate capiti vim infert, membranas cerebri lancinat, sinus & vasa tendit & pro

mobilitate suâ nunc hanc nunc illam capitis partem infestat, und weil eine peculiaris humorum corruptela malignitatis scorbuticæ particeps sich dabey spüren läst/ werden die dolores desto mehr intendiret und geschärffet/ recurriren auch so viel offter propter capitis imbecillitatem à percussione, ut supra dictum, contractam.

Können also die von den Herren Medicis angezogene Ursachen in præsenti casu gar wol statt haben/ dafern sich keine andere indicia capitis vel corporis malè affecti dabey befinden.

In via curationis kan anders nicht procediret werden / als daß man

1. A removendis causis den Anfang mache / und vor allen Dingen Sentinam vitiosorum humorum circa hypochondria restagnantem, prævia decenti præparatione, blandè & per ἐπίκρασιν ausführe.

Pro humorum peccantium præparatione & alteratione könte das hierbey verzeichnete decoctum numero I. Pro evacuatione aber der Syrupus laxativus. No. 2. gebrauchet werden/ dergestalt / daß ad evacuationem primarum viarum ein enema conveniens præmittiret, hernach etliche Tage das decoctum præparans, etliche der Syrupus laxativus und also consequenter eins umbs ander gebrauchet werde / diutius tamen immorando humorū præparationi quam evacuationi, und könten nur eine dosin decocti allzeit XXV. gtt. essentiæ meæ hypochondriacæ mit untergemischet werden / habe dieses in dergleichen affectibus iederzeit sehr gut befunden/ insonderheit so es eine Zeitlang continuiret wird.

2. Daß nicht allein intemperies calida viscerum alteriret, sondern auch Malignitati scorbuticæ bester massen resistiret werde.

Welches ob es zwar oben bey dem decocto allschon in acht genommen/ möchte doch nicht undienlich seyn/daß bey dieser Frühlingszeit das serum lactis caprini cum succo fumariæ, cichorii, cochleariæ, nasturtii, betonicæ, Melissæ & aliis cephalicis convenientibus & corrigentibus gebrauchet würde.

3. Daß die viscera hypochondriorum wie auch caput ipsum roboriret werde / und lasse mir in hoc scopo gefallen / Herrn D. Schultzii stärckende Latwerge/ sub lit. C. Insonderheit so man von dem Magisterio perlarum & coraliorum ein wenig darzu thun möchte. Was die extrema betreffen thut / als vesicatoria, scarificationes, pedum lotiones &c. können dieselben pro revulsione zwar nützlich gebrauchet werden / wil aber hiebey wolmeynentlich erinnert haben / daß venesectio auch nicht allerdings vorbey

zu

zu gehen / præsertim in talo, cujus apertionem in hoc affectu maximè utilem esse multiplici experientia constat. Potentissimè enim, à capite revellit & sanguinem fœculentum optimè evacuat, zu geschweigẽ/ daß die hæmorrhoides, quarum fluxus & ratione capitis & lienis admodum salutaris hierdurch provociret werden könten / und bin ich gäntzlich der Meynung / daß wann die hæmorrhoides ordinatè fliessen möchten / der Herr Patient grosse und merckliche Hülffe davon empfinden würde. Dannenhero mein Rath / weil die Natur vorhin dieses beneficii sich gebrauchet / man allen Fleiß anwende / daß solche Wege wiederumb eröffnet werden: Könte es per medicamenta nicht geschehen / müste man es per applicationem hirudinum zu Wege bringen/ und weil iederman damit nicht weiß umbzugehen / wil ich modum applicandi, dafern der Herr Patient dieses remedium belieben möchte/ communiciren, oder ihm einen Chirurgum zuschicken / welchen ich bishero bey vielen patienten felicissimè hierzu gebrauchet habe. Das Setaceum kan tanquam extremum zu fernerer deliberation ausgesetzet werden. Was endlich convenientem victus rationem & reliqua ad diætam pertinentia betreffen thut/ lasse ich es in allem bey Herrn D. Wolfii hierüber abgefasseten Instruction bewenden / zumahlen ich auch wegen bevorstehender Reise abrumpiren muß. Bin erbötig ins künfftige/ da es begehret wird / dem Herrn Patienten in diesem seinem hochbeschwerlichen affectu chronico besten Vermögens zu dienen / von Hertzen wündschend / daß der allgütige Gott erfreuliche restitution und gute beständige Gesundheit in Gnaden verleihen wolle. Im übrigen thue E. W. W. und G. neben deroselben Hoch-Adelichen Hause der allwaltenden Beschirmung GOttes / mich zu deroselben beharrlichen favor und patrocinio recommendirend verbleibe

E. W. W. und G.

Colberg/27. Martii 1647. allezeit Dienstergebener

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

℞. ♀ri *albiss. subtiliss. pulver.* ℥iiß.
Affund.
Aq. fontan. puriss. ℔. *X.*
Coq. usque ad solutionem tartari.
In colat. calidâ infunde
Rad. costi Ægypt. veri & odorifer. ʒvi.
Cichor. polypod.
asparag.
fœnicul. ana ℥ß.
Herb. fumar.
Scolopendr.
agrimon.

Capill. Ṽris
Chamædr.
meliss.
beton.
rorismar. ana Mj.
Flor. stæchad. Arab. p.ij.
rosar. borrag.
buglos. violar.
genist. ana p.j.
Cortic. tamarisc.
fraxini
rad. cappar. ana ℥ß.
Sem. fœnic.
anisi ana ℈iiii.
Passular. minor. ʒiii.
Stent infusa in loco calido per noctem.
Mane coqu. ad remanentiam ℔ iiiß.

Colaturæ hujus.

℞. ℔ii. *Adde*
Succi cochlear.
bekabung
nasturt. aquat.
fumar.
cichor. citri ana ℥ii.
Sacchar. albiss. ℔ß.
Mixta digerantur in B.
M. tepido per d. & n.

Donec fœces crassæ in fundo subsideant à quibus postea inclinatione vasis liquor clarus separetur & diligenter filtretur.

D. in fictil.

S. Decoctum præparans. No. I.

℞. *Resid. decocti sup.* ℔iß.
Fol. sen. s. s. ʒvi.
Agaric. trochiscat.
Mechoacan albiss. ana ℥ß.
Gialap. Rhabarb. El.
ana ʒiii.
Cassiæ lign.
Zingiber. macer.
Galang. ana ℈i.

Mixta stent in infusione loco calido per noctem. Mane coquantur & exprimantur fortissimè sub prælo. In colatura dissolve Syr. rosar. solut. ℥ii. Syr. splenetici verberii ℥iij.

Aqu. cinam. ℥i. *M.*
D. in fictili S.

Syrupus laxativus No. II.

* * *

℞. *Elixir. nostr. Hypochondr.* ℥ß.
Spir. meliss. ℈i. M.
D. in vitro. S. Elixir No. 3.

EPISTOLA XVIII.

De dolore capitis & visus obscuritate.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/
DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee,
Fratri unico,
S. D.

DOlorem capitis quem patitur ægra tua, Frater unice, per- con-

consensum inferiorum partium fieri, rectè statuis, quatenus ex hypochondriis sinistro imprimis exhalantes fumi membranas cerebri distendunt & sic dolorem pariunt, qui ipsi ad organa visus dilati obscuritatem inducunt.

Malum hoc difficulter curabitur, quia saturnium inveteratum & in ipsis quasi visceribus radicatum.

Si tamen aggredi hostem placet, cautè & non nisi prognostico præmunitus, id facias, svadeo : Vix enim palmam obtinebis.

Curationem auspicaberis à communium viarum repurgatione per decoctum nostrum laxativum instituendam.

Hinc per dies septem porriges mane quidem Syrupum aperitivum Mindereri cum aqua nostra hypochondriacâ, circa vesperam Electuarium nostrum cephalicum & ophthalmicum æquali pondere mixtum.

Hinc elective purgabis pilulis nostris cephalicis & extracto solutivo; Tandem tincturam ligni sassafras cum spiritu euphrasiæ per integrum mensem interjectis quandoque catharticis convenientibus exhibebis.

Sed nec topica negliges tam capiti quam oculis applicanda. Capiti quidem conveniens erit emplastrum Cechii, Ceratum de betonica unguent. D. alabastro & id genus alia; Oculis essentia florum cyani vel aqua ophthalmica Prævotii, de quibus in congressu nostro prolixius deliberabimus. Mihi enim non quidem occupatissimo non vacat; morbus autem hic chronicus facilè inducias feret, præsertim sub canicula. Vale. Dab. Colbergæ d. XIX. Julii 1650.

EPISTOLA XIX.

De oculorum hebetudine & suffusionis initiis.

Ad Nobiliss. & Excellentiss.

Dn. JOHANNEM PRIMEROSIUM GALLUM.

Sereniss. Electoris Brandenburgici Consiliarium.

AD profligandam oculorum, quæ Te Vir Excellentissime, affligit, hebetudinem & suffusionis, quod caliginosa illa oculis obvolitantia corpuscula minari videntur periculum, mihi quidem salvo aliorum judicio, consultum videtur, ut Primò corpus à latente cacochymia per vices purgetur pilulis nostris benedictis, quarum usum sæpius expertus es salutarem. Postea singulis matutinis usurpetur electuarium meum ophthalmicum, quantitate nucis juglandis cum jejunio trium vel quatuor horarum. Vesperi sub horam decubitus de tragæa præscripta delibetur quantum cultri

tri cuspide ter capi potest. Idem fiat circa finem pastus in prandio. Interdum tribus post cœnam frugalem horis pilularum de succino deglutiantur undecim ex aqua fœniculi aut vino tenui.

In victu vitentur cibi crassi & concoctu difficiles, carnes fumo siccatæ vel in muria maceratæ exta & extrema animalium, pisces, legumina lactucæ, pisa, brassica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generosum & vaporosa omnia quæ caput replent. Oculi custodiantur ab aere frigido, vento, fumo; Exulet venus & ebrietas animique affectus vehementiores.

℞. *Electuar. nr. ophthal.* ʒiii.
Cephalic. ℥ii.
Conditur. nucis Ind. ℥ß.
myrobalan. cheb. ʒvj.
Pulver euphras ℈iiii.
cubebar. ʒj.
Essent. rorismar. ʒiß.
Medull. nuc. Ind. cond. ʒij.
Syrup. de beton. q. s.
M. F. electuarium
D. in fictili.

S.

Latwerge.

℞. *Massæ pil. de Succino craton.* ʒij.
ol. fœnicul. gtt. vij.
M. F. pilulæ No. LXVI.
Deaurentur
D. ad Scatulam.
S. Börnstein Pillen auff sechsmahl.

* * *

℞. *Fol. euphras. c. flor.* ℥ß.
Sem. coriandri acet. præpar. ʒiij.
fœnicul. ʒiß.
Carui ℈iß.
Cinam. acutiss. ʒj.
Nuc. moschat. ℈iiii.
Pellicul. inter ventricul. gallinar. ℈ij.
Rotular. man. Christi ℥iiiß.
ol. fœnicul. gtt. XI.
Carui gtt. vij.
nuc. moschatt. gtt. v.
M. F. tragæa.
D. ad Scatulam S.
Pulver auff etliche mahl.

EPISTOLA XX.

De vomitivorum in affectibus oculorum noxâ.

Ad eundem.

VOmitivum, quod petis, Vir Nobilissime, præscribere vereor ob oculorum ægritudinem, de quâ hodie mihi obvius iterum conquerebaris. Sunt enim vomitiva omnia oculis nocentissima, adeò, ut quidam ex usu eorundem videndi imbecillitatem, quidam omnimodam cœcitatem contraxerint ut inter alios celeberrimus Magni Ducis

cis Hetruriæ Medicus Vidus Vidius annotavit & in seipso expertus est. Præterea illis qui difficulter vomunt & angusti sunt pectoris, minus tutò exhibentur ob causas heri à me allegatas:

Facile enim fieri potest ut violentiore pectoris motu venula aliqua in pulmonibus rumpatur, ulcusque & consequenter phthisis excitetur, id quod multis evenisse experientia testatur; nec video, quid urgeat, aut cur tantopere emetica expetas.

Vomitu ea tantùm evacuantur quæ in ventriculo & primis viis hærent; Atqui hoc ipsum commodius & longe tutius pharmaco alvum ducente expedire poterit. Mittam hoc fine sub auroram crastini diei laxativum nobile & tuæ quidem constitutioni convenientissimum. Interea sub decubitum aquam digerentem ebibas, bene dormias & melius, DEO auxiliante, valeas. Raptim ex Musæo meo Colbergæ d. XII. Sept. Ao. M. DC.LVI.

EPISTOLA XXI.

De visus imbecillitate & Ardore Stomachi.

Reverendo & Doctiss.

DN. JOHANNI TIDÆO, Aulæ Crangensis Pastori.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

Debebam, fateor, Reverende Vir, Amice desideratissime, scriptionis raritatem prolixitate compēsare, nisi expediendorū moles, quâ publico privatoq; nomine quasi obruor, prurientem in multa calamum restringeret; spero tamen amori inter nos à longis annorum curriculis mutuo nihil inde derogatum iri, quem stabilem & perpetuum ex mea quidē parte spondeo, de tua, Amice integerrime constantia & fide securissimus. Doleo autem, Vir Doctissime, lumen oculorum tuorum adeo maturè & ante annos hebescere visumq; debilitari, cum sexagenario longè minorem vel ex mea ætate, qui nuperrimè quadragesimum nonum superavi, te æstimem. Sed forsan lucubrationibus nimis indultum est oculis & cerebro admodum noxiis: Ab his ut abstineas non minus ac à lectione & meditatione, quæ mox à sumpto cibo suscipitur, moneo, usumq; euphrasiæ, quæ quocunque modo sumpta, visum mirificè reficit, commendo. Sicca potest in pulverem redigi & cum semine fœniculi Saccharoq; misceri, sæpiusq; tam manè & vesperi, quàm post prandium & cœnam sumi: Recens vel aliquantulum in umbra siccata cerevisiæ recenti commodè infunditur, ut cum eâ deferveat, posteaq; loco potius ordinarii usurpetur. Contra ardo-

rem ventriculi (vulgo der Soodt) transmitto morsulos, quorum urgente humoris biliosi ebullitione unum delibabis.

Rectius tamen feceris, si cholagogum aliquod conveniens tempore verno & autumnali præmiseris. Ablatâ siquidem causâ tollitur effectus. Conjux Dn. Thammii, quem officiosè saluto, affligitur affectione hypochondriaca ad scorbuti malitiam non parum inclinante, morbo scilicet Saturnino contumaci, diuturno & difficulter curabili, præsertim cum radices egerit. Poterit tamen malum hoc magna ex parte levari vitaque, Deo annuente, ad plures annos prorogari, si convenientibus medicamentis, qualia ex tua recommendatione omni fide & industria præscripsi usa fuerit, observato simul decenti victus regimine. DEUS Conatibus nostris clementer benedicat, cujus tutelæ & Te, Vir amicissime, commendo, meaque studia commodiori tempore prolixius contestanda defero. Scribo occupatissimus Colbergæ d. XVIII. Mart. Anno M. DC. XLIX.

℞. *Cretæ cum aq. rosar.*
ter. lot. ℥ii.
Oculor. cancr. pr. ℥i.
Nuc. moschat.
Poli Armen. ana ℈iß.
Coral. rubr. pr. ℈i. *gr. v.*
Margarit. pr.
Cinam. grosso modo incis.
ana ℈ß.
Maceris torrefact.
Croci
Lapid. carpion. ana gr. Vii.
Sacchar. in aq. ros. sol. ℥iii.
M.
F. s. a. morsuli.
D. in Scatula
S.
Morsellen vor den Soodt.

℞. *Pulv. Rhabarb. et.* ℈iß.
Flor. Scammon. gr. v.
ol. rosar. veri gt. i.
M. D. in capsula
S. Pulvis cholagogus.

EPISTOLA XXII.

De diuturna ad oculos defluxione eorundemque rubedine & imbecilli visione.

Ad Nobiliss. & Excellentiss.

DN. FRIDERICUM RUNGIUM, Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

Amplissimum Dominum Cancellarium laborare defluxu humorum calidorum, biliosorum, salsorum, serosorum & acrium ad oculos, à quibus oculi sæpè inflammantur cum dolore, rubore, lachry-

chrymarum fluxione & palpebrarum molestâ conglutinatione, adeoque visionis ingenti læsione, imminutione & depravatione, res est satis manifesta & alienis etiam oculis exposita, Diuturna est hæc defluxio & inveterata, adeoque vehemens, ut non solum vicinas partes externas circa oculos, sed etiam internas in cerebro occupet, sicut varia testantur indicia. *M*alum ipsum in principio credo fuisse per Sympathiam partium ventris inferioris, quas primæ & secundæ coctioni natura destinavit, successu verò temporis adeò oculos & cerebrum debilitavit, ut jam ferè idiopathicum dici mereatur, quamvis adhuc foveatur à primo fomite. Causa proxima, uti jam dictum, sunt humores, partim copia, partim qualitatibus primis & secundis peccantes, quibus naturam ad excretionem stimulant. Causam antecedentem colloco in sanguificatione læsa, partim per se ab epate & corde præcalido, partim in errore externo in assumptione ciborum salsorum & acrium potusque fortioris & vaporosi commisso.

Pôstquam enim ante sexennium Amplissimus Vir diuturno eoque gravissimo morbo decubuisset, qui cum febri maligna incepit & per integrum annum variis hypochondriacis symptomatibus corpus confecit, arbitror tum temporis statim viscera ipsius valdè fuisse debilitata & calefacta, ut loco sanguinis boni multos excrementitios humores generaverint, quos natura postea ad oculos (forsan à natura & lucubrationibus aliisque causis satis debiles) ablegavit. Externas causas omnes enumerare nolo, quia plures sunt, quam homini publicis negotiis destinato & inter civiles strepitus versanti declinare semper licet. Utut autem hoc malum sit pertinax, curatu difficile & diuturnum; Censeo tamen Dominum ægrotum ab eo liberari posse, si obedientiam legibus medicinæ debitam præstiterit, fidelemque, indefessum & prudentem nactus fuerit Medicum.

Curationis cardo volvitur in sequentibus regulis universalibus.

Primò procurandum, ut humores vitiosi, qui jam adsunt, ex corpore quantocyus exturbentur.

Secundò præcavendum, ne denuò generentur humores ejusmodi excrementitii acres & salsi & biliosi.

Tertiò cerebrum & oculi confortandi & roborandi, ne adeò facile humores vitiosos recipiant.

I. Primum scopum quod attinet, eo collimandum est, ut maturius ejusmodi humores vitiosi ex corpore propellantur præmissa nonnullâ eorum præparatione & attemperatione.

Hoc fit 1. Medicamentis modicè refrigerantibus hepar & cor alterantibus, quales sunt radices cichor. scorzoner. fœnicul. recent. euphras. Capill. ♀. Fumar. betonica, passulæ minores spir. ⊖li.

2. Evacuantibus per alvum qualia sunt folia Senæ, Rhabarb. Jalapp. Trochisci Alhand. quæ sæpius reiteranda, ne corpus nimium turbetur & incalescat.

3. Evacuantibus per sudores, quos per integrum mensem continuandos esse censeo in conclavi & quidem per decoctum sarsæparill. cum pauco ligno sancto vel sassafr. additis appropriatis.

4. Evacuantibus per urinas, quæ post sudores per Spiritum & tincturam ♀ri radicesque & herbas appropriatas adhibenda veniunt.

5. Materiam ad oculos proximè affluentem divertentibus ad loca vicina. Hic fonticulus, quem habet Amplissimus Dominus magni est usus, svaderem tamen, ut adhuc unum in pede dextro sibi affligi curet, quo partes etiam inferiores liberentur ab excrementis. Revocandus etiam est usus vesicatoriorum cum dexteritate & prudentia; Imprimis suadeo perforationem auricularum, quæ postea per tempus fere longum radice hellebori aperta servanda est.

Atque his omnibus auxiliis si pertinaciter inhæreat Medicus, prudenterque eorum usum continuet, non dubium est, corpus fore purius & ab excrementis liberum.

II. Accedat tamen, necesse est, statim alter scopus. Etenim quid juvabit corpus mundificare & subinde novis excrementis conspurcare? Consistit autem totum hoc negotium in accurata & cum animi quadam obstinatione observatâ diæta; quæ consistit in sequentibus, quas Medici sex res non naturales vocant.

1. Aer sit temperatus & purus, expers fumi, pulveris & ventorum, non sit obscurus, nec tenebricosus, non æstuosus, frigidus, nebulosus, nivosus.

Propius igni assidere, alba, rubicunda & splendida, radios solares aut ab iis illustrata, aut alia *nimis* lucida intueri nocet.

2. Cibus concoctu sit facilis & panes triticei & siliginei cum justa fermenti & salis quantitate bene cocti, ova tremula, pisces petrosi, molles & friabiles, caro agnina, vitulina, vervecina, bubula junior, leporum juvenum & capreolo-

olorum caro, non prohibetur: Caro volucrum Sylvestrium & omnium augescentium magis, quam senescentium, & animalium in siccis locis degentium magis, quàm in humidis & paludosis, concedi potest. Condiantur nuce moschata, cinamomo, euphrasia, fœniculo Satureja, rore marino, majoranâ, Salvia. Peculiari autem vi oculis nocere solent & propterea vitanda, allium, cepa, raphanus, nimietas salis, lac & lacticinia, caseus, piper, sinapi, pisum, lentes, olivæ dactyli, castaneæ, semen cannabis, brassica, omnia corrupta, putrida, frixa, panis non bene coctus, caro bubula vetus & crevina, caro suilla & columbarum vetustarum, farcimina & omnia vaporosa, acria & quæ caput replent ac feriunt, aut in bilem facile mutantur, oculis nocent. A potu multi vini, præsertim meracioris itemque musti abstinendum. Vinum si bibendum, rarò id fiat & modicè & Rhenanum bonum vel Francicum vel ejus loco decoctum hordei vel cinamomi cum fœniculo usurpandum. Cerevisia sit clara, bene defæcata, non adeò multo lupulo referta. Interdum salviâ & roremarino condita. Aceti usus sit parcus. Post cibum conveniunt, quæ vaporum ad caput ascensum prohibent; diu autem & ultra consuetum tempus jejunare nocet.

3. In excretis & retentis hæc observantur; Repletio omnis vitetur, maximè ventriculi, ut alvus semper sit aperta & fluidior curandum. Venus immodica vitanda: Nam non solùm calorem nativum dissipat, caput & nervos lædit; Sed imprimis oculis damnum inferre solet. Capilli sæpe sunt tondendi, si multi sint, & caput gravent.

4. Vigiliæ & lucubrationes nocent. Somnus autem, excipe meridianus, utilis est; quia in somno oculi non moventur, nec lumen admittunt atque ita humores ad se non attrahunt; sed caveat æger ne calceatus nec pronus, sed potius elevato capite & ad latera in locis non humidis caliginosis dormiat.

5. Motus vehemens inprimis post cibum nocet. Post cibum intentè cogitare & serio sermone uti aut graviora negotia tractare (ne materia aut motu aut loquela ad caput attrahatur) Subtus crebrius prospicere, legere scripturas minutiores præsertim ad lychnum, hæc omnia non conducunt.

Moderata autem corporis exercitatio & inprimis deambulatio ad prata amœna tempore æstivo circa vesperam & ante cibum non prohibetur.

6. Tandem animi affectus omnes immoderatiores, & metus, tristitia, gaudium effusum, inprimis ira & terror vitentur, quia movent humores & præcipitant ad loca affecta.

Quia tamen impossibile est homini liberali & politico semper ex æquo diætam observare, sed interdum errores nonnulli committuntur, sedulò cavendum, ne sæpius id fiat statimque post commissos errores, ventriculus & hepar ab excrementis liberentur, quod partim pilulis Francofurtensib. vel marocostin, vel aliis appropriatis, partim etiam abstinentiâ & sequentis cœnæ vel prandii moderatione fieri posse puto.

III. Tertium Scopum assequemur. 1. Diætâ jam propositâ fideliter observatâ. 2. Familiaribus quibusdam medicamentis frequenter & tantum non quotidie tam internè quam externè ad roborandos oculos ipsumque cerebrum adhibendis, quorum formulas seorsim exhibui.

Ampliss. Excell. T.
Observantiss.
MARTINUS WEISIUS, D.
Sereniss. Electoris Br.
Archiater.

Idem ad Eundem.

SO bald der Herr Cantzler nach Hause (darzu ich Glück und GOttes Geleit wündsche) gelanget/ kan er das Knöspleiu mit lit. A. gezeichnet lassen zurichten/ solches in ein Quart gelinde klar Bier über Nacht hengen und von diesem Bier alle Morgen zum Frühstücke/ welches sehr geringe seyn muß/ einen guten Trunck trincken/ hernach vier guter Stunden darauf fasten und/ wo es nicht gnug operiret/ zu Anfang der Mittags-Mahlzeit noch einen Trunck thun/ so wird es gnug operiren; Solches kan des andern oder dritten Tages wiederholet werden.

2. Hierauff lässet der Herr die Wurtzeln mit B. gezeichnet in drey Nössel Hünerbrühe kochen/ so lange daß ein Quart übrig bleibt. Von dieser Brühe sol er vier Morgen an einander ein Tischbächerlein voll austrincken/ vorher aber von dem Spiritu auch mit B. gezeichnet/ zehen Tröpfflein darunter mischen. NB. Die Brühe muß frisch und gut und nicht sehr gesaltzen seyn.

3. Nach diesen vier Tagen muß der Leib noch einmahl entweder durch das hiesige Purgier-Pülverlein/ oder durch die Purgier-Pillen mit lit. C. gezeichnet/ plenius gereiniget werden. Sie werden des Morgens in einem Viol- oder Hindebeersafft genommen und biß an die fünffte Stunde darauff gefastet observatis observandis.

4. Darauff ruhet er des folgenden

den Tages und brauchet nur etwas von dem electuario confortante.

5. Wann er einen Tag geruhet hat/ fänget er an von dem Schweißtranck lit D. des Morgens im Bette zu trincken 9. oder 10. biß 12. Löffel voll auff einmahl / darauff bleibet er an einem mittelmäßigen warmen Ort im Bette liegen und erwartet ohne allen Zwang oder Verhitzung eines erträglichen Schweisses. Solches wird continuiret biß zu Ende des Trancks/ welcher / wann er aus ist/ zu rechter Zeit noch einmahl mus wiederholet werden. Bey dem Gebrauch dieses Trancks ist zweyerley von nöthen / ohne welche die operatio nichtig ist: Erstlich daß er diese Tage über im Gemach bleibe und die Lufft meyde; Darnach/ daß er im Essen und Trincken gantz mäßig und mit einer oder zwey gesinder Speisen verlieb nehme in modica quantitate, wann gleich der Leib dabey etwas abnimt/ das schadet ihm nichts. Solte sich bey diesem Schweißtranck der Leib verstopffen wollen / muß er desto eher eröffnet werden mit Rosienen oder Pflaumen/ Kirschen oder Prunellen / in derer Brühe das Laxir-Knöspein lit E. kan auffgekochet werden / umb den dritten oder vierten Tag ein paar Stunden vor dem Abendessen ein guter Trunck davon gethan werden.

Er trinck bey wärendem diesem Trancke keinen Wein auch wenig Bier/ an dessen statt das Geträncke/ welches bey dem Schweißtranck lit. D. verzeichnet ist/ zur Nohtdurfft kan gebrauchet werden. Doch ist das Bier nicht gantz verbothen / auch nicht der Wein pro ventriculo, wann nur die Hitze es zulässet.

6. Wann der Schweißtranck also verbracht ist / welches etwa in vierzehen Tagen geschehen kan / mag die diæt allmehlich vermehret werden/ also daß er etwas mehr kan essen und trincken / doch alle errores meiden und von medicamentis nichts / als das electuarium confortans alle Morgen drey Stunden vor dem Essen nehmen / nach der Mahlzeit aber von dem Augen-Confect.

7. In künfftigen Monaten aber/ wann der Mond abnimmet/ brauche der Herr drey Abend nacheinander/ wann er schlaffen geht prævià cœnâ parcâ XV. bis XVIII. von den Flußpillen/ die werden die Flüsse nicht leicht auffwachsen lassen.

Wie nun diese zwar geringe aber wohlgemeinte Cur wird ablauffen/ davon bitte ich/ wolle mein hochgeehrter Herr ohne Beschwer berichten.

Es könte noch viel vorgeschlagen werden/ aber mich deucht dieses wenige / wann es ordentlich und ohne Irrthum gebrauchet wird/ soll durch Gottes Segen gnug seyn dieses malum zu bezwingen / sonderlich wann die fontanel und was sonsten die

Flüsse

Flüsse abwendet / darauff præservationis gratiâ auch wird adhibiret werden / ich wündsche in diesem allen GOttes Hülff und Segen / und bleibe nechst Empfehlung Göttlichen Schutzes

Meines großgünstigen hochgeehrten Herrn Cantzlers
Dienstergebener.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Herbar. Euphras.*
fumar.
Flor. beton.
Centaur. min. ana M ß.
Fol. Sen. el. ʒ x.
Rhabarb. opt. ʒ iii.
Sem. fœnicul.
Cinam. acutiss.
Cort. Citr. ana ʒ i. M.
F. nodulus. S.
Laxirendes Pündlein A.

* * *

℞. *Rad. cich. el.* ʒ iß.
Scorzoner.
fœnicul. ana ℥ i.
Omn. recent. exsicc. M.
Incisa ad chart.
Add.
Herb. euphras.
betonic. ana Mj.
M. Wurtzeln B.

* * *

℞. *Spirit.* ⊕*li.* ♂. ʒ ii.
D. in vitro
S. Spiritus B.

* * *

℞. *Mass. pil. luc. mai.* ℈ i.
Extract. panchym.
Trochisc. alband.
Diagr. præp.
⊖ *euphras. ana gr. iij.*
Ol. fœnic. gt. ij.
M. F. pilul. No. XXV.
Deaurentur S. Pillen auff 1. mal C.

℞. *Rad. sars. paril.* ℥ ij.
Ligni Sanct. ℥ i.
Santal. rubr. ℥ ß.
Rad. liquir. ʒ iii.
cichor. ʒ ii.
Asperg. sp. ♀*ris* ℈ i.
Infund. p. H. 24. c. aq. puriss. ℔. *vj.*
Mane add.
Passul. min. ℥ iii.
Cibebar. ℥ ß.
Herb. euphras. Mj.
Flor. cyan.
betonic. ana M ß.
Sem. coriandr. ʒ iß.
fœnicul. ʒ i.
Coq. s. a. ad. ℔ *iij.*

S. Schweißtranck. lit. *D.*
Reliquis adde
Ligni sassafr. ℥ i.
Cinam. acutiss. ℥ ß.
Sem. coriandr.
fœnicul. ana ʒ ii.
Passul. minor.
major. s. cibeb.

Sac.

Sacchar. canar. ana ℥iii.
Superaffund. Aq. puriss.
℔ *XII.*
Coqu. ad ℔ *IX.*

S. Getränck Lit. D.

* * *

℞. *Fol. sen. el.*
Mann. calabr. ana ℥ß.
Euphras. p. iß.
Sem. fœnicul. ℈ii.
♀*ri albi.* ʒi.

M. ad nodulum.

S. Pündlein zur Pflaumen-brühe Lit. E.

* * *

℞. *Conserv. euphras.* ℥iii.
beton. ℥ii.
rorismar. ℥i.
Specier. Diarrh. Alb. ʒiß
Dia. xyloal.
Conf. alkerm. ana. ʒi.
Succin. alb. præp.
Sem. siler. mont. ana ℈ii.
Macer. ℈i. *Spir.* ⊕*li. gtt. XV.*
M. cum Syr. flor. tunic.

F. electuarium F.

℞. *Confect. unicus tunic. Sem.*
coriandr. præp. ℥ii.
anisi
fœnicul.
siler. montan. ana ℥i.

M. S. Augen-Confect.

* * *

℞. *Pil. de Succin. Craton.*
ʒiii.
F. pilulæ c. aq. fœnic.
ex ℈i. *XV.*

S. Flußpillen.

* * *

℞. *Pulv. gialap.* ℈i.
Carminat. ℈ß.
⊖ *Euphras. gr. iij.*

M. S. Pulver auff 1. mahl.

* * *

℞. *Pilul. luc. major.*
ex aloe rosat.
Extract. cochiar. ana ℈ß.
Diagrid. præp.
Trochisc. Alband. ana gr. j.

M. F. pilulæ c. tinctur. rosar.
No. XXI.

S. Haupt- und Augen-Pillen auff 1. mahl.

* * *

℞. *Aq. Euphrasiæ*
rosar.
flor. cyan. ana ℥i.
Sief. alb. s. opio ℔i.
Corall. rubr. præp.
Margarit. præp. ana ℈ß.
Sacchar. ʒi.
Thur. elect. ana. gr. v.

M. F. s. a. Collyrium.

S. Augen-Wässerlein.

Mit dem Augenwässerlein können die Augen Morgends und Abends gereiniget / auch wohl etwas darinn gelassen werden. Man kan auch ein doppelt oder dreyfach Tüch-

 lein

allein darinn tuncken und etwas ausgetrücket kalt über die Augen legen.

NB. Mastix des Morgens im Munde gekeuet oder Taback in ein Tüchlein gebunden und gekeuet/ zeucht viel Feuchtigkeit von den Augen.

EPISTOLA XXIII.

De suffusione oculorum.

VIRO

Generoso & Nobili

DN. ANDREÆ VVOBSER,

MARCUS AURELIUS SEVERINUS.

S. P. D.

TUis, Vir Nobilissime, literis, quarum adnotatus dies datarum ut neque locus ubinam exaraveris, non fuit, protinus equidem respondi, nec non indignatus sortem tuam, consilium exposui meum duplex, tàm ex Hermeticâ facultate, quàm ex efficaci, sic propriè dictâ medicinâ, quæ quidem Epistola si forte fortuna per longas terrarum marisque vias interciderit, visum est, hic exemplum adscribere, quod eâ penes me cautione servavi.

Fiducia erga me tua, magnaque mei æstimatio continuo me Tibi devicit & fecit obnoxium, sic ut posthabitis multis, aggrederer opẽ tuam, miseratus vitii gravitatem & contumaciam, quæ nec longis nec præstantibus administratis diligenti curâ præsidiis cessit, unde coactus es tam longinquis terrarum tractibus ad nos confugere, atque ad sacram efficacis medicinæ anchoram te sistere, certo confisus subsidia nostra tibi profutura, quæ fides fortassis, adspirante Deo, momenti nonnihil habebit, si non ad tollendum, saltem ad minuendum plurima parte malum & execrabile complementum antevertendum. Equidem exhibeo me totum effundoque meam omnem virilem portionem ad Te, Vir Nobilissime, juvandum. Utinam par fieret voto facultas!

Nostræ autem machinæ futuræ sunt chirurgicę, si tantum attingam de medicamentorum genere chymicum unum, quod est viperæ sal aqua pura resolutum ter de die instillandum & supina facie aliquandiu detinendum.

Paratur autem hoc singulariter Venetiis ab Experientissimo Medico D. Ottone Tacchenio *Silesio*, ad quam externam medelam addi velim eodem temporis curriculo internam, quæ est oxymel Juliani, descriptum à Jacobo Weckero in antidotario Speciali.

Ordinis postremi, sed non postrema sunt cauteriola, duo secꝰ auriculas binas suffigenda in connexione maxillæ pone infimos auricula-

cularum lobos: Per id enim vacuum ramus à venâ jugulari subiens in opticos nervos utrinque excurrit, eosque comitatur ad oculos usque. Consilio huic favet & authoritas Fernelii Consilio XI. Quanquam Clarissimus hic Vir phænigmis hæret levioribus, refutatis setaceis quo cum ego consentio præustione ista parotica, de qua scripsi in opere efficacis Medicinæ pyrotechn.l.2.part.1. cap.8.p.227.

Scripsi & de inustionibus ad suffusos alieno humore oculos cap. 13. ejusdem pyrotechniæ lib. 2. part. 1. pag.236.

Sed satius initio fortassis fuerit arteriam alterutram vel utramque temporum secare, quas & Albucasis chirurg. lib. 1. inurit, itemque Dalechampius Chirurg. Gallicæ cap. 7.

Equidem hæc scribo, si amplitudini Tuæ præsto sit Chirurgus has operas expertus: Dicam enim semel in hisce discriminibus & malis utendum audacia generosa, non torpore levi vel mollitie muliebri, de quali in Medicis Germanis conqueritur absolutissimus Gesnerus in historia Chirurgica.

Cœtera omnia quæ dici in hanc rem possunt, exstant in antedicto opere efficacis Medicinæ, quod Francofurtenses ad Mœnum typis suis expressére. Vale ac bona spe fruere dum invictissima hæc præsidia fueris expertus. Neapoli pridie Calend. Martii. Anno 1651.

EPISTOLA XXIV.

De eodem affectu.

Ad Eundem.

VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS.

DEsiderio vestro quam maximè satisfacere cupio, neque illa re mihi quicquam est antiquius. Quare formulam fotûs efficaciter humorem oculis contentum attenuantis ac discutientis hanc mitto;

℞. *Fœnicul.*
rutæ
hyssopi
Euphras.
Chelidon.
Verbenæ.
Betonic.
puleg. ana Mß.
Sem. fœnicul.
anis.
Carui.
Ammeos ana ℥ii.
Siler. mont. ℥iß.
Sem. Euphras. ℥iiß.
Macer. Cinam.
Caryophyll.
Nuc. moschat. ana ℥i.

Hæc primo coquantur in aqua. Dein valentior fiet fomentatio, si mulsæ incoquantur, adhuc valentior, si vino incoctis adjiciatur cyathus Spirit. vini.

Quod ad oleum ceræ attinet, effectus sunt hi: resolvit, attenuat, penetrat, emollit, discutit, ac propterea utile est apostematibus duris frigidis, sanat fissuras papillarum, & dolores illarum mitigat, vulnera recentia consolidat.

Atque ita jam puto ad quæsita vestra responsum. In totum coronati Francici sunt mihi missi octo. Primò quinque, cum tamen literarum superscriptio haberet inesse coronatos sex. Postremo accepi tres. Ego nihil exigo inhumanius, sed me benevolentiæ vestræ & generositati totum commendo & committo. Vale Nobilis Domine. Deus curationi adsit, qui nisi adsit, nihil panacæa juvat. Scripsi Lovanii D. 6. Januar. Anno 1652.

EPISTOLA XXV.

De eodem affectu.

VIRO

Nobiliss. & Strenuo

DN. ANDREÆ WOBESER, LAURENTIUS EICHSTADIUS.

S. P. D.

WAs der Edler Herr von Wobeser / prævia mutua omnis salutis comprecatione, wegen des Gebrauchs Unguenti ocularis Severini, & descriptione vini Euphrasiæ an mich begehret / gebe ich zur freundlichen Antwort:

Erstlich auff das Unguentum davon ich dieß verzeichnet finde. R. Folium unum & alterum tabaci, maceretur in aq. Euphrasiæ & exprimatur succus, qui cum butyro majali coquatur ad consistentiam Unguenti. Hoc illinantur oculi clausis palpebris exterius loco obscuro.

Wird demnach nöhtig seyn / daß so offt dieses Sälblein Morgends und Abends gebrauchet wird / beyde Winckel der Augen und die zugethanen Augenlieder beschmieret werden / welches hernach per insensiles meatus & angulos den Augen mitgetheilet wird.

Severinus aber erinnert daneben im 4. Buch de abscessibus cap. 14. recht: Illa tandem est felix Methodus curandi longas & periculosas oculorum ægritudines, quæ ipsam mali caussam exhaurit & ex toto undique corpore confertim & ex ipsa singulariter parte simul revellendo: obsecundat autem trahenti libenter evocatus humor, & viæ patent.

2. Derowegen wird vors ander auch nützlich das Vinum Euphrasiæ Plempii gebrauchet. Welcher mit diesen Speciebus zum Wein soll in ein reines Tüchlein gethan und ein laxus nodulus daraus gemacht und ein Stoff vini meraci, als Malvasier oder Sect darauff gegossen / und einen Tag und Nacht an einem warmen

men Ort gestellet werden / so wird es schon die Krafft vom Wein genug angezogen haben. Hernach muß er im kühlen Ort in einem Glase mit einem engen Halse fein zugeschrauben gehalten werden. Dosis ist ein Römerlein voll. Hujusmodi vinum vetustate elaboratum, & ut ita dicam, æthereum redditum (spricht abermal Severinus loco dicto) non lædit aut ferit caput, sed facilè per vias urinæ & alvum suum quærit exitum, atque ita serosos & acres humores ægritudinis oculorum causas educit, ut in diætetico Chyrurgico demonstravi.

Dieses habe ich meinem Herrn zu Liebe und Gefallen desto weitläufftiger wollen auffzeichnen / den ich damit der Göttlichen Obacht zu glücklichem Gebrauch dieser Mittel / und meine wenige Person zu beharlichen Gunsten bestes Fleisses befehlen thue. Dantzig den 3. Octobris Anno 1655.

Vinum laxans Plempii.

℞. *Summit. Euphras.*
Mi.
Fol. betonic.
majoran.
Caryophyllat.
ana m ß.
Flor. lavend.
anthos ana p.j.
Fol. Sen. s. s. ℥i.
Agaric. Trochiscat.
Hermodactyl. ana
ʒiii.
Sem. fœnicul.
Granor. Juniper.
Cinam. ana ʒii.
Cariophyllor. ʒi.
Sacch. albiss. ℥ii.
M. pro nodulo in vino.

EPISTOLA XXVI.

De aquâ Ophthalmicâ Prævotii & aliis contra oculorum defluxiones & Suffusiones facientibus.

Ad

SAMUELEM OLDENDORPIUM.

Chirurgum Coslinensem.

AQua Ophthalmica D. Prævotii, quam expetis, Amice dilecte, in oculorum defluxionibus frigidis & suffusionibus efficax medicamentum, nisi inveteratæ fuerint, parari in pharmacopolio nostro nunc quidem non potuit, ob vini malvatici defectum. Ex eo enim, quo nuper inter Turcarum Imperatorem & Rempublicam Venetam bellum in Candia exarsit, verum malvaticum ad nos quidem delatum non est, & si quid hoc nomine divenditur, illud genuinum non est: Interea tamen de meo, quod ante biennium, ni fallor, ipse præparavi uncias circiter duas

transmitto, cujus in ægra tua periculum facere poteris. Sed necessum est in æneo vase asservetur, ut viridem æris tincturam extrahat & sic majorem abstergendi & discutiendi vim acquirat. Cæterum suadeo, ut Ægra septimanatim pilularum Cratonis de succino scrupulum unum vel drachmam semis ex syrupo meo ophtalmico cubitum itura deglutiat horis circiter duabus vel tribus post frugalem cænam.

Utor iis felicissimè in defluxionibus ad oculos, aures, dentes &c. Egregiè enim tam biliosos quam pituitosos humores è capite protrahunt & expellunt, modò sæpius repetantur.

Mitto harum pilularum doses septem. Plures si expetis, habebis ex pharmacopolio nostro, quantum volueris; continuandus enim est earum usus per menses tres vel quatuor. Ad defluxiones ab oculis avertendas multum quoque faciunt setacea cervici, & vesicatoria ponè aures applicata; siquidem eo loco ramus à vena jugulari intrò subit, qui ad nervos opticos usque vergit.

Retulit mihi non ita pridem Auriga quidam se suffusione diu affectum nihil amplius cernere potuisse, miseramque vitam domi suæ intra parietes traxisse, tandem à vetulâ quadam consilium tulisse, ut Spiritum vini vulgarem cum petiis duplicatis oculis imponeret, idque singulis diebus terque quaterque repeteret, quo facto & per integrum mensem continuato, visum recuperavit.

Sic Nobilissimus Dn. VVOBESER, cujus in Epistola XXIV. facta est mentio, sanctè affirmabat, se nullo alio remedio magis adjutum quam fotu ex spiritu vini cum herbis quibusdam specificis & appropriatis à D. Plempio præscriptis. Filiolæ tuæ mitto aquam antepilepticam, singulis Lunæ quadris præservationis gratiâ cum pulvisculo his incluso, assumendam. Faxit DEUS læto successu, cujus tutelæ Te commendo

BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

EPISTOLA XXVII.

De cæcitate ex casu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
Fratri unico.
CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

DEcumbit hic loci puer sexennis in quartam usque septimanam nihil aliud questus, quàm de gravi dolore capitis. Initio quartæ hebdomadis torpore quodam cor-

correptus jacuit oculis clausis, quasi vivis jam exemptus. Ego vocatus adhibitis antiepilepticis quibusdam, quæ ad manum erant, tantum profeci ut expergefieret. Sed recruduit sub noctem malum, donec tandem ante biduum de omnimodâ cæcitate queri cæpit. Cibum interdum ipse appetit, sed avidius quam decet; Oblatum à parentibus respuit. Oculorum vitium nullum apparet. Viribus sic satis constare videtur. Quodsi tantum otii suppetit, quæso, mi Frater, ut de tristi hoc casu mentem mihi tuam aperias. Sic te cum tuis bellissimè longissimumque valere jubeo. Treptoæ d. XXI. Maji Anno 1658.

P. S.

PUerum hunc, cujus morbum in literis exposui, refert mater initio morbi ex mensa decidisse in terram inter mensam & arcam adstantem, ita ut aliquandiu capiti institerit, qui casus sine dubio malo huic occasionem dedit.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

S. P. D.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

CÆcitas pueri sex annorum de quâ scribis, dilecte Frater, ab obstructione nervorum opticorũ, quantum conjicio, dependet, quatenus ex præcipiti de mensâ in verticem casu, humores in cerebro commoti, initio quidem vagi dolorem capitis membranas distendendo pepererunt, tandem ad nervorum opticorum tubos delapsi Spiritibus animalibus transitum inhibuere, quamvis hoc ipsum etiam à compressione eorundem nervorum accidere potuerit. Quicquid sit, ægrè curabitur hoc malum, dum materia seu obstruens seu comprimens in profundo & loco fermè impenetrabili hæret:

Si tamen periculum facere volueris, primo corpus leni minorativo ex foliis senæ evacuabis. Hinc præparantia ex incidentibus, attenuantibus, & simul sanguinem concretum dissolventibus, additis cephalicis & ophthalmicis appropriatis exhibebis, postmodum paullò fortius purgabis oblatis pilulis meis Cephalicis vel extracto panchymagogo Crollii.

Tandem particulares capitis evacuationes per errhina instituies non neglectis capitis lotionibus ex roremarino, origano, betonica, salvia, ruta, hyssopo, fæniculo & cerefolio.

Novissimè & vesicatoria seu nuchæ seu pone aures applicabis, toti autem capiti deraso emplastrum de spermate ceti. Cætera Deo committes cujus dextera omnia mutare potest. Vale.

EPI-

EPISTOLA XXVIII.

De medicamentis quibusdam Ophthalmicis

Ad

Magnificum & Nobilissimum

L. C. A. S.

NE inani promisso ludere videar, Generose Vir, Fautor observandissime, ecce pharmaca, quorum nuper memini, oculis & visui conferentia, electuarium scilicet ophthalmicum & liquorem florum cyani: Illius singulis vel alternis diebus sumitur quantum cultri cuspide ter capi potest, & quidem mane jejuno ventriculo duabus vel tribus ante prandium horis; Hujus circa vesperam paullò ante decubitum aliquot guttulæ oculorum angulis instillantur, vel si dolor aliquis, aut calor, aut rubedo infestet, cum petiis duplicatis & mollibus exceptus liquor applicatur per noctem; Intereà & usus pilularum nuper præscriptarum continuandus, vitandaque omnia, quæ oculis quocunque modo nocere possunt, ut cibi crassi viscidi & concoctu difficiles, carnes fumo siccatæ vel in muriâ maceratæ, exta & extrema animalium, pisces, legumina, lactuca, pisa, brassica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generosum, & vaporosa omnia, quæ caput replent; Aer item frigidus, nebulosus, ventosus, fumus, lucubrationes nocturnæ &c.

Illustrissimam Principem cujus Celsitudini obsequia mea humillimè defero, melius valere & spero, & opto. DEUS porro eandem servet & quam longissimè incolumem præstet, cujus tutelæ & Te, Fautor observandissime, commendo. Colbergæ die XXIII. Decembr. Anni M. DC. XLIX.

Electuarium ophthalmicum.

℞. *Succ. euphras.* ℥iiii.
fœnicul. ℥ii.
chelidon.
rutæ
Calend.
rosar. ana ℥i.
Sacch. albiss. ℔ii.
Coq. ad consist. Syrupi
postea add.
Pulv. Euphras. recent. siccat. ℥iii.
Sem. fœnicul. ʒß.
Siler. montan. ʒii.
Macer. cubeb. ana ʒiß.
Cinam. Caryophyll. ana ʒiß.
M. F. s. a. Electuarium.

Liquor florum Cyani.

℞. Flor. cyani cærul. ante Solis exortum q. v. collect. contundantur in mortario marmoreo; Indantur vitro lati orificii, quod bene obturetur & radiis solaribus exponatur per integrum mensem. Hinc vitrũ obvol-

obvolvatur fermento, collocetur in furno pistorio & cum panibus coquatur: Ita proveniet oleum seu potius liquor quidam summum in defluxionibus calidis & salsis ab acribus oculis auxilium.

EPISTOLA XXIX.

De difficultate auditus ex intempestiva capitis cum unguento mercuriali inunctione.

VIRO

Nobili Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

M. GEORGIUS LAGUS.

S. P. D.

EXcellentiss. Dn. Doctor Amicorum integerrime, Filius hic meus, quem Apollo pestifer mihi unicum reliquit, morbo, quem auditus gravitatem appellamus, ipsum jam triennium & amplius continuè, proh dolor! infestatur. Cum verò emendare illum, & in herba supprimere contenderem, arte & consilio illius medici, qui annuo stipendio nostræ Principi locavit operam D. Johannis Klugii usus sum sed ejus fidelissimos conatus morbi pertinacia elusit, nec medicamento cedere voluit. Quæ res animo meo tot adversæ fortunæ ictibus alioquin saucio, novus insuper & tacitus morbus est, & plagam doloris adfert non levem, præsertim cum mali accessionem & incrementum metuam. Et quoniam in cognitione causæ, unde morbus quisque colligatur maxima ad curationem momenta sunt, multis cogitationibus animum miscenti recurrit illud, quod Filii mei caput multis sordibus & fuliginibus, id quod isti ætati familiare est, contaminatum fuerit, quodque illis per rei familiaris dispensatricem vetulam unguento quodam mercuriali repressis & sublatis illa auditus gravitas gravior, quam antea fuerit, facta sit, ut ita unius mali medelam alterius procreationem suspicer. Quæ cum ita sint, Excell. Tuam oratam habeo, ut pharmacopolæ vestro medicinam contra dictum morbum, nobis autem ejus utendæ rationem & modum verbis claris præscribere ne dedignetur. Precium quod mitto, cum levidense sit, precor tamen Excell. V. boni consulat, ubi occasio emerserit, ego & filius meus uberiorem grati animi memoriam ostendemus. Quodsi etiam, quid experimentis constet, utrum post ejusmodi imbecillitatem aliquando redintegratio auditus redire soleat, adsperserit Excell. V. erit mihi idipsum gratissimum. Vale. Neostetini d. 3. Novembr. 1633.

Reverendo & Doctissimo

Dn. M. GEORGIO LAGO

Præposito Neostetinensi.

BALDASSAR TIMÆUS

von Güldenklee.

S. P. D.

DOlorem tuum, quem ex morbo filii apud me promis, Clarissime Vir, magnum esse, præter amoris paterni in prolem è multis unicam adfectum, ipsa mali calamitas indicare videtur. Etenim cum aures sint quasi portæ mentis, per quas ea intromittuntur, quæ doctrinæ & institutioni ad vitam coram DEO & hominibus rectè transigendam, traduntur, miserum sanè eum hominem esse oportet, qui audiendi facultate destitutus adminiculo hoc uti nequit; Quanquam ista minus te ferire possint, qui filium habes tam in his, quæ ad salutem æternam, quam illis, quæ ad præsentem vitam faciunt, abundè informatum, tum etiam quia restitutionis spes non parum ex eo affulget, quod malum à causa externa, illitu puta unguenti illius mercurialis, quo vitiosi humores à natura ad ambitum capitis propulsi ad interiora repressi meatum auditorium obstruxerunt, tum quod patiens in flore ætatis constitutus: Modo curatio maturetur, ne malum progressu temporis incrementum sumens in perfectam surditatem, quod DEUS clementer avertat, degeneret. Qua via autem & modo quibusve remediis curatio commodè institui possit, ex annexa manuductione abunde patebit. Ut verò DEUS ex alto medicationi huic benedicat & filium tuum illum unicum bonæ valetudini restitutum diutissimè tecum servet, devotè precor, meaque studia commodiori tempore prolixius contestanda defero. Colbergæ d. VII. Novembr. M. DC. XXXIII.

Descriptio medicamentorum.

1. Ad evacuationem primarum viarum sumat potiunculam.

℞. *Decoct. nr. laxativi* ℥ii.
Syrup. rosar. solut. ℥ß.
Pulv. nr. laxat. ℈ß.
Aqv. cinamom. ℈ß.
F. potiuncula.

2. Altero die aperiatur cephalica vel basilica brachii.

3. Ad præparationem materiæ, singulis matutinis hauriat uncias quatuor decocti sequentis:

Rad.

℞. *Rad. fœnicul.*
pæon. ana ℥ß.
Ireos Flor.
Calam. aromat.
ana ʒii.
Sem. pæon. ʒiiß.
anisi
Siler. montan.
carui. fœnicul. ana ʒi.
Herb. beton.
Majoran. hyssop.
meliss. salviæ
rutæ ana Mß.
Flor. stæchad. Arab.
Lavendul. Euphrasiæ
rorismar. ana p. 1.

Coqv. ex aq. simpl. ad consumpt. tert. part. pro ℔ *ij. Colat. cum album ovi clarificat. add.*

Syrup. nr. cephalic. ℥iii. *de beton. de stæchad. ana* ℥i. *Oxymel. simpl.* ℥iß. *Aq. cinam.* ℥i.

M. det. in fictili.

4. Ubi dimidia pars hujus decocti absumpta fuerit utatur pilulis nostris cephalicis.

℞. *Mass. pilul. nr. cephal.* ℈i.
Extract. nr. cephal. ℈i.
Trochisc. Alband. gr. iii.
Ol. Stillat. nuc. moschat. gt. iij.
M. F. pilulæ No. IX.
Deaurentur fortiter.

5. Hinc repetat usum decocti præparantis & pilularum modo descriptarum.

6. His peractis quiescat per triduum aut quatriduum observata interim bona victus ratione.

7. Postea utatur decocto ligni gvajaci & sudet in Laconico, per dies XIV.

℞. *Ligni Gvajac. rasi* ℥ii.
Sarsaparill. ℥iß.
Sassafras ʒvi.
Santal. rubr. ℥ß.
Rad. pæon.
Costi Ægypt. ana ʒvi.
Liquirit. ʒv.
Incisa & grosso modo conquassat. infund. per H. 24. cum aq. puriss. ℔vi. *Postea add. passul. minor.* ℥iii. *cibeb.* ʒiß.
Flor. beton. salviæ, Euphras.
pæon ana mß.
Sem. Coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒiß.
Coqu. ad remanent. ℔iiii.
Colatura. D. in fictili.
S. Schweißtranck auff etliche mahl.

℞. *Reliqu. hujus decocti*
Add. Ligni Sassafras ℥iß.
Cinam. acutiss. ℥ß.
Sem. Coriandr. fœnic. ana ʒii.
Passular. minor. cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii.
Superfund. aq. purissimæ
℔. *XII. Coq. ad* ℔ *IX.*
D. in vitr. S.

Ordinar Tranck.

8. Ad particularem capitis eva-

evacuationem masticet singulis matutinis unum atque alterum ex trochiscis:

℞. *Radic. pyrethr.* ℥i.
Nuc. Moscat. ℈iiii.
Zingiber alb. ℥i. *subtilissime pulverisata. c. s. q. mastich. redigantur, in formam trochiscor. quorum singuli pendeant* ℈ß.

S. Mundküchlein.

Naribus interdum immittantur errhina

℞. *Helleb. alb. veri* ʒß.
Sem. staphid. agriæ,
Piper alb. ana ℈i.
Zingib. caryophyll.
Sem. nigell. ana ℈ß.

M. cum terebinth. & cera F. errhina paullo majora caryophyllis.

Aurib. excipiatur vapor embottum ex decocto:

℞. *Herb. serpill. majoran. meliss. rutæ pulegii. absinth. tanacet. Centaurii minor. ana. Mj.*
Rorismar. Mß.
Flor. rosar. lavend.
beton. stæchad. Arab.
Salviæ ana Mß.
Baccar. lauri ℥ii.
Juniperi ℥i.
Coqv. ex aq. & vin. alb. s. q.

Colatura servetur evaporatione, qua dum æger utitur pisa aliquot in ore detineat & masticet, ut patente ita meatu auditorio magis vapor penetret.

A fomentatione sive evaporatione auribus immittantur turundæ ex gossypio balsamo Peruviano imbutæ.

℞. *Ol. amygdal. amar.* ℥iii.
Balsami de Peru ℈iiii.
Ol. stillat. rorismar. gtt. iij. M.

Ante novam evaporationem aures probe mundentur auriscalpio ex succino albo vel citrino.

9. Ad capitis & cerebri corroborationem utatur Rotulis de succino, essentiâ rorismarini, salviæ, lavendulæ, morsulis cubebar. vel electuario nostro cephalico c. ambra & moscho. Nares sæpe inungantur balsamo succini, rutæ, nucis moschatæ flor. cheiri vel apoplectico Crollii aut Ruffi &c.

EPISTOLA XXX.

Ejusdem argumenti.

VIRO

Nobili Excellentiss.

DN. BALDASSARI

TIMÆO von Güldenklee.

M. GEORGIUS LAGUS.

S. P. D.

MEdicinam Filii mei morbo destinatam, Clarissime Domine Doctor, Amicorum integerrime, ut secundum E. T. præscriptum prævio precum thymiamate debito ritu usurpavimus, ita fructum notabilem & nos domi & quibus

bus alioquin de hoc malo notitia erat, perſenſimus. Quamobrem primo loco cœleſti Archiatro ſempiternas gratias agimus, deinde Clariſſ. Exc. Tuæ animum noſtrum jam antea devinctum magis nunc devinciri non diffitemur. Cæterum ad ſuſpicionem ne quid morbidarum reliquiarum in inſidiis ſit amoliendam, eandem medicinam vel integram vel ſecundum partem quem delectum Dn. Doctoris arbitrio concredimus, denuo in opem compellare operæ precium ducimus. Oramus igitur eundem, cum ſcriptum ejus de uſu & ordine nobis adhuc integrum ſit, pharmacopolæ tantum iterum præſcribere, quibus uti conſultum duxerit ne dedignetur. Poſtremo etiam vel conceptis votis optamus, ut omnes Excell. Tuæ conatus medici conſimilem noſtro eventum ſortiantur, eique vitæ uſus contingat diuturnior, præſertim cum & ipſe initiis herniæ inteſtinatis non levibꝰ maxime inter concionandum æger, ſupra remedia ex aliorum conſilio jam adhibita Excell. Tuæ opera uti cogitem. Neoſtetini XII. d. Februar. Anno M.DC.XXXIV.

Reverendo & Clariſſ.

DN. M. GEORGIO LAGO

Aulæ Neoſtetinenſis Concionatori & Eccleſiæ ibidem Paſtori Præpoſito.

BALDASSAR TIMÆUS,

von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem Reverende & Doctisſime Vir, Amice deſideratiſſime, de felici ſucceſſu medicamentorum Filio tuo nuper præſcriptorum animitus gratulor, DEUM precatus egregiæ indolis adoleſcentem & ad majora natum, integræ valetudini clementer reſtituat & diutiſſime ſalvum atque incolumem præſtet! Curationis autem iterationem quod molimini, recte facis, neque enim profundum hoc malum ita facilè eradicatur. Pharmacatam brevi transferentium mora ex lege artis præparari non potuerunt, cum & alii plures non jam urgeant. Faxo tamen ut ea prima quavis occaſione habeas, ubi & Herniæ tuæ, cujus meminiſti ſuppeditabo remedium. Interea ſubligaculis eam cohercebis & emplaſtro adſtringente, & glutinante, quale eſt, quod mitto. Vale. Dab. Colbergæ XVI. Febr. Anno M.DC.XXXIV.

EPISTOLA XXXI.

De eodem affectu.

Pro Conjuge Nobiliſſimi Domini

ANDREÆ OTTONIS

von Glaſenapp.

Hæreditarii in Molnaw &c.

Hoch-Edelgebohrne VielEhren-reiche und Hochtugendsahme/ Insonders Hochgeehrte Frau/ Dero-selben sind meine Ehren-geflissene Dienste nebenst Wünschung alles gedeysamen Wohlergehens stets be-vor/ und hätte wünschen mögen/ daß meine Hochgeehrte Frau der Cu-ration ihres blöden Gehörs/ jüngst genommener Abrede zu Folge/ allhier zur Stelle eine Zeitlang abgewartet hätte; Weil es aber derselben be-schwerlich fallen will/ übersende ich hierbey folgende Medicamenta.

1. Erstlich ein Laxirendes Tränck-lein/ selbiges kan die Frau auf nechst bevorstehenden 14. Septembris des Morgens nüchtern fein warm aus-trincken/ und etwa drey Stunden darauff fasten/ sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten/ und nicht an die kalte Lufft gehen.

2. Ein Digestiv davon wolle die Frau den 15. 16. 17. und 18. Tag Septembris, alle Morgen und Abend 6. Löffel voll in ein Becherlein gies-sen/ warm machen und austrincken/ des Morgens etwa 2. oder 3. Stun-den darauff fasten/ des Abends aber nichts anders darauff trincken/ son-dern sich damit zur Ruhe begeben.

3. Etliche Haupt Pillen/ dieselbe kan die Frau den 18. Septembris des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen/ vier Stun-den darauff fasten/ sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten.

4. Den 20. und 21. Septembris soll nichts gebrauchet/ sondern der Natur ihre Ruhe gelassen werden.

5. Den 22. ejusdem soll die Hauptader am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelassen wer-den.

6. Den 23. Sept. fället der volle Mond ein/ und soll alsdann nichts gebrauchet werden.

7. Den 24. ejusdem kan der An-fang mit Brauch des verordneten decocti und stillicidii oder Tropff-falls gemachet werden/ folgender Gestalt: Nehmet, von denen hierzu verordneten Speciebus fünff Hand voll/ thut sie in einen neuen glasier-ten grossen Topff/ giesset rein Was-ser darauff etwa 8. oder 9. Stoff/ lasset es fest und wohl zugedeckt ko-chen/ biß es 2. Queerfingerbreit ein-gesotten/ seiget es durch ein reines Tüchlein/ und giesset es in ein kleines Fäßlein/ welches unten ein Röhr-lein hat. Setzet dieses Fäßlein mit dem warmen Wasser oben auff den Boden über der Stuben/ in welchem ein Loch gebohret ist/ da das Röhr-lein hindurch gehen könne/ machet alsdenn das Röhrlein auff und las-set das Wasser allgemach von oben-herab auff das Haupt treuffeln/ et-wa eine halbe Stunde lang/ ie höher es fället/ je besser ist es. Es muß aber die Frau unter diesem Tropff-fal in einer Wannen oder Schweiß-

kasten

kasten sitzen / welcher zuvor mit heissen Steinen oder eisernen Kugeln warm gemachet und oben fest zugedecket ist / also daß nur allein das Haupt heraus stehe und der Leib nicht kalt werde. Auch sol ein Krantz von Eysenhart / Verbena genant / gemachet und umb das Haupt geleget werden / damit das herabfallende Wasser nicht so bald verfliessen möge. Eine halbe Stunde zuvor ehe sich die Frau in die Wannen setzet / sol sie allemahl von dem verordnetem decoct etwa vier Untzen fein warm austrincken / und solches als vom 24. Septembr. biß auff den ersten Octobris alle Tage fleißig continuiren.

8. Alsdann kan die Frau 2. Tage lang ruhen und nichts gebrauchen.

9. Den 4. Octobris sollen die verordneten Haupt-Pillen wiederumb / wie vorhin eingenommen werden.

10. Von dem fünfften biß auff den 24. Octobris sollen wiederumb das decoct und stillicidium gebrauchet werden / doch kan die Frau den sechsten Octobris überschlagen / weil alsdenn eben der neue Mond einfället.

11. Den 26. Octobris sollen die Haupt-Pillen zum dritten mahl gebrauchet / und also dieser Curation ihre Endschafft gegeben werden.

12. Immittelst wird die Frau alle Tage / ausgenommen / wenn sie purgiret, von der verordneten Lattwerge etwa eine Stunde vor dem Abendessen drey grosse Messerspitzen voll einnehmen.

13. Bißweilen wird die Frau von den verordneten Sternküchlein 2. oder 3. in den Mund nehmen und daran keuen / biß sie einige Feuchtigkeit im Munde vernimmet / welche sie allgemach auswerffen und immerzu wieder an den Küchlein keuen / biß sie nichts mehr an sich ziehen.

14. Von dem verordneten Pflaster kan der anwesende Chirurgus bißweilen ein wenig hinten in den Nacken legen / die Blasen / welche es zu machen pfleget / öffnen / und mit grünen Kohlblättern / welche mit Butter bestrichen / gebührend verbinden / wie ihm solches wol bekant ist.

15. Auch kan die Frau zum öfftern warme Fußbäder von Majoran / betonica, Melissen / Salvei / Camillen / Isop / Lavendel und andern Kräutern / welche dem Haupt dienlich seyn / gebrauchen.

16. Hierbey wird sich die Frau einer guten und gesunden diæt befleissigen / Insonderheit alles meiden / was dem Haupt schädlich und viel Dünste und Blähungen verursachet / was in der Pfannen mit Butter gebraten / was sehr fett ist / alles was mit Zwiebeln / Knoblauch oder Merrettig zugerichtet ist ; Item

Milch

Milch und Milchspeise / Kohl / Rüben / Erbßen / rohes Obst und dergleichen. Die Speisen sollen mit Gartenkümmel / Roßmarien / Majoran / Thimian / Creutzrauthen / Dille &c. zubereitet werden. Das Getränck soll nicht zu hitzig oder starck von Hopffen seyn / auch kein ander Wein / als Rheinischer bey der Mahlzeit gebrauchet werden. Bey ungestühmen / bösen kalten oder nassen Wetter / wird sich die Frau nicht an die Lufft begeben / sondern im Logament verbleiben / und sonsten in allem bester massen ihrer Gesundheit pflegen / worzu der allgütige Gott Glück und Segen verleihen wolle / dessen allwaltenden Beschirmung / Meine Hochgeehrte Frau Ich hiermit treuligst empfehle / verbleibende.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Decoct. nr. laxat.* ℥ij.
Pulv. fol. Sen. gr. XV.
Cremor. ♀*ri,* ℈j. *M.*
D. in Poculo S.
Laxirendes Tränck lein auff 1. mahl.

℞. *Aq. meliss. beton.*
Serpill. hyssop.
Fœnicul. ana ℥iij.
Syr. D. beton. stæchad.
D. hyssopo. ana ℥ij.
Oxymel. simpl. ℥j.
Essent. rorismar.
Salviæ ana ʒj.
M. D. in Vitro.
S. Digestiv auff etliche mahl.

* * *

℞. *Mass. pilul. mear.*
cephal. ʒj.
Extr. panchym. Croll. ℈iß.
Ol. stillat. nuc. mosch.
gtt iij.
m. c. *Syrupo de beton. q. s.*
F. pilulæ No. XXXiij.

D. ad Scatulam.
S. Haupt-Pillen auff 3. mahl.

* * *

℞. *Rad. pæon* ☾ *decrescent. collect.*
Costi Ægypt. veri ana ʒvi.
Fœnicul. Angelic. ana ℥ß.
Visci querni ʒiij.
Herb. meliss. beton.
Serpilli, verben.
rorismar.
Carduiben. ana m℥.
Flor. *Stæchad. Arab.*
tunic. violar.
rosar. tiliæ
lavendul.
lil. convall. ana p. 1.
Sem. *Siler. montan.*
fœnicul.
Curui ana ʒij.
Passul. minor. ℥ij.

Incisa & conquassata coqv. ex s. q. aq. simpl. in diplomate, Colaturæ, ℞. ℔ iij. Add. Syrupi de beton. d. stæchad. ana ℥ijß. hyssop. meliss. ana

ana ℥j Mixta digerantur in B. M. tepid. donec fæces craſſæ in fundo ſubſideant, à quibus poſtea inclinatione vaſis liquor clarus ſeparetur & diligentiſſimè per chartam emporeticam filtretur.

Add. Spirit. cephal.
Auguſtan. ℥j.
Eſſent. ſalv.
rorismar. ana ℥ß.
M. D. in vitro
S. Decoct.

℞. *Fol. lauri* m iij.
Fol. Rorismar. m ij.
Origani, rutæ
Serpill. agrimon.
malvæ ana m j.
Flor. Stæchad. Arab.
lavend. Salviæ
lil. convall.
tiliæ ana m j ß.
Chamæmel.
melilot. ana m j.
Rad. althææ ℥j.
pæon ʒvj.
Sem. Lini ℥iß.
carui, cumini,
anethi,
fœnigræc. ana ʒvj.
Baccar. lauri. ℥ij.
Juniperi ℥iij.

Incidantur & contundantur groſſo modo

D. ad chartam.
S. Species zum Tropff-Fall.

℞. *Elect. nr. cephal.* ʒiiij.
Conſer. rorismar.
beton. ana ℥iß.
Condit. nuc. Indic. ℥j.
Med. nuc. Ind. condit. ʒij.
Cubeb. ʒiij.
Specier. Diambr. compl. ʒij.
Eſſent. rorismar.
Salviæ ana ʒij.
Brodii nuc. Ind. cond. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Lattwerge.

* * *

℞. *Rad. pyrethri* ʒj.
Cubeb. nuc. moſch. ana ℈ij.
Zing. alb.
Cardamomi ana ℈j.
M. F. pulvis ſubtiliſſimus qui cum maſtiche in mortario calido diſſolut. redigatur in formam trochiſcorum.
S. Sternküchlein.

℞. *Emplaſt. veſicatorii*
Riveri ℥j.
F. Magdaleon.
S.
Pflaſter.

EPISTOLA XXXII.

De doloribus dentium

Nobiliſſimo & Excellentiſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/
MARTINUS RUBACH.
S. P. D.

Ex eo tempore cum à vobis dis-

discessi; cœtera sanè sanum penè insanum fecit dentium dolor adhuc perseverans; Peto itaque expertum aliquod remedium. Multa quidem hactenus & interna & externa tentavi; Sed frustra omnia & sine juvamento: Licet enim quandoque remittat, subinde tamen recrudescit malum non sine notabili virium languore. Quæso iterũ liberet me ab hac carnificinâ. Libellum Excell. Tuæ transmisi Illustrissimo Domino Palatino; Alterum exemplar mecum Warsoviam accipiam, per occasionem ipsi Regiæ Majestati exhibiturus, cum tali commendatione, quæ sincerum amicum decet. Sicubi honoribus & emolumentis Excell. Tuæ eo, quo Dominus DEUS me constituit loco, quomodocunque prodesse potero, faciam libens.

Interea pro salutari illa charissimæ meæ filiæ præstitâ operâ, gratias ago, nec quicquam optarem magis quam Excell. Tuæ præsenti conspectu frui, ejusque dulcissima collocutione inter sollicitudines & labores quandoq; refici.

Pacem quidem optavi & quietem annis valetudiniq; meæ congruam, sed ecce nimbi negotiorum pluunt, quorum necdũ finem video; Ita nimirum fatis ducimur, ne inviti trahamur. Statum vestrum sæpe rumor ita compositum, ut turbationem esse non expediat. Remedium prope erit ἄνωθεν. Mortes interveniant; alioqui rara post subdola bella sincera pax. Audio mihi imputari, quod plus præsidiariorum inductum. Mentiuntur nequam homines; Quæ me non tangunt, illis me non immisceo. Impetret rogo copias literarum mearum ad Illustr. Baronem Handelium, ut me eximere possit isti calumniæ, quam cœteroquin non admodum curo securus conscientiæ.

Ego in aulam Regiam brevi iterum abiturus sum, ac proinde Excell. Tuæ hisce valedico, ejusque erga me amori & amicitiæ filiam meam commendo, obnixè rogans sæpiusculè ad me scribat, & desiderata ocyus transmittat. Vale Dab. in prædio Regio Hammer postrid. diei Martini natalis mei LII. Anno M.DC.XXIX.

Viro Magnifico & Nobilissimo

DN. MARTINO RUBACH.

Sereniss. Reginæ Poloniæ Consiliario

Domino & Fautori suo observandissimo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

S. P. D.

DEntium dolor qui M. T. adeo lancinat, meo quidem στοχασμῷ ab humore seroso, salso & acri circa nervulum in radicibus dentium & membranam eorundem internam hærente dependet. Is ante omnia tollendus. Commodè hoc fiet usu pulvisculi his inclusi, qui peculiarem humores serosos etiam à partibus remotioribus expurgandi vim obtinet: Sumitur ex haustu cerevisiæ calidæ cum jejunio quatuor horarum & custodia. Pro particulari evacuatione errhinō, quod mitto, naribus per vices immittatur. Revulsionis gratia cervici & brachiis cucurbitulæ applicentur & pone aurem partis affectæ emplastrum vesicatorium Riverii. Modum chirurgus, quem M.T. penes se habet, bene novit. Ad materiam quæ influxit, discutiendam, & dolorem leniendum proderit tinctura mea odontalgica, si cum gossypio dentibus dolentibus imponatur, sæpius repetendo.

Laudantur hinc inde à practicis vel sexcenta alia, sed pauca ex his famam sustinent. Si placet poterit experiri sotirellam parvam Mindereri cujus usum sæpè salutarem deprehendi etiam in me ipso. Instar omnium sunt tibiæ ranæ terrestris à carnibus probè mundatæ, quas pro secreto & certo remedio habeo. Cæterum quod studia mea non solum Viris magnis & Illustribus, sed & Regibus commendare allaborat M. T. adfectu magis fieri video, quam merito, tenuitatis meæ bene mihi conscius; Veneror tamen singularem hanc benevolentiam ejusque cultum & memoriam obsequiosè spondeo.

Pro opella filiæ M.T. nuperrimè præstitâ non est quod agat gratias; feci quod debui, nec porro valetudini ejus nondum satis obfirmatæ, quantum in me est, consulere desistam, DEum precatus unicum hoc Senectutis Tuæ solatium diutissimè servet.

Quod præsentia mea & colloquio frui eodemq; refici M.T. desiderat, ex eo iterum adfectꝰ in me elucet soliditas, in cujus jucundo certamine Lyrici Romani verbis;

Tecum vivere amem tecum obeam libens.

Verum cum locorum divortiis separemur, jungamur animo & hujus interprete calamo, in quo equidem nunquam defatigabor.

De statu nostro rectissimè sentit M. T. Est enim verè turbatissimus, ut, nisi Deus medicinam fecerit, stare nobis vix licitum in hoc loco. Scil. ut aquæ omnes & flumina in mare feruntur, sic totam malorum colluvies ad nos, qui ejus accolæ.

Calumnia de aucto præsidiariorū nostrorū numero mordaci fumꝰ in igne est & jampridem exspiravit, longè aliter sentientibus, quibus M.

T. perſpectus eſt candor & integritas. Itineri, quod in aulam Regiam M. T. brevi ſe ſuſcepturam ſcribit, Viales propitios apprecor meaque officia M.T.quovis tempore & loco prolixius conteſtanda defero. Dab. Colbergæ die XXII. Novembr. Anno M. DC. XXIX.

EPISTOLA XXXIII.

De Odontalgia pertinaciſſima.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V.G.

Salutem & Amorem.

CRucianos optimos eſſe Chriſtianos aſſiduè inculcant Theologi; Quod ſi ita eſt, uti non dubito, næ magnus ego ſum Chriſtianus, qui totam hucusq; vitam inter ſentes & ſpinas adverſitatum duxi necdum levaminis quicquam ſentio. Ut enim, quæ antè paſſus ſum mala non memorem, morbi conjugis graviſſimi argumento ſunt, de quibus alias actum.

Hoc anno dentium dolor miſeram adeo divexat, ut longius ſuſtinere impoſſibile videatur. Sub noctem fere malum recrudeſcit, nunc dextram, mox ſiniſtram maxillam crudeliter lancinans aures etiam & anteriora faciei in conſenſum trahens. Doloris acceſſum plerumque gravis anxietas & ſcotomia præcedit.

Hæc tibi, mi Frater, etſi occupatiſſimum non neſciam, recenſere conjugii fides jubet, ut ſi præter hactenus adhibita rectius quid conſulere placuerit, id per Dn. Telemannum harum exhibitorem & literis me doceas, & reipſa, ſalutari ſcilicet medicamine ſubvenias. Cucurbitulas, veſicatoria, collutiones oris &c. adhibui ſæpius ſine effectu.

Laudanum opiatum forma turundæ cavo denti inditum vel vini ſpiritu ſolutum profuit, quamdiu dentibus hæſit, remotum docuit, palliativum eſſe remedium.

Heri decocto laxativo tuo purgata eſt clementer & ſufficienter, ſed nullo notabili commodo.

Nihil enim remiſit dolor. Interim vires doloribus & vigiliis perpetuis non parum minuuntur morboſiorque indies fit aſpectus. Parentes ablactationem filiolæ annum jam egreſſæ ſvadent, & ego facile conſenſerim, quod longiore & certiore ſomno dolorem minutum iri ſpero. Sed prolixius hæc ſcribo, quam ad Te, mi Frater, debui, quem lon-

ga dies pedibus hæc terere perdocuit.

Tu pro tuo in me affectu respondere non differes, sicque cum conjuge & liberis bellè Te diuque valere precor. Treptoæ d.XXVIII. Martii Anno M.DC.LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

O Beatum Te, mi Frater, si bonus es Christianus, licèt perpetuus sis crucianus; nosti enim afflictiones hujus seculi non esse condignas ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis: Scis illud quod in præsenti est, momentaneum & leve tribulationis nostræ supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operari in nobis: Absterget enim DEUS omnem lachrymam de oculis nostris, & non erit amplius luctus, neque clamor neque dolor, modò piè patienterque feramus, quicquid fata immittunt oneris; Nunquam autem plus immittitur quam ferre possumus, adeò fidelis est DEUS, qui neminem tentari permittit ultra vires. Plura ipse tibi dices, mi Frater, & spe futuri boni edulcorabis hanc temporalium amaritudinem.

Cour forte rompe la
cattiva sorte.

Domestica mala rectè quidem censuit, qui majora lachrymis dixit, sed non animo, qui firmâ in DEum fiducia suffultus omnes superat calamitates, & præstat conjugem habere morbosam & piam, quàm vegetam & vitiis immersam; Nec leve momentum accedit solatio quod morbus periculi expers etsi non facile, tamen curabilis.

Fateor equidem dolores hos longè esse acerbissimos & interdum ferè intolerabiles, ut in me ipso olim expertus sum & in aliis observavi.

Ipse Galenus 2. d. comp. medicament. sec. loc. c. 4. scribit, nonnullis tantum fuisse, ut mortem sibi impatientiâ consciverint.

Fateor etiam ægrè dolores hos tolli, cum causa eorundem in profundo hæreat, quo pertingere & penetrare difficillimum est. Non tamen desperandum, cum videam9 quandoque naturæ robore vel virtute medicamenti materiam ab internis dentium radicibus & cavitatibus ad externa verti & subitò etiam atrocissimos dolores aliquando remittere. Optimum erit in contumaci hoc malo causam aggredi, quam ego serum acre & salsum pituitæ permixtum esse autumo. Si enim à solo humore seroso & tenui excitaretur dolor, non

foret adeò diuturnus & pertinax ob materiæ illius ſubitas mutationes.

Humor itaque iſte ad dentes confluens evacuandus, id quod pilulis noſtris cephalicis per intervalla aſſumptis optimè præſtabitur.

Purgationi univerſali ſuccedant particulares per errhina, quale eſt, quod ex foliis betonicæ, florib. liliorum convall. & aqua majoranæ, ut noſti, componitur. Hinc diſcutientibus agendum, in quo caſu excellit ligni Gvajaci decoctum. Nec omittenda revulſio, per veſicatoria & cucurbitulas expedienda. In repellentibus cautè procedendum. Ante omnia dolor, qui hic maximè urget, ſopiendus, id quod artis eſt. Exſtant quidem infinita doloris compeſcendi auxilia, nec eſt qui nõ aliquod peculiare hic jactitet experimentum; Verum pauca famam ſuſtinent, & ubi jam invaluit malum in tota remediorum farragine nihil eſt

Ægroto Domini quod pellat dente dolorem.

Ego in meipſo & aliis tibias ranæ terreſtris & ſotirellam parvam Mindereri ſalutarem quandoque deprehendi, ut & trochiſcos odontalgicos Mynſichti; Quibusdam hæc mea profuit tinctura:

℞. *Pulv. Caryophyllor.* ʒii.
Opii Theban. ʒi.
Tinctur. ligni ſancti ℥ii.

Mixta digerantur in arenâ per diem & noctem, poſtea filtrentur.

In causâ calidâ non infeliciter utor talli infuſo:

℞. *Rad. biſtort.* ℥ß.
Coſti veri ʒii.
Flor. roſar. rubr. Mß.
acaciæ
balauſt. ana p. j.
Cortic. granator. ʒii.
Gummi Laccæ ʒi.
Opii ℈iiii. *Affunde*
Aq. verben. ℔i.
roſar. ℔ß.
Spir. ⊖*li q. s. ad aliquam aciditatem.*
Stent in digeſtione B. M. per Hor. XXIV. Filtrentur.

Sed ne verba ſolùm ad Te mittam, ecce tincturam & trochiſcos, quorum memini. Tinctura cum goſſypio dentibus dolentibus imponitur. Ex trochiſcis unus & alter cavo dentis immittitur & aliquandiu detentus tandem exſpuitur, repetiturque hoc ſæpius, donec recedat dolor, quod in ſuavisſimâ etiam conjuge tuâ propediem fiat, toto pectore precor. Vale. Dab. Colbergæ die XXX. Martii Anno M. DC. LVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De clauſurâ Oris.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & Amorem.

ASperior fit indies, Frater unice, miseræ sors conjugis meæ, dum dolori dentium insuper accessit immobilitas mandibulæ tanta, ut jam triduum diducere os nequeat, adeoque nec assumere cibum, nec rejicere pituitam, quâ refertum bullit pectus, nisi tractim & difficillimè valeat. In maxilla dextra circa juncturam tumor apparet durus & renitens, tonsillas etiam inflammatas ex dolore & degluticndi difficultate conjicio. Vides, quàm amarus sit dulcor conjugii mei. Tu quantum potes, amaritudinem in dulcedinem ut vertas, rogo, Teque cum tuis amantissimè salvere & rectius nobis valere jubeo. Treptoæ ad Rhegam d. XXVI. Aprilis M.DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & amoris constantiam.

ORis clausura quam patitur conjux tua, dilecte Frater, à tumore circa juncturam maxillarum dependet. Verisimile namque est, defluxiones, quibus per integram fermè hyemem caput & dentes affecti fuerunt, ad maxillas tandem decubuisse, ibidemque tumorem & mandibulæ immobilitatem excitasse. Materia itaque defluxionum evacuanda, & tumor vel resolvendus & discutiendus, aut si hoc fieri nequit, emolliendus, & aperiendus. Hoc Cheirurgus præsens optimè noverit.

Illud commodiore viâ non expedies, quàm laxantibus in cerevisiâ, vel quod melius in hydromelle infusis, Agarico imprimis, mechocanna & fol. senæ additis corrigentibus. Sic sensim & citra virium jacturam evacuabitur, quicquid vitiosi humoris cumulatum est. Puto enim clausuram hanc oris non esse adeo arctam, ut liquida paullatim instillata non admittat, in quo casu clysteres fortiores injiciendi. Interea vires jusculis bene nutrientibus conservandæ; Interdum etiam ex aquis cordialibus & confortantibus tantillum exhibendum, donec suus maxillis redeat motus. Plura impeditissimus addere jam nequeo, præter votum, quo conjugem ex molestissimo morbo, Te, mi Frater, ex tot adversitatum syrtibus emergere, toto pectore precor. Vale & DEUM, qui improvisâ nuper morte nepotem ex filiâ nobis eripuit, exora, ut alterum ex filio propter catarrhi ad

fauces

fauces delabentis impetum, suffocationi viciniſſimum, ſervet! Dabam Colbergæ d. XXVII. Aprilis Anni M.DC.LVIII.

EPISTOLA XXXV.

De melancholia hypochondriaca & propenſione in ſomnum.

Ad Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

DN. D. FRIDERICUM RUNGIUM,
Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Conſiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

Wohl-Edler / Veſter und Hochgelahrter / inſonders großgünſtiger Herr Cantzler / Hochgeehrter Herr Schwager / Bruder und Gevatter.

Die melancholi und Schwermütigkeit / wie auch die ſtete Zuneigung zum Schlaff / womit mein Hochgeehrter Herr Schwager / Bruder und Gevatter behafftet / rühren beyde meines Erachtens aus einerley Urſach / nehmlich von vielen böſen Dünſten und evaporationibus, welche aus denen im meſenterio, liene & vicinis partibus geſamleten unartigen melancholiſchen / theils Scorbutiſchen Feuchtigkeiten ins Haupt ſteigen / daſelbſt die Spiritus animales gleichſam verfinſtern / und weil ſie eine ſonderliche vim narcoticam bey ſich führen zu vielem und ſchwehrem Schlaff Urſach geben. Würde demnach nötig ſeyn / daß ſothane humores vitioſi gebührend præpariret und abgeführet würden.

Zur præparation könte man præmiſsâ primarum viarum evacuatione etwa 5. oder 6. Tage lang die mixtur ſub lit. A. gebrauchen / und derſelben alle Morgen 3. oder 4. Unzien einnehmen und etwa drey Stunden darauff faſten. Zur Abführung würde das extractum hellebori nigri nicht undienlich ſeyn; Es iſt neulich vor dem H. Stathalter dieſes extractum bey Herr Marten Schörckel friſch præpariret worden / deſſen könte man einen ſcrupul mit 4. oder 5. Gran reſinæ gialappæ acuiret in ein wenig blau Violen-Safft / oder in dem Syrupo de pomis des Morgens nüchtern gebrauchen / cum jejunio quatuor horarum & cuſtodiâ. Nach dieſem könte man per vices bisweilen das electuarium B. bißweilen die eſſentiam C. gebrauchen. Von dem electuario kan man des Morgens nüchtern drey groſſe Meſſerſpitzen voll auffeſſen und bis zur ordinar Mittagsmahlzeit faſten; Von der eſſentz gebrauchet man auff einmahl ſo viel / als in beygefügte Maß gehet / in ein wenig warm Bier oder einer Rindfleiſch-Suppen oder Hünerbrühe / welche nicht fett iſt. Nach der

Mahlzeit kan man von dem confect Lit. D. ein wenig auffessen und dann zwischen beyden Mahlzeiten des Trinckens sich enthalten. Eusserlich kan man zum offtern / insonderheit nach dem Essen an das Pündlein E. riechen: Jedoch daß man es zuvor mit ein wenig Rauteneßig besprenge / auch kan ein guter Rautenbalsam zum Riechen gar nützlich gebrauchet werden.

In diætâ wird sich der H. Cantzler selbsten zu gouverniren wissen. In das Bier / da man ordinariè von trincket / soll etwas Melisse eingehenget werdē. Melissa enim tàm lieni quàm capiti prodest, animi tranquillitatē & hilaritatem præstat & ad curas pellendas utilis est. Der allgütige Gott wolle Gedeyen und Segen hierzu verleihen / dessen Obacht den Herren Schwager / Bruder und Gefatter ich hiemit treulichst empfehlen thue / verbleibende ꝛc.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Syrupi nostri aperitivi* ℥vi.
Succi depurat. Cochlear.
Nasturtii
ana ℥ii.
Aq. fumar.
cichorii
Meliss. ana ℥iii.
Spirit. sal. gtt. XXV.
Mixta filtrentur per chartam emporeticam duplicem. M. d. in vitro S. Mixtur. A.

℞. *Electuar. nostr. antihypochondr.* ℥vi.
Spec. elect. de gemmis
Diamosch. dulcis
Diamarg. frigid.
Lætic. Rhasis
ana ʒi.
Confect. Alkerm. ʒvi.
Condit. rad. Scorzoner. ℥i.
Flor. citri
aurant. ana ʒvi
Nuc. Indic. ℥ß
Syrup. flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium B.

℞. *Essent. nostr. Hypochondriac.* ℥ii.
D. in vitro.
S. essenz. C.

℞. *Confect. sem. carui aceto præparat.* ℔i.
D. ad scatulam.
S. Confect D.

℞. *Rad. angelicæ*
Zedoariæ ana ʒi.
Sem. nigellæ
carui ana ʒii.
Rutæ ℈iiii.
Camphoræ gr. XV.
M. F. nodulus ex syndon. rubr.
S. Pündlein zum Riechen E.

EPISTOLA XXXVI.

De anxietate animi & melancholia Hypochondriaca incipiente.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/
Fratri unico & dilecto
CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.
S. P. D.

EXcurrentem ad Vos Domini Præpositi nostri Conjugem ne vacuam literis ad Te, Frater unice, meis dimitterem, facit morbus Sororis viduæ Stamerianæ, qui hoc modo se habet:

Despondit, ea consentientib9 marito & cognatis Filiam molæ nostræ Magistro, non multo pòst male feriatarum quarundam vetularum interventu & nugis facti eam pænitere cæpit non sine vehementi mentis commotione & excandescentia erga pronubas & conjugii conciliatrices quasdam fœminas. Exinde in gravem animi incidit ægritudinem & mœrorem. Ego accitus de anxietate animi querentem audivi & ventriculi quadam molestia. Brevi melius habere cæpit & satis belle valere visa est, donec absente in nuptiis Domini Stameri, marito, iterum simile quid passa, sed gravius, decumbitque jam decimum diem, de summâ animi angustiâ per intervalla recurrente, queribunda. Ciborum nihil appetit, ventriculum iterum accusans, cujus vitium ructus frequentes produnt. Cogitabunda semper, turbulentis interdum somniis vexatur interdiu, de nocte tamen paullò quietius dormire dicitur.

Ego purgandum validum alias corpus, ventriculoque robur addendum censui, ægritudinem ex falsis causis animo conceptam tempori relinquens. Te, mi Frater, consilium insuper tuum ut suggeras & placentas his additas uvarumque mearum primitias, boni ut consulas, rogo. Vale & salve cum Tuis amantissimè. Treptoæ die XI. Septembr. Anno M. DC. LIV.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/
Consuli & Poliatro Treptoviensi,
Fratri suo dilectissimo.
BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/
S. P. D.

ANimi anxietas qua viduæ Stamerianæ soror affligitur, dilecte Frater, ab evaporatione humoris Melancholici, per excandescentiam & vehementiores animi affectus commoti, dependet, qua-

quatenus ex hypochondriis elevatæ fuligines caput petunt, Spiritusque animales inquinant, obfuſcant & conturbant. Accedit anni tempus autumnale, quo humor iſte facillimè movetur, ut noſti.

Rectè autem ſentis purgandum corpus, ſed per Melanogoga, & quidem præmiſſis præparantibus ex Syrupo noſtro aperitivo cum aquis fumariæ, meliſſæ, &c. diluto.

Poſtea ſecanda vena pedis ſiniſtri, quæ ad pollicem excurrit, vel ſi menſes deficiunt, aut minus rectè ſe habent, ſaphenæ. Hinc ſplenetica, quale eſt Electuarium meum Chalybeatum, vel Eſſentia Hypochondriaca aut Tinctura Martis &c. ex vehiculis convenientibus per vices exhibenda, vitando nimis calida, poſtmodum ſi opus fuerit repetantur purgantia. Nec omittenda quæ vaporem adſcenſum inhibent, ventriculumque roborant. Interea & animus à curis & mœrore, quantum poſſibile avocandus, ne tractu temporis in perfectam melancholiam degeneret malum. Vale. Dab. Colbergæ d. XIII. Sept. Anno 1654.

EPISTOLA XXXVII.

De Melancholia Hypochondriaca ad Fœminam quandam nobilem.

HOch-Edelgeborne / Hochgeehrte Frau Oberhauptmännin / aus was Urſachen derſelben Kranckheit entſtehe / habe ich hiebevor zumahl ſchrifft- als mündlich zur Gnüge angezeigt: Itzo überſende ich die jüngſtverſprochene Medicament / welche folgender Geſtalt zu gebrauchen ſeyn.

I.

Erſtlich kan die Fr. Hauptmännin / dz eröffende Pülverlein A. des Nachmittages etwa um 4. Uhr / 2. Stundē vor dem Abendeſſen in ein wenig warm Bier ohn Brodt einnehmen / uñ deſſelben Abends nur etwas weniges an weichen geſunden Speiſen genieſſen.

II.

Des folgenden Tages wolle die Fr. Hauptmännin das laxirende Tränckleiu B. des Morgens nüchtern fein warm austrincken / 4. Stunden darauf faſten / ſich des Schlaffs bis nach Mittag halten / nicht an die kalte Lufft gehen und keine harte / ſaure oder fette Speiſen darauff genieſſen.

III.

Nach dieſem kan die Median am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelaſſen werden.

IV.

Wañ ſolches geſchehē / kan ſie von d' verordneten Latwerge C. alle Morgen drey groſſe Meſſerſpitzen voll aufeſſen / alſobald ein Gläßlein voll des verordneten Kräuterweins austrincken / ſich mit Gehen oder Fahren ein wenig bewegen und bis zu der gewöhnlichen Mittagsmahlzeit darauf faſten.

Der Kräuterwein kan folgender Gestalt zubereitet werden.

NEhmet die verordneten Kräuter D. thut sie in ein Säcklein von reiner Leinewand/ hänget es in ein gros Glas/welches oben weit ist/oder in einen steinernern Krug / giesset 4. Quart oder Nössel guten Rheinischen Wein darauff / lässet es wohl und fest zugedecket stehen / und das Säcklein allemahl wann man davon trincken will/ zuvor wol ausdrücken/ hernach wieder in den Wein hengen.

V.

Wañ diese Lattwerge etwa halb wird verbrauchet seyn/ kan die Fr. Hauptmännin den verordneten laxirenden Erdrauch Zucker E. des Morgens nüchtern auffessen/ 4. Stunden darauf fasten/ und der Wirckung/welche gar sanft und gelinde erfolgen wird/ gebührend abwarten.

VI.

Hierauff kan die folgenden Tage wiederum die Latwerge C. und der Kräuterwein D. eben wie vorhin gebrauchet und alle Tage fleißig continuiret werden/bis nichts mehr davon übrig ist.

VII.

Alsdeñ wird die Fr. Hauptmännin zum Beschluß das purgierende Pülverlein F. des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier auff einmahl austrincken / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Operation abwarten.

VIII

Wann sich etwa einige Angst oder Schwermütigkeit mercken lässet/ kan die Frau Hauptmännin alsbald von dem verordneten Pülverlein G. einer Haselnuß gros oder etwas mehr in 2. oder 4. Löffel voll des darzu verordneten Wässerleins H. einnehmen/ auch in dem Heroischen Krafftwasser ein Tüchlein naß machen/ daran riechen/ und die Pulsadern damit bestreichen.

IX.

Bißweilen kan ein Fußbad von Camillen/Beyfuß/Melissen/Betonien/ Lübstock/ Salvei / Isop / Majoran und dergleichen Kräutern gebrauchet und die Füsse unterwerts damit gerieben / hernach mit warmen Tüchern wohl abgetreuget werden / auch soll man allezeit eine Hand voll oder 2. Saltz in das Fußbad werffen / und zugleich mit den Kräutern auffsieden lassen.

X.

Wann die Fr. Hauptmännin ihren Monatlichen Fluß bekommet/kan Sie alle Morgen von dem verordnetem Elixir I. 18. Tröpfflein in einem warmen Süplein von halb Melissen Wasser und halb Rheinischen Wein/ einnehmen und etwa 3. Stunden darauff fasten/auch sol man in das Süplein allezeit ein wenig Saffran und Muscaten Blumen thun und damit auffsieden lassen/ würde aber der Fluß nicht recht uñ gnugsam erfolgen/ muß die Frauenader am Fuß geöffnet und ein wenig gelassen werden.

XI.

Hiebey ist nöhtig daß sich die Fr. Hauptmännin einer guten und gesunden diæt befleißige: Insonderheit alles

alles meide / was hart und schwer zu verdauen / oder sonst ein unartiges böses schweres und Melancholisches Geblüth giebet / als Hirsch- und Rindfleisch / welches von altem Zug-Vieh ist / alles was in der Peckel gelegen oder im Rauch getreuget ist / was sehr gesaltzen / alles was sauer und fett ist. Ingleichen Schweinen-fleisch Aenten / Gänse: Viel Fische insonderheit Ahl / Schleien / Neunaugen und welche in stehenden / sümpfigen Wassern gefangen werden / alles was Blähungen und Winde verursachet / als Kohl / Rüben / Erbsen / rohes Obst / Gurcken &c. Was viel Dünste ins Haupt führet / als Zwiebeln / Senff / Meerrettich / Knoblauch und dergleichen.

Zum Ordinar-Getranck ist ein gutes Bernauisch Bier und bey der Mahlzeit ein Träncklein Rheinisch Wein zu gebrauchen / andere süsse Weine / als Malvasier / Alcant / Spanische Wein / Sect &c. sind schädlich. Ein guter Corinthen Wein ist unter allen andern bey itziger Leibes-Beschaffenheit am besten und gesündesten.

Nehmet 4. ℔ kleine Rosinen / lasset die wohl reinigen und waschen / schneidet oder hacket sie klein / thut sie in ein reines linnen Säcklein / henget es in ein Fäßlein von äschen Holtz / giesset 14. oder 15. Quartier besten Rheinischen Weins darauff / lasset es fest und wohl zuspünden; Wenn es 3. Wochen gelegen / kan man davon trincken / hat einen anmuthigen / lieblichen Schmack und schöne Farbe. Bey Herbst-Zeiten / wenn man frischen Most haben kan / soll man zu den Rosinen ein halb Pfund gefeilten gar subtilen Stahl wie auch ein wenig Zimmet / thuen / lassen es zusammen gähren und trincken davon alle Morgen oder nach Mittage 2. Stunden vor dem Abendessen einen Becher voll aus / iedoch daß man sich mit Gehen oder Stehen ein wenig darauff bewege.

Der Schlaff diente wohl etwas länger zu seyn / als bisher gewesen / weil durch vieles Wachen / das Geblüth erhitzet / die Galle vermehret / und der gantze Leib gleichsam ausgetrucknet wird.

Auch muß die tägliche Reinigung und Abführung des Leibes beybehalten werden / und wann solche mangelt / etwas von erweichenden Speisen an gekochten Aepffeln / Prunellen / Rosinen / Pflaumen und dergleichen gebrauchet / und da dieses nicht helffen will / ein gelindes Clystir beygebracht werden / worzu man denn die fetten Suppen von Schafsdärmen / Kalbergekröß / oder ein wenig süsse Milch mit Camillen und Päppel auffgesotten / durch ein reines Tüchlein gesiegen und etwas Thomas-Zucker darzu gethan / nützlich gebrauchen kan. Die Leibes-

Bewegung sey mäßig und hat sich die Frau Hauptmännin vor vielem Stillsitzen insonderheit zu hüten / weil dadurch die natürliche Wärme und Dauung geschwächet / und das Geblüth eine schädliche Faulung bekommet.

Vor allen Dingen wird sich die Frau Hauptmännin aller schwehren Melancholischen TrauerGedancken entschlagen / und vor Zorn / Eyfer / Schrecken / Grahm und Sorgen / so viel möglich / sich hüten ꝛc.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Cremor.* ♀i ℈ij.
Fæcul. bryon. ℈ß.
Sal. tamarisc. gr. v.
M. F. pulvis d. in capsula.
S. Eröffendes Pülverlein. *A.*

* * *

℞. *Decoct. nostr. laxativ.* ℥iiß.
Extract. fol. senn. gr. xv.
Pulv. Gialapp. tinct. gr. v.
M.D. in poculo
S. Laxirendes Träncklein. B.

℞. *Electuar. nostr.*
Chalybeat. ℥viij.
Condit. cort. aurant ʒvj.
flor. citr. ℥ß.
Syrup. de fumar. ℥j.
M. F. Electuarium
D. in fictili
S. Lattwerge. C.

* * *

℞. *Herb. Meliss. mij.*
Scolopendr.
fumariæ ana mj.
Cort. rad. cappar.
tamarisc.
fraxin. ana ℥ß.
Rad. Scorzoner.
cichor. ana ℥ß.
Grosso modo incisa & conquassata
D. ad chartam.
S. Kräuter zum Wein.

* * *

℞. *Conserv. fumar.* ʒij.
Extr. Helleb. nigr. gr. IX.
Resin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom. gt. ij.
M. F. bolus, asperg. facchar.
S. Laxirender Erdrauch-Zucker. E.

* * *

℞. *Pulv. nostri Melanag.*
ʒß *gr.* iij.
D. in capsula.
S. Purgierendes Pülverlein.

* * *

℞. *apic. Corn. Cerv. absque*
△ *calc.* ʒi.
Corn. alcis philosoph.
Calcin. ℈ij.
Magister. perlar.
Coralior. rubr.
ana ℈*is.*
Succin. alb. præp. ʒi.
Terantur in marmore affus. Spirit. Cerasor. nigr. q. s. ut fiat quasi pasta, quæ iterum exsiccetur & in pulverem subtiliss. redigatur. add.
velleris aurei Weidneri ℈ij.
M. D. ad scatulam
S. Pülverlein G.

R. *Aq.*

* *
*

℞. *Aq. nr. antihypochondriac. ex succis* ℥iiij.
Cordial.frigid. ℥ii.
Virtutum Anhalt.
Carbunculi
Cinamom.
Borragin.
Meliss. ana ℥i.
Spirit. flor. tiliæ
rosar.
Meliss. ana gtt. XXI.
Rotul. man. Christ. perlat. ʒii.
M.D. in Vitro.
S. Wässerlein zu dem Pulver. H.

* *
*

℞. *Elixir. Propr.* ʒii.
Essent. Castor. ʒi.
M.D. in Vitro.
S. Elixir. I.

* *
*

℞. *Aq. nostr. Heroic.* ℥ij.
D. in Vitro
S. Heroisch Wässerlein.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee/ EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER II.

De morbis medii ventris ferè omnibus.

EPISTOLA I.

De præcavendâ Phtisi ex catarrhis.

Ad
Reverendum Doctiss.
DN. JOHANNEM PAGENCOPIUM.

Catarrhos non uno eodemque modo generari, nec una ratione, pulmones afficere, certum est: Generantur enim nunc cerebri ipsius vitio vel calida nimium vel frigida intemperie peccantis: Nunc per consensum corporis inferioris, viscerum scilicet multum excrementitii sanguinis pituitosiq; humoris cerebro transmittentium. In corpore tuo, Vir Clarissime, signa diagnostica aliam etiamnum causam non arguunt, præter eam, quæ Literatis com-

communis esse solet, vitam sedentariam, lectiones frequentesque meditationes. Fieri enim vix potest, nisi fortè in corporibus robustissimis, quin quieta plurimum & sedentaria vitâ calor, sive spiritus vitales à corde visceribus influentes coctionemque perficientes non nihil torpescant & massam sanguineam crudiorem relinquant. Cujus portio postmodum cerebro pro nutrimento appulsa aliisque causis interdum copiosius versus caput abrupta in pituitam ibidem degenerat, quæ superabundans vel sua sponte præceps fertur, vel expultrice cerebri facultate irritata in subjectos pulmones exoneratur & detruditur. Istiusmodi autem humores catarrhosi etsi admodum acres, salsi & rodentes non sint, sed potius insipidi magisq; lenes, attamen si diutius in pulmones destillent altiusque penetrent, præterquam quod molestam tussim excitent, etiam ad putredinem suppurationemque pulmones disponere possunt.

Cum itaque in tuo corpore catarrhi generentur, uti dictum, ob calorem ventriculi ac capitis debiliorem per crebra studia & meditationes crudos humores accumulantem. Ideoque eo respiciendum, ut rectâ victus ratione catarrhi materia præcaveatur, & si qua interdũ collecta fuerit, maturè ac blandè evacuetur, cerebrique ut & ventriculi calor & robur firmentur. Recidivante tamen nihilominus catarrho, sicubi tenuis ac præceps fuerit, impetus fluxionis nonnihil coërcendus; Quod vero in pulmones delapsum, convenientibus expectorantibus rursus educendum ne diutius ibidem hærens corrumpatur & pulmones exulceret.

Victus rationem quod attinet, vitetur aër pluvius, borealis ac australis. In cibo fugiantur acria, vaporosa, ceu raphanus, Sinapi & præcipue in cœna, ut & ante meditationes lectionemve: Valde enim caput replent. Pinguia insuper ut & coctu difficilia, cruda &c. vitentur. Caveatur quoque à cerevisia recenti & nondum defœcatâ ut & acidâ. Balnea frequentia ut & valdè æstuosa, fugiantur.

Ut autem ventriculi cerebrique robur firmetur excrementaque magis absumantur, commodùm usurpabuntur morsuli cephalici, de quibus manè jejuno ventriculo & vesperi sub ingressum lecti *tabella* una sumatur, idque tempore verno & autumnali; Utile tamen foret tales & per hyemem & tempore pluvio & boreali ad manus habere eorumque nonnihil delibare. Extrinsecus quoque pro obtinendâ eâdem intentione, præcipuè tempestate pluviâ ac humidâ, capitis vertici noctu cucupha capitalis

ca-

caput roborans & exsiccans imponi potest, de die vero deponi. Quodsi tamen, quod fieri in dispositis facilè potest, catharrhosi crudique humoris aliquid congeratur, ut id maturè aufferatur lenibus naturæque vim nullam inferentibus, purgantibus, convenit, cui scopo apprimè inservit, syrupus noster pectoralis laxativus. Si verò imposterum catarrhus nihilominus recidivet, (Siquidem & causarum externarum in potestate nostra non positarum magna, ut in aliis affectibus ita in movendis fluxionibus vis est) tum si destillans in pulmones humor, non admodum copiosus sit, sed moderatè crassus ut is ex pulmonum bronchiis quamprimum educatur, ne quod in pus mutari potest, ibidem relinquatur, tussisque simul leniatur, commodè usurpabitur pulvis noster pulmonicus, cujus vesperi cubitum iturus quantum larga cultri cuspide capi potest, ore contineas & inter ducumbendum transversim liquatum delabi sinas, id quod & de manè antequam lecto surgas ac si tussis urgeat, etiam de die fieri potest. Si verò catarrhus tenuior, acris salsusque fuerit, & tussis vehemens in anisque, ferina medicis dicta, tunc necessarium electuarium catarrhum sistens, & incrassans ad manum sit partim ad præcipitem ejus impetum refrænandum, partim ne pulmonibus se penitius insinuet erodatve, præcavendum. Commodè tunc quoque nodulus ex semine nigellæ contuso cum tantillo nucis moschatæ aceto vini conspersus naribus admovetur. Atque si hac ratione humor defluxioni subtrahatur, & si quid in pulmones delapsum fuerit, maturè educatur, antequam ibidem putrescat, nullum me dubium, pulmones diu integros & illæsos permansuros, adeoque phthisin aversum iri, quod ut fiat, toto pectore voveo.

P. S.

HOc quoque præter superiora, monitum velim in præcavenda & curanda pulmonum exulceratione, solenne ac celebre esse, præsidium lactis caprini usum, quod salsam erodentemque humorum acrimoniam admodum leniat, adeoque pulmonum exulcerationem impediat, factam abstergat & non parum consolidet. Quandoquidem verò nulla hic subest humorum acrimonia erodensque, qualitas, sed potius insipidi, pituitosi & frigidi humores, nihil est, quod ejus usum suadeat, nisi fortassis singulis annis circa Majum ad totum corporis habitum siccum & squalidum nonnihil, humectandum

dum eo uti libeat. Hac ratione per dies XL aut XIII. singulo mane intra sextam & septimam matutinam haustus caprini lactis ab uberibus adhuc tepentis pauxillo Sacchari candi addito (ne in ventriculo coaguletur) ebibi leniterque exin corpus deambulationibus moveri potest, ut facilius penitiusque in viscera distribuatur, prandium verò à sumpto lacte ad trihorium differendum.

Descriptio medicamentorum, quorum in præcedenti consilio facta est mentio.

Morsul. cephalici.

℞. *Conser. rosar. rubrar.* ℥ii.
anthos ℥ß.
Specier. Diambr. compl.
Diamosch. Dulc. compl. ana ʒi.
Succin. alb. præp.
Macis. ana ℈ii.
Condit. nuc. Indic.
Myrobalan. chebal.
carn. cytoon ana ℥ß.
Medul. nuc. indic. ℥i.
Sacchar. albiss. in aqua lil. convall. Dissol. ʒvi.
F. s. a. morsuli. Aspergantur Spirit. rosar.

Cucupha capitalis.

℞. *Fol. Origan. Salviæ*
majoran. ana Mß.
Summitat. thymi. c. florib. Mß.
Flor. lavendul. rorismar.
stæchad. Arabic. ana ʒi.
rosar. rubr. ʒii.
Ligni sassafr. odorif. ʒiß.
Nuc. moschat. ʒi.
Caryophyllor.
Ligni aloës ana ℈i.
Laudani puriss.
Benzoës.
Styrac. calamit. ana ʒß.
Cinam. acutiss. ʒiii.
Galliæ Moschat.
Alipt. Moschat. ana ℈ß.
Spir. rosar.
lil. convall. ana ℈i.

In pulverem grossum redacta serico rubro includantur & interbassentur.

F. pileolus

Syrupus pectoralis laxativus.

℞. *Herb. Scabios.*
tussilagin.
veronic. ana Mß.
Sem. melon. ʒii.
Flor. borragin. p. j.
bugloss.
rosar. rubr.
violar.
stæchad. Arab. ana p. i.
Ficuum Jujubar.
Sebesten ana ℥ß.
Passular. minor. ʒvi.
Incisa & conquass. coqv. ex aq. simpl. ℔ iiiß.
In colatura infund. p. n.
Fol. Sen. S.S. ʒvi.

Aga-

Agarici, Mechoac ana ʒiii.
Cinam. acutiss. ℈ß.
Sem. anisi. fœnic. ana ℈ij.
Mane ebulliant, & exprim. fortiter.
Adde
Mannæ Calabrin. puriss. ℥ii.
Sacchari parum.
F. Syrupus tenuis.
Add. spir. Sulphur. acidi gtt. vii.
M.S. Laxirender Syrup. auff etliche mahl.

Pulvis pulmonicus,

℞. *Specier. diaireos. simpl. recent. dispens.* ʒii.
Pulv. liquirit.
Ireos Florentin. ana ℈iß.
Groci Oriental. ℈ß
Flor. [illegible]*ris opt. sublimat* ℈iiii.
Sacchar. cand. alb. ℥is
Ol. anisi gtt. v. M.
S. Lungen-Pulver.

Electuar. Catarrhum sistens.

℞. *Conserv. rosar. veter.* ℥iii.
Pulv. Succini alb. pr. ℈ii.
Boli Armen. ℈i.
Mastich.
Thuris albiss. ana ʒi.
Specier. diatrag. frigid. recent. dispens. ℈iiii.
Spir. rosar. gtt. XI.
M. cum Syrup. flor. Rhead. q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA II.

De phthisi ex ulcere pulmonis.

Excellentissimo & Experientissimo,

Dn. PETRO GAILINGIO
Philosoph. & Med. D. Practico apud Stargardenses celeberrimo

Fautori & Amico suo honorando.

BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.

S. P. D.

ANnus est, si rectè memini, & quod excurrit, Excellentissime Dn. Doctor, Fautor & amice desideratissime, cum ad Nobilissimum Juvenem Dn. FRANCISCUM BORCKEN Serenissimi Electoris nostri cubicularium phthisi decumbentem vocarer rogatu Parentis & Amicorum de morbi tam pertinacis medelâ tecum deliberaturus; verum infelici & sero nimis accessu, cum qui amplius respirare non posset, jam exspiraret æger. Memini Te illa nocte, quam insomnem ducebamus, multa de hoc affectu & remediis methodicè adhibitis doctè non minus ac medicè disseruisse, adeo ut abundè constaret nihil eorum intermissum, quæ ad morbi hujus amolitionem facere poterant. Quod autem eventus non responderit cona-

tui, suspensum aliquandiu tenuit non neminem ex Agnatis. Ego scrupulum ut animo eximerem, confirmatum hoc malum immedicabile fuisse ostendi: Omnino enim in ea sum sententia: Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte sanari non posse. Si enim teste experientia etiam parva & recentia pulmonum ulcera difficulter & rarò curantur, quomodo inveterata illa persanari poterunt? Rationes adducit Galenus lib. V. Methodi medendi cap. 8. adeo firmas & manifestas, ut vel omne pulmonum ulcus insanabile esse exinde evinci posse nonnulli putent; Nec habent, qui secus sentiunt, quod opponant, præter paucorum quorundam exempla, quos à phthisi ex ulcere pulmonum liberatos esse asserunt. Equidem ut fidem illorum in dubium vocare nefas esse duco; sic non malè monitum puto à Sennerto, eos, qui se ulcera pulmonis & phthisicos sanasse dicunt, debere attendere, ne decipiantur & pulmonem exulceratum putent, cum thorax saltem laboraverit aut catarrhus & pituita in pulmonibus in similem puri substantiam illæsis pulmonibus mutata sit. Ego ingenuè fateor, in tota mea praxi, quam triginta septem annis exerceo, neminem ex iis, qui ulcere pulmonum affecti fuerint, integræ sanitati restituere potui, etiamsi nihil intentatum reliquerim, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, nec ab aliis etiam celeberrimis Medicis quempiam restitutum vidi. Sed ut rem paulò altius examinemus.

Communis est Medicorum sententia phthisin specialiter & propriè sic dictam ab ulcere pulmonum excitari, ac proinde ulcus abstergendum posteaque consolidandum. At quomodo absterges, cum necessaria ad abstersionem medicamenta ulceri applicari & adhiberi nequeant? Illud enim, quod ex ore rectà ad pulmones destillat, exiguum est, quod verò in ventriculum descendit, per tot viarum anfractus integris viribus ad pulmones permeare non potest: Præterea affluxus materiæ plerumque tantus est, ut medicamentis, quorum exigua quantitas, ut dictum ad pulmones pervenit abstergi nequeat.

Nullum autem ulcus *sanari* potest, nisi probè prius à *sanie* fuerit mundatum.

Dices evacuandam, revellendam & intercipiendam esse materiam.

At evacuantibus de materia conjuncta, quæ jam in pulmonibus existit, nihil tollitur, ut habet Schol-

Scholzius in aphorismis medicinalibus Sect. 7. Aphorismo 982. Nec antecedens satis tuto & commodè ejicitur. Quam noxia enim in hoc morbo sint purgantia, Crato longâ experientia se didicisse scribit, adeò ut tutissimum esse censeat ab iisdem abstinere; Unde & Septalius maximâ cautione utendum esse monet in usu subducentium, cum laxiore alvo nihil in hoc morbo sit perniciosius; Fluor autem exitialis & propinquæ mortis augur.

Sunt, qui insensibiliter evacuantibus utendum putant; sed cum calida plerumque præscribantur: & actu etiam talia capiti applicentur, materiam sæpè magis fundunt, liquant & ad fauces pulmonesque præcipitant, quàm ut absumant & exsiccent.

Sic & revellentia parum proficiunt. Venæsectionem corpus extenuatum & consumptum viresque dejectæ non admittunt, & licet inter initia admitterent, tamen non video, quomodo materia ad pectus affluens per phlebotomiam ita revelli possit, ut nihil amplius affluat.

Par & cucurbitularum & frictionum est ratio.

Fonticulorum quidem aliquis videtur esse usus, si tempestivè excitentur, cùm non solùm ad revulsionem, sed & ad materiæ continuò genitæ paulatinam emissionem faciant: Verùm nec hi ad omnem materiæ affluentis aversionem sufficiunt, & quis ex alatis & dispositis horum ope evasit? Intercipientia denique quid aliud præstant, quam ut vi suâ adstrictoriâ vel lentore & viscididate expectorationes impediant, sputum detineant, tussimque, ubi tandem ad expellendum natura insurgit, difficilliorem reddant.

De consolidantibus & glutinantibus idem esto judicium: Accedit & hoc quod cum sanis sine tussi ejici non possit, motu illo, qui in tussi vehementior est, ulceris labia subindè lacerentur & consolidatio impediatur.

Hinc frustra tot Syrupi, tot decocta, conservæ, electuaria, rotulæ, eclegmata, Looch & nescio quæ non pectoralia, pulmonica, antiphthisica &c. ægris præscribuntur, quorum usu tonus ventriculi & reliquorum viscerum subvertitur, appetitus dejicitur, bilis, cum plæraq; dulcia sint, coacervatur, calor intenditur, ipsaque tandem mors acceleratur. Laudat pulverem suum Haly Abbas, pastillos Pasio, Syrupos Mesue, Looch Rhases, Conservas Avicenna, Tragæas Langius, aquas pectorales Dorncreilius, pancraticum vegetabile & brodium radicis occidentalis Freitagius & sexcenta alia alii. At horum

omnium usu nunquam non deludimur.

Jactitant Antimonium & sulphur suum, & quæ ex his parantur balsama, lac, tincturas, flores & id genus alia Chimici; Commendant & vitulorum, vulpium leporumque pulmonibus & porcorum sanguine aquas destillatas, essentias, magisteria &c. Sed nec hæc famam sustinent, & quomodo sustineant, cum ad partem affectam penetrare non possint.

Neminem in his magis miror quam Mynsichtum, qui de speciebus, quas diasaturni vocat, ita scribit: Nescio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam. Phthisis enim, quæ alias humana manu curari non potest, hac medicina curatur. Idem aquam suam antiphthisicam mirè deprædicat, & non tantum omnia pulmonum ulcera persanare, sed & hominem valde pinguem reddere asserit. Rectè in hanc rem Grotius Epistola 25. ad Gallos. Novum philosophantium genus Chimici digni ob multa insigniter reperta laude & gratia, ni utrumque corrumperent nimia pollicendo. At Antonides von der Linden in præfatione libri de scriptis medicis: Laudes immodicæ medicinarum chymicarum primo inflant hominum spes, deinde destituunt.

De lacte quod scribit Galenus 3. de medicament. facultat. cap. 16. & 5. Method. medend. cap. 12. 7. m. m. cap. 6. & post hunc practici ferè omnes, non equidem videntur esse de nihilo, quatenus serositate sua ulcus abstergere, caseositate consolidare & aërea butyrosaque pinguedine tabidum corpus humectare creditur: At quotusquisq; Phthisicorum sine incommodo illud bibet, cum omnes fere febricitent, vel defluxionibus aut capitis dolore infestentur aut vasorum obstructionibus & flatibus detineantur, quæ conditiones usum ejus omnino prohibent.

Ultimum est optimumque remedium, si non ægris, medicis tamen ad evitandas molestias, quandoq; etiam ignominiam salutare, quo svadente Galeno 5. M. M. cap. 12. ad montem Tabias vel ex consilio Celsi, in Ægyptum ablegantur Phthisici, illic sulphureis effumigationibus, hic navigatione longa perituri. Sic hodie Medici Neapolitani quibus Tabiarum loca nimis non sint *vicina* ad aerem dello Torre *Græco* ablegant phthisicos. Sed ne modum excedat epistola, audiamus conclusum Galeni, quod habet libro 4. de loc. affect. non procul à fine: Externas putridas partes abscindere & urere possumus; pulmoni vero horum auxiliorum neutrū adhibere licet: Quapropter omnes sic affectos perire necesse est.

Et

Et 5. M. M. cap. 8. non igitur propterea, quod in perpetuo propter respirationem motu hoc viscus est, desperata curatio est, sed propter saniei ac puris vacuationem, quæ scilicet non fieri potest per pulmonem.

Et libro 4. d. loc. affect. circa finem de seipso fatetur: Homines pulmonibus ulceratis affectos & Antipatrum ipsum Medicum non potuisse à se sanari.

Receptui denique canat Ovidius:

Cernis ut è molli sanguis pulmone remissus
Ad stygias certo limite ducat aquas.

Quæ cum ita se habeant, mirum non est, quod etiam præstantissimis ut ex arte & methodo omnique cura & diligentia adhibitis remediis nihilominus interierit Nobilissimus Juvenis:

Quam difficilis enim, & quod pace secus sentientium dixerim, impossibilis sit ulcerum in pulmonibus sanatio, ex supra dictis satis constare arbitror, quanquam optarim aliter se rem habere & exstare certum aliquod hujus morbi remedium: Sic enim cum multi alii tum conjux mea, vel oculis mihi carior, ex Acherusiâ hac palude liberari posset.

Ne quid enim dissimulem, hæc ipsa dilectissimæ Uxoris calamitas scriptionem hanc mihi expressit. Cœcutire mihi videor in domestico hoc malo utinam etiam in præsagio. Mallem enim vitam Conjugis, quam fidem hujus Epistolæ servari: Sortes nostræ in manu Domini; At durum est dissolvi. Cæterum nec hoc dememini, quod de miro quodam affectu figulis plerumque familiari, recensebas.

Plumbi pollinem, quo in fictilibus incrustandis utuntur caussam malo dare rectè conjicis. Est enim nervoso generi inimicissimus. Quæso per otium integram hujus morbi historiam describere non graveris, observationibus meis, si per Te licuerit, inserendam. Intereà ut diutissimè optimèque valeas ex animo precor. Dab. Colbergæ die XIII. Decembr. Ao. M.DC.LVIII.

P. S.

Epistolæ hujus veritatem cum calamo non posset, morte confirmavit Vis Clarissimus. Cum enim in diuturnioris silentii causam inquirerem & per chirurgum ejus loci responsum urgerem, relatum mihi est, accepisse quidem literas hasce, easque iterum atque iterum relegisse, sed ob extremam virium imbecillitatem, quam ex tabe contraxerat, respondere non potuisse; Intereà tamen sæpius ingeminasse; O utinam utinam hæc aliter se haberent, sed quàm vera sint equidem nunc experior, brevi forsan

morte

morte meâ idipſum conteſtaturus, quod & paullo poſt factum eſt. Memoria Viri integerrimi ſit in benedictione.

EPISTOLA III.

De arcano antiphthiſico.

Dn. D. MARTINO WEISSIO, Sereniſſ. Elector. Brandenburgici Archiatro.

Fautori, Amico, & Collegæ ſuo Honorando.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem, Excellentiſſime Vir, Amice & Collega Honorande, auſpicatius mihi optarem ſcribendi argumentum, præter hoc, quod apud Te promere domeſtica urget calamitas, ex diuturno & pertinaci dilectisſimæ Conjugis morbo, miſerum hoc pectus meum dies noctesque excrucians. Triennium enim & quod excurrit, phthiſi ex ulcere pulmonis decumbit, necdum ulla redintegrandæ valetudinis ſpes affulget; Nullis hactenus parcitum remediis, adhibita omnia, quæ in artis poteſtate ſunt, ſed fruſtra & ſine ſucceſſu, adeò ut firmiter jam credam, utinam falſo! Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte ſanari non poſſe.

Aſſentiri videntur & Hippocrates & Galenus. Ille dum 2. Prorhetic. ſigna quæ in convalituris apparere debent, proponit, quorum nullum ferè in iis, qui profundo & inveterato pulmonum ulcere laborant unquam deprehenditur. Hic dum libro V. M. M. cap. 8. & lib. V. de locis affectis non procul à fine apertè ſtatuit, & rationibus firmisſimis evincit ulcera pulmonum eſſe inſanabilia, quod ipſum Bruno Seidelius libro de morbis incurabilibus m. p. 20. prolixius demonſtrat.

Non equidem ſum neſcius à Schenkio & aliis exempla quorundam hoc morbo ſanatorum adduci, verum & illud animo hæret, quod doctè monet Sennertus, eos debere attendere ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum thorax ſaltem laboraverit aut catarrhus & pituita in ſimilem puri ſubſtantiam illæſis pulmonibus mutata ſit.

Interea quivis hic ſua jactitat arcana, quorum ut unum tantùm promam ex Berolino Veſtro, Nobili cuidam hujus loci, ſub ſacro ſilentio nuperrimè concreditum. Accipi nimirum jubet cranium hominis triginta circiter annorum, non ita diu è furcâ ſuſpenſi, illudq; in ſubtilisſimum pollinem redigi, poſt-

postmodum in vino Rhenano infundi, singulisque matutinis & vespertinis colaturæ cyathum unum ebibi per mensem integrum continuando, sanctèq; affirmat, omnem phthisin etiam inveteratam, hoc unico remedio perfectè curari. O utinam vero! Ego de fide hujus arcani interrogatus, respondi me nec rationem hujus rei penetrare, nec experientiâ quicquam de hac cranii humani efficacia compertum habere. Ad morbos quidem capitis & nominatim ad Epilepsiam à Theophrasto ejusq; asseclis commendari, ab Erasto autem & aliis in dubium vocari, imò nec meæ exspectationi unquam satisfecisses; Ulcera autem pulmonum ab ejus usu persanari, nullibi scriptum legisse. Communicanda hæc Tecum duxi, Vir Experientissime, ut rescirẽ, an de hoc arcano tibi quicquam constet, & quid de eo sentias. Mihi valde quidem est suspectum, & vel nullũ esse vel superstitiosum aliquid & magicum alere videtur. Te si aliud & rectius hujus morbi remedium, longa docuit experientia vel ingenium, quæso in miseræ solatium Conjugis impertiri ne graveris, idque sine morâ; inducias enim radicatum hoc malum, vereor, ne sustineat. Vale & abruptæ per occasionis præcipitantiam scriptioni bonus ignosce. Dab. Colbergæ Cal. Dec. Anno M. DC. LIX.

Nobilissimo & Excellentissimo
VIRO
DN. BALDASSARI TIMÆO
DE GULDENKLEE.
Sereniss. Electoris Brandenburgici Medico celeberrimo,
Domino & Collegæ plurimum observando
MARTINUS WEISSIUS.
S. P. D.

NObilissime & Excellentissime Vir, Domine, Amice & Collega plurimùm honorande, tertius jam ad finem decurrit mensis, à quo jussu Sereniss. nostri Electoris, ut nosti, in hunc locum me contuli ad servitia Medica serenissimæ Electorali matri cum Hydrope per aliquot jam menses periculosissimè conflictanti, præstanda. Ex hoc factum est, ut domestici mei reditum indies exspectantes, literas ad me scriptas ferè omnes domi detinerent, donec tandem moræ pertæsi, & reditus incerti plerasque huc ad me miserint. Sciat igitur Exc. T. literas ipsius paucis ab hinc diebus ob eandem causam sufflaminatas, tandem mihi serò satis redditas esse, quamobrem vehementer oro, ne tarditatem responsionis negligentiæ aut oblivioni, multò minus tepido adfectui adscribat. Vita quippe nostra ut casibus, ita vicis-

ſitudinibus plus quam multis eſt obnoxia.

Vehementer autem doleo vicem amantiſſimæ tuæ uxoris inveterato, & ut arbitror, profundo pulmonum ulcere laborantis, & forſan jam miſerâ hâc conditione defunctæ. Si vivit, convaleſcentiam; ſi deſiit eſſe inter vos mollem corpori, beatamque animæ requiem & beatiſſimam tandem utriusq; conjunctionem in die reſtitutionis univerſalis ipſi precamur.

Remedium calvariæ ad phthiſin curandam nunquam adhibui, nec memini à quopiam adhibitum.

Famigerabilis ante 20. & quod excurrit annos erat Practicus, Dn. Frid. Fleckius, hic pulveri ſuo antiphthiſico cranium hominis admiſcebat, cujus tamen non erat baſis.

Lethalis plerumque eſt morbus præſertim ſi ulcus ejus ſit magnitudinis, quæ febrem continuam excitare poſſit. Interdum potionibus vulnerariis, & balſamicis auxiliis ad multos annos ſuſtẽtantur ii qui diætæ exquiſitæ ſtudent. Alii per hæmorrhoides, menſes, fonticulos diu ſervantur: Tandem conſumpti pereunt. Eadem Fati vis premit Amantiſs. quoque meam uxorem à multis jam annis.

Quis ſit ſtatus Sereniſs. Electoralis viduæ, cui jam inſervio, ob temporis anguſtiam enarrare nequeo. Omne morbi hiſtoriam coràm exponet Nobiliſſima Domina Kleſtia, communis noſtra Patrona, quæ actionibus & paſſionibus noſtris interfuit.

Cæterum animitus gaudeo Exc. T. amicam adhuc mei memoriam conſervare inter tot Patriæ turbas, eritq; porrò gratiſſimum, quando amicitiam hanc noſtram omni amoris & officiorum genere, adeoque crebriori quoque literario affatu refocillatam & ſtabilitam videro. Quod reliqvum eſt, Excell. T. ex voto vivere & valere jubeo, manſurus.

Ejusdem Obſervantiſſ.
Croſnæ 24. Jan. An. 1660.

EPISTOLA IV.

De phthiſi.

Excellentiſſimo & Experientiſſimo
DN. D. FRIDERICO MOLLERO,
Medico Electorali in caſtro Cüſtrinenſi,
Fautori, Amico & Collegæ ſuo obſervando.
BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.
S. P. D.

Excellentiſſime Vir, Amice & Colle-

Collega obſervande, amicitias etiam ſilentio quandoque diſſolvi, Euripides in Troadibus queritur; Idem ne pactæ olim inter nos, cum Sedini eſſemus, fidei eveniat, literario hoc affatu præcavendum duxi, quanquam triſti & niſi propitium Numen interveniat, luctuoſo mihi argumento: Etenim ut promam quod me premit; Conjux mea ante quinquennium & quod excurrit, ingraveſcente autumno in pleuritidem dextri lateris incidit, adeo vehementem, ut noctes dieſque usque ad decimum morbi inſomnes duceret; Excepit vigilias contumaciſſimas delirium eaque virium & naturæ jam quaſi ſuccumbentis debilitas, ut ſputum omne detineretur, nec quicquam per alvum urinasq; & ſudores evacuaretur; Undecimo ſupervenit ſomnꝰ profundus, qui cùm in tertium usq; diem ſine interruptione protenderetur, veterni metu, artis operâ excutiendus erat. Ex eo remiſêre lateris punctiones & reliqua ſymptomata omnia, ſubitâ quidem & adſtantibus plauſibili, at mihi valdè ſuſpectâ mutatione: Etenim cum nihil materiæ rejectum vel per μετάστασιν, ut aliquando fit, ad parotides vel glandulas & articulos translatum eſſet, in empyema degeneraſſe facilè colligebam, ſuſpenſum tamen me tenuit reſpiratio ſatis libera, tuſſisque rara & per intervalla tantùm leviter affligens, ſputum etiam album, tenue, paucum, fœtoris expers nec purulentum, præſertim cum & ægra melius indies habere videretur & brevi eousque revaleſceret, ut ad conſuetas operas rediret, & per integram hyemem & æſtatem ſubſequentem nihil prorſus eorum, quæ Empyematicos comitari ſolent, præter tuſſiculam, ſentiret, etiam quoad reliquam corporis conſtitutionem ſatis firma, vegeta, & ad quasvis actiones, quæ ſecundum naturam ſunt, expedita.

Interea dum ſic benè ſperamus, ecce circa ſolſtitium brumale magna ſaniei ſanguinisque rejicitur copia, manifeſtaque deinceps ſe produnt phthiſeos indicia, cui ſanandæ etſi multa & exquiſita hactenus adhibita ſint remedia, nihil tamen profectum, morbo indies in pejus vergente, ægrâque calore hectico totum corpus depaſcente, ad extremam fermè maciem redactâ, ut deſperata jam videatur ſanitas. Ego cum nihil intermiſerim quod ad morbi curationem quovis modo facere poterat, nec in totâ praxi meâ, quam triginta ſeptem annis exerceo, quempiam ulcere pulmonum affectum integræ ſanitati reſtitutum viderim, tandem in eam deveni ſententiam, phthiſin propriè ſic dictam, quæ cum pulmonis exulceratione conjungitur

tur, humanâ arte perfectè sanari nõ posse, motus imprimis rationibus, quas adducit Galenus lib. 5. m. m. c. 7. & lib. 5. de loc. affect. non procul à fine: Avicennas lib. 3. Fen. 10. tr. 4. c. 8. Bruno Seidelius de morb. incurabilib. m. p. 20.

Equidem non sum nescius gloriari quosdam de morbi hujus victoriâ, verùm an perfecta & constans fuerit sanatio, ob rationes à Galeno 5. m. m. c. 8. adductas, non parum ambigas; Quamvis enim interdum inducatur callus ægerq; curatus videatur, levi tamen quavis occasione, ut habet Galenus lib. 4. de loc. affect. c. 5. amovetur & ad pristinam dispositionem redeunt ægri: Nec de nihilo est quod monet Sennertus, decipi quandoq; Medicos, dum pulmonem exulceratum putant, cùm thorax saltem laboret & pituita in pulmonibus, in similem puri substantiam, illæsis pulmonibus mutata sit. Et quomodo sanetur ulcus, cùm tussi, sine quâ sanies rejici nequit, pulmones subinde lacerentur, & medicamenta integris viribꝰ ad pulmones pervenire neutiquam possint. Ipse Galenus 4. de loc affect. circa finem apertè fatetur, Homines pulmonibꝰ ulceratis effectos, & Antipatrum ipsum Medicum, non potuisse à se sanari. Et paulò post subjungit, externas putridas partes abscindere & urere possumus, pulmoni verò horum auxiliorum neutrum adhibere licet: Quapropter omnes sic affectos perire necesse est. Hæc & alia quæ adducere nimis longum foret, me movent, ut omninò persuasum mihi habeam, ulcera pulmonum profunda insanabilia esse, quatenus insanabile pro eo sumitur, quod ad pristrinum statum reduci nequit. Optarem equidem, cùm aliorum, tum svavissimæ Conjugis bono, secus se rem habere & exstare aliquod morbi hujus remedium! Verùm in morbo desperato quid voti juvat esse prodigum? Effundere tamen apud Te, Vir Excellentissime, volui has querelas, ut ab Amico solatium, à Medico consilio ferrem; Utroque si me beaveris, ingens dolori nostri succrescet lenimentum, quo ipso & amoris elucescet constantia. Vale. Scribo Colbergæ pridiè Kalend. August. An. M. DC. LXI.

Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiatro, Domino, Fautori, Collegæ & Amico suo observandissimo.

FRIDERICUS MOLLERUS, D.
S. P. D.

NObilissime & Excellentissime Vir, Domine Fautor, & Amice obser-

servandissime, Amicitiam Sedini antehac inter nos contractam nihil decrementi ex infrequenti literarum commercio esse passam, nec passuram, non fallaci auguror conjecturâ, siquidem illa nititur honesto (jucunda enim & utilis raró altiores agit radices) & communi auxiliandi studio, atque ideò ex sententiâ Philosophorum est vera & immortalis. Cujus intuitu meritò me afficit Conjugis dilectissimæ morbus Chronicus, selectissima remedia elidens, infortunium sanè non mediocre. Nihil magis in votis habeo, quàm ut aliquod remedium malo huic accommodum adforet. Verùm ejusdem semper fui sententiæ, pulmones exulceratos nullam admittere sanationem perfectam, calore hectico corpus depascente. Remedium si aliquod præscribere conarer, cum Nobilissimam T. Excellentiam omnibus salutaribus satis superque instructam sciam medicamentis, noctuam mitterem Athenas. Interea ut suavissima Conjux diu adhuc superstes solatium senili ministret ætati, precor ex animo. Quàm graviter luctuosus Conjugis discessus Mariti afficiat animum, expertus sum, cùm ante sesquiannum mea fato fungeretur Uxor desideratissima. Cujus inflicti vulneris, si aliqua obduci poterit, cicatricem aspectus viduorum Matre liberorum subinde solet refricare. Patienter tamen quod mutari nequit, feramus, fas est. Mitto unà concionis funebris exemplar, quod, quia absente Bibliopego compingi non potuit, ne ipsi impolitiæ detur, rogat obnixè.

Gratissimo & laude dignissimo edendarum observationum cum Nobiliss. T. Excellentia occupatur opere, carmen annectare volui; equidem exiguum, cum vena mea Poëtica ferè omni exhausta sit sanguine, attamen intemerati affectûs tesseram. Quod, ut benevolâ excipiatur manu, voti mei caput est. Vale. Dabam Cüstrinæ pridie Iduum Augusti, Anni M. D. LXI.

EPISTOLA V.

De phthisi & vermibus per vomitum & secessum rejectis.

Viro eminentissimo

DN. D. GWERNERO ROLFINCIO

Philos. & Med. in almâ Salanâ Professori celeberrimo, Seniori & Decano, Archiatro Saxo-Vinariensi, Domino, Fautori & Amico suspiciendo.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & Cultum.

POstliminio quasi & seriùs Tuis respondeo, Vir Excellentissime, Amice omnium desideratissime, & hoc quidem non oblivione aut neglectu, sed studiò, veritus ne in publica peccem commoda, quibus augendis promovendisq; quàm strenuè desudes, sublimioris ingenii, quæ profers, ostendunt monumenta. Etsi autem multis nominibus gratæ mihi fuerint literæ tuæ, nullo tamen magis, quàm veteris amicitiæ & necessitudinis memoriâ, cujus perennitatẽ, ut meâ ex parte spondeo, sic reciprocam mihi polliceor. Valdè inter alia placuit consilium tuum de palpebrarum paralysi, nec omisissem sectionem illam in modum crucis, tuo suasu experiri, cum & ipse æger annueret, imò expeteret, nisi reclamasset Conjux & liberi periculum exinde metuentes: Intereà quædam ab Excellentissimo Riverio præscripta tentavimus, & inter hæc vesicatorium ex Cantharidibus toti capiti deraso instar cucuphæ admovim⁹, sed sine successu, quin poti9 ingenti cũ dolore, quem superveniens stranguria & postmodum mictio cruenta excitavit. Negat Sennert⁹ Cantharides extra applicatas vesicæ nocere & sanguinis mictum excitare, verum aliud non solùm in hoc ægro, sed aliis observavi, raro tamen & tunc solummodo cum repetitum vel copiosiùs applicatæ essent.

Cæterùm ut etiã ex iis quæ dom9 & Larium meorum sunt, quædam apud te Amicum & Medicum promere liceat, ingens me premit calamitas ex morbo dilectissimæ Conjugis, quæ integro quinquennio, & quod excurrit phthisi ex ulcere pulmonum decumbit. Adhibui varia & præstantissima quævis contra hunc morbum, ut creditum hactenus est, facientia Medicamenta, sed frustrà & sine juvamento; Hinc in eam tandem deveni sententiam, phthisin ex ulcere pulmonum incurabilem esse, non quidem propterea, quod in perpetuo ob respirationem motu est pulmo, sed ob puris evacuationem, quæ cùm absq; tussi fieri non possit, non video quâ ratione conglutinari queat ulc9. Medicamenta etiam quæ ulcerum curationi idonea sunt, ulcus contingere nõ possunt, & per medium intervallũ vim suam amittunt, & quacunq; etiam qualitate sunt prædita, nunquam huic affectui accomodari possunt. Etenim medicinæ frigidæ, ut habet Avicennas lib. 3. Fen. 10. tr. *4. c. 18.* sunt tardæ, nec penetrantes, *calidæ* augent febrem, exsiccati*væ* nõ conveniunt hecticæ, humectativæ autẽ consolidationem *ulcerũ* prohibent. Id quod & Syl*vaticus* noster observavit, cujus cent. 2. Consil. 40. hæc sunt verba: Cuilibet etiam leviter in arte versato patere potest. Ulcus pulmonum Curationem non admittere, cum ratione loci in alto posi-

positi, ad quem difficulter perveniunt medicamenta, tum & magis ob continuum motum pulmonum, non solùm ratione respirationis, sed etiam ratione expulsionis materiæ per tussim, atque potiori ratione ob continuam fluxionem materiæ & indicationes contrarias à putridâ desumptas, illis, quæ desumuntur ac ulcere, exsiccantia postulante, quæ à putridâ & macie prohibentur. Et licet à Valesco de Taranta, Valeriola & aliis exempla quorundam hoc morbo sanatorum adducantur, veram tamen & perfectam eam sanationem fuisse, ob rationes à Galeno s. m. m. c. 8. allegatas, verisimile non est. Quamvis enim interdum accidat, in ipso ulcere fieri rem quandam callosam, ita ut curatus videatur affectus, levi tamen quavis occasione, ut ex Galeno 4. de loc. affect. cap. 5. habemus, hæc amovetur, & ad primam dispositionem redeunt ægri.

Sæpè etiam decipiuntur Medici, dum pulmonem exulceratum putant, cum thorax saltem laboret, & pituita in pulmonibus cumulata, in similem puri substantiam illæsis pulmonibus mutata sit.

Quod autem nonnulli inter phthisin incipientem & confirmatam distingunt, illamque curabilem, hanc exitiosam esse censent, negari quidem simpliciter non potest. Verùm quotusquisque latentem hunc affectum mox inter initia deprehendit. Est enim, si quis alius in principio cognitu perquam difficilis, & sub specie catarrhi plærisque imponit.

Sed est & aliud quod me sollicitum tenet, modo querelas seu miserias meas confidentiùs in sinum tuum effundentem audire non sit molestum.

Præter alia quæ tabidis supervenire solent symptomata, novissimè vehemens ægram prehendit præcordiorum angustia, cardialgiæ non absimilis, paullò pòst magna vermium minutissimorum, quales ascarides esse solent, copia, vomitu, mox & per alvum rejecta, & excernuntur adhucdum quotidie plures, quandoq; etiam per tussim rejiciuntur non pauci, ut incertum sit, quâ in corporis parte generentur; Sanè insignem internorum putredinem adesse, nullum est dubium, & vereor non solùm intestinis, sed & pulmonibus produci tetra hæc animalcula.

Quicquid sit, rem fecerit Excell. Tua mihi gratissimam, si judicium suum de his, non minus ac de morbo principali mihi exposuerit, & ut exponat transmittatque obnixè rogo. Optarim & remedium, sed fermè despero; Si tamen singulare quid

circa

circa utrumque affectum Exc. Tua, observavit, quæso in miseræ solatium Conjugis communicet, & sic quàm optimè valeat. Scribo pridie Nonarum Julii Anno M. DC. LXI.

Nobilissimo & Experientissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO de GÜLDENKLEE,
Fautori observando
DN. GUERNERUS ROLFINCIUS, D.
S. P. D.

NObilissime, Excellentissime Vir, Fautor observande, gratæ fuere tuæ incolumitatis nunciæ literæ. De invaletudine dilectæ uxoris doleo. Nihil moneo, quia literæ tuæ incuriâ sepositæ, ut earum compos jam fieri nequeam, aliàs lubens gratificarer.

Non intermittam tamen primâ occasione. Interea loco carminis mitto epistolium casibus tuis, si ita visum fuerit præfigendum. DEUS te servet. Dabam Jenæ XV. Kal. Septembris. Anno M. DC. LXI.

EPISTOLA VI.

De phthisi ex Ulcere pulmonum.

Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO de GÜLDENKLEE.
Domino & Amico suo observandissimo,
JACOBUS FABER, D.
S. P. D.

EXcellentissime Vir, Domine & Amice Honorande, non dubito Illustrem Dominum Campimareschallum tuâ intercessione minus ægrè laturum, quod consultationi hodiernæ non interfuerim: Etsi enim id hesternâ die promiserim, tamen ob gravem pectoris pulmonumque affectum, tussim molestissimam, difficilem respirationem, aliaque symptomata, quibus & febris hâc nocte accessit, lecto surgere non valeo, multo minus domo egredi. Diu jam est, quod ex catarrho acri & salso pulmones exulcerante phthisin contraxi, cui sanandæ etsi omnem impenderim operam, multaque cùm à celebrioribus Practicis, tum à me ipso excogitata usurpaverim remedia, nihil tamen obtinui, malo indies in pejus labente, adeò ut planè jam desperem. Incurabile enim hoc malum esse in me sentio & in aliis sæpè expertus sum. Et quomodo sanentur pulmones, qui in perpetuo sunt motu & tussi subinde lacerantur, cùm & medicamenta integris viribus ad locum affectum penetrare non possint: O quàm verè olim Galenus 4. de locis affectis non procul à fine; Omnes pulmonum

num exulceratione affectos perire necesse est. Mirè quidem Celsus navigationes longas commendat, sed puta illas intelligi, quibus per Acherontem, stygem & Cocytum ad campos Elysios trajicitur, & unde, ut Seneca loquitur, nemo cum semel venit, potuit reverti.

Equidem non alio me ab hoc malo liberatum iri remedio, jam prævideo ac proinde vasa colligo, tranare paratus quando summo illi Navarchæ placuerit, utinam facili & beato ad cœlestia transitu! Tu interea, mi Amice, melius vale, ut per Te & alii, maximè Illustris Dominus Campi-Mareschallus valeat! Scribo ægrâ manu capularius senex. Sedini die XV. Julii Anno M. DC. XXXVIII.

EPISTOLA VII.

De Peripnevmonia.

Ad

Excellentissimum & Clarissimum

DN. D. JOHANNEM MARCUM PRACTICUM COSLINENSEM &c.

LIbellos, quos nuper mihi communicasti Clarissime Domine Doctor, Fautor & Amice honorande, non sine voluptate legi, imprimis Dubravium de piscinis & brevi faciam periculum in positione seminariorum pro Cyprinis in Hortulino meo: Valde enim delector hoc genere piscium, quamvis sciam non parum succi excrementitii continere. Sanis omnia sana, & quæ ventriculus avidè appetit, plerumque benè concoquit, modo absit nimium illud, naturæ inimicum.

De morbo & morte Pharmacopœi nostri Domini Laurentii Trederi, Viri sanè integerrimi & solertissimi, breviter hæc habe.

Die XXV. Octobris circa meridiem insigni quadam pectoris angustiâ cum dolore gravatico ad spinam usque pertingente subitò prehendebatur; adeò ut non nisi erectus spiritum ducere posset crebrâ cum anhelatione. Ego sub vesperam accersitus, pulsum deprehendi magnum & languidum, facies & genæ rubore videbantur suffusæ, oculi & venæ temporum tumidæ, tussiebat sæpè & ferociter, maximè verò de respirationis difficultate & siti quærebatur. Febri namque ardebat acutissimâ.

De his omnibus cum pulmonum inflammatione sive peripnevmoniâ ægrum affici haud obscurè colligerem, illicò ad revellendum, evacuandumque affluentem sanguinem phlebotomiam basilicæ in brachio institui. Mox & Enema

ma ad avertendum à pectore materiæ impetum præscripsi.

Hinc omni conatu in id incubui, ut pectus à molestissimo liberaretur onere, febrilisque ardor vires admodum dejiciens, restingueretur. Exhibitur hoc nomine potiunculâ.

℞. *Syr. ex succ. violar.* ℥iiij.
flor. Rhead. ℥ij.
Spir. ♀*is acid. gt. XXI.*

M. Exactissimè ut colorem acquisant purpureum, postea add.

Aq. farfar. scabios. Capill. ♀*is*
Card. bened. fragor.
Papav. erratic. ana ℥iiiß.

Misc. pro sex dosibus, manè, post meridiem & vesperi assumendis.

Interea singulis horarum momentis ad accelerandam materiæ maturitatem, promovendasque expectorationes tantillum Eclegmatis datum est.

℞. *Syr. capill.* ♀*is, Violar. ana* ℥ij.
Syr. de liquirit. Hyssop. ana ℥i.
prass. ℥ß.
Succ. liquir. depurat. ʒi.
Aq. tussilagin. scabios.
Violar. ana ℥ß. *M. F. lambitivum.*

Cum sputum esset valdè crudum & tenax, Looch de caulibus cum tantillo oxymellis simplicis sæpiusculè delibandum commendavi.

His ita præmissis ad ferventiores humores subducendos lenitivum ex decocto pectorali, cassiâ & syrupo violarum solutivo exhibui, repetito subinde alterantium & expectorantium usu, quo fine & topica quædam ex lenientium, emollientium & discutientium censu adhibita.

Pro virium refectione aquam meam cordialem frigidam cum Julepo violarum & confectione Alkermes per intervalla assumendam præscripsi.

Ad sitim quæ vehementer urgebat compescendam dedi Jolabium pectori & palato non ingratum.

℞. *Rad. liquirit. succul.* ʒiij.
Sem. fœnicul. ʒi.
Sacchar. cand. alb. ℥ij.
Aq. fontan. ℔vi.

Ebulliant semel atque iterum; In colatur. dissolv.

Syr. violar.
flor. Rhead. ana ℥ij.
Spir. ♀*is gt. XXV. M.*

Victûs rationem laudavi humectantem & refrigerantem ex cremore ptisanæ hordeaceæ, jusculis consumatis gallorum, caponum, carnium vitulinarum, amygdalarum dulciũ & aliis optimè nutrientibus quibus subinde aliquid succi granatorum dulcium additum. Sed frustrà omnia; prostratis namque morbi & symptomatum violentiâ viribus die septimo morbi Fatis concessit Vir optimus, cujus animæ bene sit in Domino.

In

In defuncti locum surrogatus est à Senatu filius Antonius, artis pharmaceuticæ satis peritus. Alter enim natu major Pforzheimii peste exstinctus est.

Si etiam illi moriuntur qui Pronæam domi habent in pyxide & panacæas ipsi fingunt manibus.

Audio & vestrum pharmacopœum gravi morbo detineri: Curet nunc seipsum Medicus; nosti enim quàm temerario ausu falcem in nostram etiam messem immittat πολυπράγμων. Vale scribo Colbergæ d. XI. Decemb. Anno M.DC.XXXVI.

EPISTOLA VIII.

De pleuritide periculosâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Conjux mea, dilecte Frater, pleuritide dextri lateris lethaliter decumbit, nec ulla salutis spes, præter divinum auxilium, superest, cùm & sputum omne retineatur, calorq; febrilis intensissimo & continuo æstu radicale humidum in extenuato corpusculo totum exurat, quin & vigiliæ perpetuæ, punctiones pectoris acutissimæ, tussis molestissima aliaq; symptomata gravissima vires dejiciant, omniaq; interitum minentur. Ego verò mœrore ferè non consumor, oblitus comedere panem meum, & brevi defunctam sequar, non equidem invitus, sed ex voto promptoq; & parato animo.

Tu interea, mi Frater, lachrymis meis preces tuas miscebis, Deum veneratus, mihi dulcissimam Conjugem, liberis matrem desideratissimam maximeque necessariam, forsan & tibi, dilecte Frater, amicam, quantum novi, nunquam non benè cupientem, servet, & ex Acherusiâ palude potenti suo brachio retrahat ac liberet.

Cæterum ut descriptionem tincturæ meæ antipleuriticæ mihi transmittas peto. Memini enim penuario meo pharmaceutico, quod penes Te est, insertam. Manuscripta autem mea inter has angustias perquirere non possum. Vale. Scribo tristi consternatoq; animo. Colbergæ die VI. Novembr. Anno M. DC. LVI.

Descriptio Tincturæ antipleuriticæ.

℞. *Flor. papav. errat.* Mij.
Affund. aq. Taraxic.
scabios.
Card. ben. ana ℔i.
heder. terrestr. ℔ß.

Spir. ♀is. q. s. ad gratam aciditatem; Mixta stent in loco calido per Horas vii. postea filtrent. Add.
Syr. flor. Rhœad. ℥iij.
Succ. Sanguisorb. depurat. ℥ij. M.

EPISTOLA IX.

De compendiosâ pleuritidis curatione.

Ad
Amplissimum & Consultissimum
DN. GEORGIUM CYRIACUM.
Dicasterii Schiefelbeinensis Præsidem &c.

Amplissime & Consultissime Vir, Amice suavissime, quæ contra tussim nuper misi pharmaca benè cessisse, gratum est: Nunc pleuritidis, cui te obnoxium scribis, succinctam & sæpius à me expertam curationem sic habe.

I.

Quamprimum dolor pungitivus sive in dextero sive sinistro latere cum tussi, respiratione frequenti, & calore totius seu febri percipitur, hæc enim pathognomonica hujus morbi signa sunt, illicò vena in brachio lateris oppositi ad revulsionem aperienda, ita tamen ut postea etiam in brachio lateris affecti derivationis gratia sanguis mittatur, si vires ferant, nihilque prohibeant.

II.

Hinc si ex sanguine detracto aut aliis indiciis cacochimiam subesse constat, lene aliquod purgans ex decocto foliorum senæ cum passulis aut mannâ vel cassiâ exhibendum; sin minus sufficit Enemate alvum eluere apertamque servare.

III.

Postmodum alterantia & specifica antiplevritica assumenda, quibus & expectorantia exspuitionemque promoventia, admiscenda. Si materia sit tenuis & acris, paretur tale decoctum.

℞. *Rad. althea. liquirit. ana* ℥ß.
Flor. bellid. violar. papav. errat. buglosss. ana mß.
Passul. minor. ℥i.
Jujub. Sebasten ana No. IX.
Sem. 4. frig. maj. ana ʒi.
Malvæ ʒiß.

Incisa ex conquass. coq. ex s. q. aq. hordei.

℞. *Colatur.* ℔iß. *Add.*
Syr. violar. de jujub.
Flor. Rhead. ana ℥i.
Spir. ♁is acidi gt. XXV.

M. Detur haustus manè & vesperi: reliquo tempore proderit sæpiusculè mixturæ sequentis cochlear unum atq; alterum delibare.

℞. *Aq. nostr. antipleurit.* ℥iiij.
Card. bened.
Scabiosæ ana ℥ij.
Syrup. violar.
flor. Rhead. ana ℥i.

Succ. citr. accidi q. s. ad gratum & subacidum saporem. Ne mirere quod succum citri ad aciditatem usque levem admisceam: Egregiè enim expectorationes promovet, calorem febrilem temperat, & si quæ subest malignitas eidem resistit, id quod expertus scribo. Utiles

les ſunt etiam in materiâ tenui Rotulæ diatragacanthi frigidi, & Sacchar. violatum cryſtalliſatum.

Si materia craſſa ſit & tenax, propinetur ſequens mixtura.

℞. *Aq. ſcabioſ.*
Card. bened. ana ℥iiij.
veronic.
tuſſilagin. ana ℥iij.
Syr. de liquirit.
Capill. ♀is
de hyſſopo ana ℥iß.
Oxymel. ſimpl. ℥ij.

M. pro 5. doſib. manè & veſperi ſumendis.

Interea ſingulis ferè horarum momentis delibet Looch de farfara vel rotulas diaireos aut pectorales noſtras.

In utrâque causâ prodeſt pulvis noſter antipleuriticus ex aquâ florum Chamæm. ſemel vel bis de die aſſumtus; Nec minoris efficaciæ eſt Emulſio.

℞. *Sem. Card. bened.*
Card. Mar. ana ʒiiß.
papav. alb.
Melon. excorticat. ana ʒiß.
Aq. Card. Mariæ ℥iiij.
papav. errat.
Scabioſ. ana ℥iß.
Hyſſopi ℥i.
M. F. Emulſio
Add.
Pulv. noſtr. pleuritic. ʒi.
Sacch. cand. violat. ℥ß. *M.*

IV.

Extra applicentur quæ dolorem leniunt, & materiæ concoctionem promovent.

℞. *Medull. cervin.*
Ol. chamæmel.
amygd. dulc. ana ℥ß.
Ungvent. dialth. ʒvi.
Ceræ parum M. F.
linimentum.

Si dolor ſit vehemens applicetur Emplaſtrum diachylon ſimplex alutæ tenui inductum, quod nunquã non ſalutare deprehendi omiſſis omnib⁹ aliis topicis.

V.

Dum hæc fiunt vires ſubinde reficiantur, partim medicamentis cordialibus & confortantibus, partim alimentis.

Inter cordialia excellit aqua mea cordialis frigida cum ſyrupo violarum edulcorata, Emulſio perlarum Cratonis & confectio Alkermes.

Inter alimenta primatum in hoc morbo obtinet ptiſana hordeacea, & Emulſiones amygdalorũ dulciũ cum aquâ hordei & Saccharo cand. præparatæ. Juſcula item cereviſiarũ tenuium & carnium cum ovi luteo & Saccharo cand.

Morbo remittente & carnes pullorum, caponum, gallorum, aviũ & piſcium ſalubrium concedi poſſunt. Exulent calida, acria, ſalſa & adſtringentia. Vinum ante declinationem morbi non permittatur.

Potus vitetur frigidus actu, con-

fert cerevisia tenuis & imprimis Hydromel cum aceto & Saccharo in hunc modum præparatum.

℞. *Mell. virgin.* ℥ij.
Sacchar. albiss. ℥iß.
Acet. vin. optim. ℥iij.
Aq. fontan. puriss. ℔vi.

Coquantur & probè despumentur, posteà colentur.

Hac methodo, hisque remediis quam plurimos feliciter curavi, nec memini quenquam ex pleuritide mortuum, qui tempestivè & ex præscripto his medicinis usus est.

Cæterùm cùm meliùs sit, ut Jurisconsulti loqvuntur, intacta servare jura, quam post vulneratam causam quærere remedium, svadeo temperanter & sobriè vivas, omnia cruda, excrementitia & quæ difficilis sunt concoctionis & pravi succi, ut & calida, salsa, acria &c. devites, & ne humores vitiosi præsertim biliosi cumulentur, singulis annis verno & autumnali tempore leni pharmaco corpus evacues, quin & phlebotomiam ob calidam jecoris intemperiem & plethoram admittas. Intereà à vini quoq; meracioris largiore potu, ab exercitiis corporis vehementioribus, ab intenso frigore & æstu, & imprimis à nimiâ vocis contentione abstineas, quæ in foro & judiciis non solet esse infrequens, & Hortensio Oratori pleuritidem & ex hac mortem intulit.

Hæc breviter & candidè circa curationem & præservationem acutissimi hujus morbi monere volui; DEUM precatus non solùm ab hac, quam metuis, laterum ægritudine, sed & aliis morborum insultibus diutissimè immunem præstet! Vale Scribo Colbergæ d. XXVI. Novemb. Anni M. DC. XXV.

EPISTOLA X.

De Febri malignâ cum suspicione pleuritidis.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Medico Electorali.
CHRISTOPHORUS COCHIUS, D.
S. P. D.

INvitus istas ad Te occupatissimum mitto, precibus Viri cujusdam Nobilis adductus: Filius namq; ejus ante triduum rigore primùm, mox ingenti calore totius, cum præcordiorum angustiâ, respiratione difficili, vigiliis, siti incompescibili, ciborum fastidio & nauseâ, aliisque symptomatibus gravissimis, apud nos decumbere cœpit: Heri de lateris sinistro dolore quæstus tussit & pituitosa rejicit sanguine mista; Alvus cum adstricta esset, clystere injecto multa egessit adusta & fœtida. Nocte præteritâ bis passus est deliquium, sed leve. Videtur pleuritis subesse, sed punctiones laterũ sunt nullæ, quales in hoc affectu

ſolent, dolet tamen pectus. Tu, Mi Amice, tuum judicium nos doce, & medicamentorum quicquid ex uſu videbitur, transmitte, noſti namq; quam pharmacopolio noſtro ſit curta ſupellex, quin & de venæſectione quid in hoc caſu ſtatuas adſcribe. Octodecim annorum eſt ægrotus, conſtitutione corporis ſatis firmâ. Laxativum die morbi ſecundo exhibui bono ſucceſſu. Cæterùm vale, Vir Excellentiſſimè, & Tui obſervantiſſimum ama. Dab. Rügenwaldæ d. XXI. Februa. An. M. DC. XXXII.

Excellenti & Clariſſimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO COCHIO,
Phil. & Medic. D.
Amico & conterraneo
ſuo dilecto
BALDASSAR TIMÆUS V. G.
S. P. D.

AFfectum quem deſcribis, amiciſſime Fautor, febrim acutam continuam & cũ malignitate quadam conjunctam eſſe ex ſignis abundè conſtat. De pleuritide verò dubitari poteſt, cum abſit dolor lateris punctorius; Quia tamen tusſis cũ ſputo ſubcruento, difficili reſpiratione & calore totius ægrum affligit, nec laterum dolor omnis abeſt, cautè procedendum: Solent enim punctiones inter initia apud quosdam non eſſe adeò vehementes, præſertim ſi ſangvis pituitoſus occaſionem malo dederit. Tutiſſimum erit iis, quæ febribus malignis conveniunt miſcere antipleuritica & thoracica, præſertim cùm pectus multis viſcidis & pituitoſis humoribus ſcateat.

Evacuato igitur corpore, quod jam factum eſſe ſcribis, commodè exhibebis Emulſionem Cratonis ex ſeminib' Cardui benedict. Card. Mariæ, napi, citri &c. cum aquis cõvenientibus extractam, addito pulvere noſtro antipleuritico & lapide Bezoar, cujus quanta in febribus malignis & pleuritide ſit vis, ex Guilhelm. Fabricio Cent. 4. obſervat. 25. procul dubio noſti, ſitim compeſces modò decoctum Cornu Cervi cum Syrupo acetoſitatis citri & flor. Rheados, modò Tincturam noſtram antipleuriticam per vices exhibendo, & cùm materia ſit craſſa & viſcida, ſubinde aliquid incidentium expectorationesque promoventium admiſcebis, quin & pectus & latera linimento convenienti inungenda, maximè artem malignitati per Bezoardica reſiſtendum, quo fine & cordialia ſæpiuſcule exhibenda, inter quæ excellit aqua noſtra cordialis ex ſuccis, addito tantillo confectionis de hyacyntho vel Alkermes.

Venæſectioni amplius vix locus eſt elapſo jam ni fallor quintiduo & inſtãte criſi. Plura nõ addo, ne noctuas Athenas. Vale ſcribo occupatiſſi-

tiſſimus. Colbergæ. d. XXII. Februar. Anni. M. DC.XXXII.

EPISTOLA XI.

De Aſthmate.

ad

Clariſſimum & doctiſſimum

VIRUM

DN. GEORGIUM RABENIUM.

Scholæ Treptovienſis Rectorem.

ASthma, cum quo colluctaris, Clariſſime Vir, Amice dilecte, ab humore pituitoſo, viſcido & craſſo, bronchia pulmonũ pertinaciter obſtruente & comprimente excitatur, id quod ex difficili & anhelosâ reſpiratione cum ſtertore, ſtrepitu & tuſſi conſtat.

Noctu autem exacerbatur, quia hoc tempore pituita movetur. Curatu perquam difficile eſt, præſertim in hac ætate, qua quinquagenario major es, ſenes enim ſecundum Hippocratem 2. aphor. 40. Aſthma ferè comitatur ad mortem.

Utut ſit, non tamen omninò deſpondendus animus modò vires integræ ſint & firmæ. Multa mihi cum hoc hoſte lucta, obtinui tamen quandoque in conflictu palmam.

Aciem ſic inſtruxi.

1. Ægrum elevato capite & pectore in loco mediocriter calido, magis tamen ad frigiditatem inclinante, collocandum præcepi.

2. Mox ad revulſionem humorum ſuperna petentium frictiones magnas & ligaturas in partibus inferioribus inſtitui.

3. Hinc thoracem oleo amygdalarum dulcium, irino & cheirino invicem cum extracto croci mixtis, largiùs & repetitim inunxi.

4. Ex hoc dedi potiunculam ex ammoniaco, quæ ſic habet:

℞. *Aq. hyſſop.* ℥iiij.
Vin. Rhenan. alb. ℥ij.
D*iſſolv. in his ſupr. ign. lent.*
Gumm. ammoniac. ℨiß.

M. F. potiuncula pro 2. doſib. Sed ut quod res eſt fatear, magis profuit ſperma Ceti ex cereviſiâ calidâ drachmæ unius pondere ſumtum.

Plura ſunt quæ hinc inde à Practicis commendantur, ut oxymel ſquilliticum, oleum Amygdalarum dulcium, angelicæ, ſyrupus Nicotianæ, Decoctum Zedoariæ, Extractum Card. benedicti, Enulæ, Gentianæ, Croci, Balſamus ♀is, flores aſæ ducis, oleum Magiſtrale Sacchari, Aqua Aſthmatica Rudolphi Imperatoris & alia, ſed pauca ex his famam ſuſtinent. Inſtar omnium eſt ſperma Ceti, quod me nunquam fefellit, modò non ſit rancidum.

5. Ad revellendam è pectore mate-

materiam alvum balano acri vel Enemate sollicitavi ex decocto conveniente, addito agarico, hierâ simplici, sale gemmæ, vel croco metallorum, prostratis tamen virib⁹, monente Septalio, ab his abstinui.

6. Venæsectionem raro tentavi nisi in robustis & plethoricis, satiùs esse ratus eandem in tempus intermissionis differre, nisi summa urgeat necessitas. Cucurbitulas tamen revulsionis & aversionis gratiâ applicandas interdum consului, nec sine successu.

7. Interea ad sitim, quæ ægros propter crebriorem respirationem vehementer urgere solet, restinguendam, & pituitæ excretionem promovendam exhibui Emulsum Enulatum;

℞. *Condit. rad. Enulæ* ℥iß.
Cort. citri
aurant. ana ℥ß.

Incisa contundent. in mortar. posteà affund.

Aq. Veronic.
Card. bened.
Scabios. ana ℥iiij.

Exprimantur fortissimè & colentur.

Add.

Aq. Cinnam. ℥i.
Asthmat. Rudolph.
Imperat. ℥ß. M.

His tempore accessionis feliciter hactenus usus sum: Extra paroxysmum autem præscripsi.

1. Ad viarum communium ductûs eluendos Enema conveniens vel pulvisculum ex foliis sennæ Cremore ♀ri & fœculâ Aaronis.

2. Ad præparationem humoris pituitosi, crassi & viscidi attenuantia & incidentia additis moderatè calefacientibus & humectantibus, qualia sunt syrupus de liquiritiâ Capill. ♀is, de Marubio, Hyssopo, oxymel squilliticum, Looch sanum & expertum, &c.

3. Humores præparatos primò mitioribus, pulvere scilicet Asthmatico purgante Rulandi, vel pilulis de Ammoniaco Cratonis, infuso Agarici, decocto nostro laxativo &c. Deinde fortioribus expurgavi pilulis nimirum de hiera cum agarico, cochiis, sine quibus, Extracto Panchimagogo Crollii, vel phlegmagogo nostro &c.

4. Evacuatis crassioribus totius corporis, maximè verò & pectoris impuritatibus ad materiæ reliquias absumendas, intemperiemque frigidam & humidam corrigendam exhibui decoctum Guajaci & Sassafras cum liquiritia, additis & pectoralibus & contra affectum hunc specialiter facientibus.

5. Intereà ad expectorationes promovendas præscripsi lambitivũ,

℞. *Flor. Beuzoi gr. XI.*
Extract. Enul. ℈ij.
Essent. croci gr. XV.
Succ. liquirit. depurat. ℥iij.

Syr. de hyssopo ℥iß.
Looch. san. & expert. ℥iij.
M. F. Eclegma.

Hoc fine & pectoris inunctiones institui ex tali linimento.

℞. *Medull. cervin.*
Pingved. Capon. ana ℥ß.
Unguent. dialth. ʒvj.
Ol. Lil. albor.
Cheirin.
amygd. dulc. ana ℥ß.
Pulv. Ireos Florent.
Enulæ ana ʒi.
Croci ℈i.
Ceræ parum. M. F.
Linimentum molle.

6. Cum in Asthmate pituitoso ventriculus plerumque laboret, commendavi Elixir stomachale Matthioli, aquam vitæ Anglicam, Zingiber in Chinâ conditum, radices Enulæ conditas, Elixir proprietatis P. Essentiam diatr. piper. Zedoariæ, galangæ &c.

A pastu delibandam obtuli tragæam, quæ & vapores reprimit & flatûs discutit.

℞. *Liquirit. rasæ* ʒiij.
Cassiæ ligneæ ʒi.
Sem. coriandr. ✢ *præpar.* ʒiß.
Cubebar. ʒi.
Anis.
fœnicul. ana ʒij.
Rad. Ireos florent. ʒiß.
Sacch. cand. alb. ʒiiij.
Ol. stillat. fœnicul. gr. XI.
Cinam. gr. VII.
M. F. pulvis.

Victum laudavi moderatè calefacientem & ex parte humectantē, cibos boni succi, & quadam incidendi, attenuandi, abstergendi vi præditos, piscium frequenti esu, leguminibus, lacticiniis, fructib⁹ horariis &c. interdixi.

Pro potu ordinario commendavi cerevisiam melioris grani, bene coctam & satis defecatam cum salviâ, roremarino, floribus hyssopi & radicib⁹ Enulæ medicatam: Vinum tenue, subdulce, hydromel Finnicum vel Lithvanicum Lippiense. Somnum meridianum & qui mox à cibo initur, lucubrationes, omnesque animi & corporis vehementiores mot⁹ prorsus damnavi, maximè verò crapulam & commessationes.

Et sic in multis invasionum frequentiam & vehementiam inhibui, penitus autem ab hoc malo liberare neminem hucusq; potui, id quod ingenuè fateor. Rectè veteres:

Hydrops & Asthma
Mirabile phantasma
Quod nullum curat cataplasma.

Cæterùm hæc tibi Viro Philosopho scribo, nō Medico, ne noctuas Athenas. Audio enim & Te olim Medicinam fecisse; sed cur deseruisti hoc studium? forsan quia non successit, id quod & Gerhardum movit, ut ex castris Machaoniis transfuga, Theologiæ se manciparet, magno tamē cum Ecclesiæ bono; Procul dubio & Te scholis & informandæ juventuti utiliorem DEUS prævidit. Sumus

mus telum in manu Domini, illę nos emittit quo vult: Nec cujusvis est, esse Medicũ nisi à naturâ nactus sit ingenium στοχαστικόν; Est enim aliquid in Medicinâ, quod nec scribi, nec dici potest; quamvis non minus arduum sit, imò plus, quam Trojam capere.

τοῖς παισὶ χρήσιμα ἔπειν.

Maneamus quisque in statione in quâ nos DEUS collocavit, nec falcem mittamus in alienam messem. Rectè Siracides cap. 3. Quæ præcepit tibi DEUS, illa cogita semper & in operibus alienis ne fueris curiosus.

Atque utinam moniti hujus memores forent Medicastri, quorum hodiè plurimos & ex omnium hominum ordine alit Pomerania nostra, forsan & quævis terra.

Nullos tamen magis detestor, quàm Pastores sive Concionatores quosdam, qui cùm animarum saluti consulere debebant, officii sanè gravissimi immemores corporum curam, exigui lucelli gratiâ ad se rapiunt, & sic, ut Augustinus loquitur, corpus ante tempus destruunt & animam ædificant ad Gehennam.

Elegans de his Viri Excellentissimi D. Georgii Kirstenii exstat censura, in quâ acquiesco, & Te, Clarissime Vir, qui tempestiviùs sapere didicisti, meliùs etiam & longiùs valere precor.

Dab. Colbergæ d. XV. Septembr. An. M. DC. XXVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

NOn possum equidem non gratari Tibi, Frater charissime tuæque conjugi de redditâ huic meliori valetudine, DEUM precatus, porrò eam servet & omne malum à domo tuâ avertat!

Cæterum vellem si tantum temporis negotiis tuis subinde cumulatissimis contrahere licet, de Consulis nostri Pagencopii morbo quid sentias mihi aperires. Asthmate à multis jam annis laboravit; Ast gravius affligi hac demum hyeme cœpit, adeò quidem ut lecto affixum malum teneat: Accesserunt hypochondriorũ & pedum tumor, anorexia, ructus copiosi & anxietas. Nudius tertius cum anxiè admodum totam egisset noctem, manè vomuit, atque exinde sine motu decumbit, omni desperatâ ope, nec quicquam medicamentorum ampliùs admittit. Ego septuagenarium senem ita affectum brevi peracturum puto vitæ fabulam: Tu, mi Frater, mentem tuam ut aperias ite-

rum rogo, & sic Te cum tuis bellissimè vivere & valere precor. Treptoæ Kal. Febr. An. M.DC.LIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & amorem perpetuum.

CApra nondum peperit & hædus ludit in tectis. Sic Tu, mi Frater, de recuperatâ Conjugis meæ valetudine gratularis, cùm periculo nunquam fuerit vicinior: Criticum enim hodie agit ex septenario secundum, cum signis non adeò fidis. Deus in infirmitate potens roboret miseram servetque cùm nostro, tum tuo etiam bono! Consulem vestrum Asthmaticum quod attinet, nosti in senibus morbum hunc plerumque esse incurabilem, accedente imprimis cacochymia, quam hypochondriorum & pedum tumor aliaq; satis produnt indicia.

Si tamen in gratiam ægri & amicorum aliquid agendũ, cautè agendum, ne mors, quantum mihi videtur jam propinqua errori imputetur. Purgantia prohibet extrema virium imbecillitas, quæ si præter spem remiserit, laxantibus & quidem mitioribus instituenda, sin minus, omittenda evacuatio.

Expectorantia, ut nosti, frustra exhibentur, naturâ ad expulsionem deficiente.

Tutissimum erit ægrum morti vicinum prognostico relinquere, & cordialibus solummodò inhærere, quibus subinde & Asthmatica misceri poterunt, qualis est Aqua Rudolphi Imperatoris senibus & phlegmaticis valdè conveniens. Equidem in paroxysmo nihil efficacius deprehendi spermate ceti ex cerevisiâ calidâ pondere drachmæ unius assumto. Excellit & gummi ammoniacum in aquâ hyssopi solutum, sed hoc expultricem valdè stimulat, cui si vires non sufficiunt, minùs tutò exhibetur.

Tu quid porrò in sene Acherontico facto opus sit optimè videris. Dab. Colbergæ d. 2. Februar. M. DC. LIII.

EPISTOLA XIII.

De Compressione & angustia pectoris.

Ad

DN. GEORGIUM à WINTERFELDT,

Ordinis Teutonici S. Johannis Equitem & Commendatorem Schiefelbeinensem; Serenissimi Electoris Brandeburgici Consiliarium & Præsidem Neo-Marchiæ &c. Dominum in Neuenhauss, Dalmin & Freyenstein &c.

Wol-

Wolwürdiger/Hoch-Edelgebohrner/ Gestrenger/ Mannvester/ Insonders Hochgeehrter Herr Landvoigt. Demselben sind meine geflissene Dienste neben Wündschung guter Gesundheit und erfreulichen Wolergehens stets bevor / und habe nicht ander compassion vernommen / wie daß E. W. und G. zum öfftern / insonderheit / wenn sie sich starck bewegen oder geschwinde gehen eine sonderliche Angst / Drücken und Beschwernüß der Brust befinden und dannenhero mein consilium begehren. Ob ich mich nun zwar hiemit gerne verschonet / sehen möchte / sintemahl E. W. und G. viel vornehme Medicos ihres Orts zur Hand haben / welche deroselben mit gutem Rath und Hülffmitteln in præsentiâ weit besser beyständig seyn mögen/ als in so ferner Abgelegenheit von mir geschehen kan; Habe ich dennoch nicht unterlassen wollen / meine Schuldigkeit auch hierinn in etwas zu contestiren und mein geringes Sentiment mit wenigem hierüber zu eröffnen:

Der affectus/womit E. W. und G. behafftet / wird genennet compressio sive angustia pectoris und entstehet nicht etwa von einigem Schaden oder Gebrechen der Lungen/sondern von gesammleter Tartarischer/Scorbutischer materie, welche in den Hypochondriis umb den Miltzen und in dem kleinen Gedärme und Krößadern stecket und zu zeiten viel Blähungen und Dünste von sich giebet / welche auffwerts steigen und das diaphragma cum organis respirationis comprimiren / wie unter andern aus folgenden indiciis abzunehmen:

1. Quod angustia hæc sive compressio tandem per ructus solvitur.

2. Quod exhibitis antiscorbuticis & flatibus discutientibus mitigatur.

3. Quod non perpetuo affligit, sed per intervalla remittit rursumq; recurrit.

4. Quod nihil eorum percipitur, quæ ad morbos thoracis aliàs necessariò consequuntur.

Dannenhero anitzt angezogener Ursach dieses affectûs im geringsten nicht zu zweiffeln. Daß aber berührte angustia & compressio pectoris am meisten sich post concitatiorem corporis motum mercken lässet/geschiehet daher/ quòd humores scorbutici per motum quasi excalefacti & attenuati ob flatus excitatos magis turgeant & hoc modo compressioni & angustiæ confertim ansam præbeant.

Ob nun zwar diesem inveterato malo præsertim in senili ætate nicht leicht zu remediren / wie E. W. und G. leider allschon erfahren / indem die von vielen vornehmen Medicis angewandte Mittel noch zur Zeit

wenig verfangen wollen / bin ich doch der Hoffnung / daß sothaner affectus vermittelst Göttlicher Verleihung mercklich werde mitigiret und die frequentia paroxysmorum restringiret werden / so man folgende Scopos zu erlangen dienliche medicamenta methodicè gebrauchen möchte.

I.

Erstlich würde nöthig seyn / daß die vitiosi humores in hypochondriis collecti prævia decenti præparatione evacuiret würden / worzu dann ein sonderlich Decoct sub literâ A. und ein laxirender Syrup B. verordnet / welche folgender Gestalt zu gebrauchen.

Anfangs kan ein lindes Clystir applicirt oder Cremor ♀i eines Quintleins schwer ex decocto passularum minorum duabus ante cœnam frugalem horis eingenommen werden.

Des andern / wie auch des dritten / vierdten und fünfften Tages haben E. W. und G. von dem decocto A. jedesmahl 6. oder 7. Löffel voll des Morgens nüchtern zu gebrauchen; Man kan es in ein kleines Becherlein giessen / setzen es in heiß Wasser / daß es warm werde und trincken es auff einmahl aus / essen bald darnach von denen verordneten Rotulis C. vier oder fünff auff / ruhen damit ein wenig im Bette und fasten biß zu der ordinar Mittags-Mahlzeit.

Des sechsten oder siebenden Tages werden E. W. und G. von dem laxirenden Syrup B. fünff Löffel voll des Morgens fein warm einnehmen / vier Stunden darauff fasten / sich des Schlaffs biß Mittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten.

Des achten Tages kan man mit Gebrauch derer Medicamenten inne halten und der Natur ihre Ruhe lassen.

Des 9. 10. 11. 12. und 13. Tages kan das Decoct A. den 14. aber und 15. der Syrupus B. wie vorhin gebrauchet werden / wobey zu erinnern / daß im Fall dieser Syrupus das erste mahl nicht etwa 3. oder 4. sedes abgeben hätte / daß man das ander mal & sic consequenter ein oder 2. Löffel voll dessen mehr einnehme.

Hierauff kan der Herr Landvoigt wieder 2. oder 3. Tage ab usu medicamentorum cessiren / damit die Natur über stetem Brauch derer Artzneyen nicht vermüde; Hernach kan das decoct wiederum alle Tage fleissig gebraucht / und wenn es aus ist / der Syrupus Laxativus noch ein oder 2. mal eingenommen werden.

Solte der Herr Landvoigt vor Brauch des decocti und Syrupi etwa eine nauseam und Grauen haben / kan er an statt des decocti das digestiv-Pülverlein sub literâ D. und loco Syrupi laxativi den purgierenden nodulum E. folgender Gestalt gebrau-

gebrauchen. Von dem digestiv-Pulver D. brauchet man 4. Tage nach einander alle Morgen ein dosin in ein wenig warm Bier oder in eine Fleischbrühe/welche nicht fett ist/ cum jejunio trium circiter horarum.

Hernach kan das purgierende Säcklein E. in ein Quart Rheinschen oder Neckerwein über Nacht gehencket und davon/ nachdem es die Kräffte leiden und die Operation geben wird/getruncken werden.

II.

Wann nun die vitiosi humores dieser Gestalt fein gemachsam & per Epicrasin abgeführet sind / ist ferner dahin zu trachten / daß dergleichen nicht wieder de novo generiret und cumuliret werden. Dieses geschicht theils caloris nativi & viscerum inprimis ventriculi, Epatis & lienis roboratione: Theils convenienti victûs regimine; In beyden ist die malignitas scorbutica wol in acht zu nehmen. Pro roboratione & malignitatis scorbuticæ exstirpatione sind folgende drey Stück verordnet:

1. Ein Electuarium sub literâ F. davon wolle der Herr Landvoigt alle Morgen nüchtern und Nachmittag etwa 2. Stunden vor dem Abendessen iedesmahl einer Wallnuß groß oder etwas mehr auffessen.

2. Ein Extract in formâ liquidâ mit G. gezeichnet / dessen braucht man allezeit zu Anfang der Mahlzeit XX. oder mehr Tröpfflein in einem Becher Wein oder Bier.

3. Ein Wässerlein H. davon können E. W. und G. alle Abend wann Sie sich wollen zur Ruhe begeben / 2. oder 3. Löffel voll einnehmen / nichts anders darauff trincken / sondern damit einschlaffen.

In victûs regimine sive diætâ wird sich der Herr Landvoigt hüten vor allen ungesunden harten Speisen / welche schwer zu verdauen und ein böses Geblüt geben / insonderheit vor allem was im Rauch getreuget/ in der Peckel gelegen oder sonsten sehr gesaltzen ist / was viel Schleim giebet / als mehrentheils Fische / was süchtig ist/als Schweinefleisch / Enten/Gänse/was flatûs caussiret / als Kohl/Rüben / Erbsen / rohes Obst/ Aepffel rc. Was sehr fett ist / oder in der Pfannen mit Butter gebacken und gebrathen. Das Brod soll mit Anieß / Fenchel oder Gartenkümmel gebacken werden; Zum ordinar Tranck kan ein gutes klares Bier/ bißweilen ein Trüncklein Rheinisch Wein gebraucht werden / ins Bier kan man ein wenig Melissen / Erdrauch / Löffelkraut / Aeschne Rinde und Wacholderbeeren hängen und damit fermentiren lassen / giebet ein anmuthiges Getränck/ Insonderheit so man ein wenig Wermuth darzu thut / daß es einen feinen bittern Schmack bekomme. Somnus sit

mo-

moderatus, nec statim à sumto cibo ineatur.

Aëre pluvio, humido, nebuloso, intempesto intra conclave se contineat, vitet animi affectûs vehementiores, iram & curas graviores.

Alvus quotidie laxa sit, sin min⁹, lubricitetur decocto prunorũ, malvarum, passularum vel enemate aut pilulis Francofurtensibus.

III.

Der dritte Scopus würde ad ipsum symptoma urgens, angustiam scilicet & compressionem pectoris müssen gerichtet werden/ daß die auffsteigenden vapores, so die Brust belegen/ auffs schleunigste zertheilet / gestillet oder niedergeschlagen werden; Hierzu ist ein sonderliches Wässerlein sub literâ I. verordnet/ dessen kan der Herr Landvoigt / so bald er die Angst vor der Brust vermercket/ 2. oder drey Löffel voll einnehmen/ die Arme / Schenckel und Füsse mit warmen Tüchern reiben lassen; In dem Heroischen Krafftwasser / so hierbey überschicket wird / ein Tüchlein naß machen und daran riechen/ auch da der paroxysmus nicht remittiren wolte/ ein wenig von diesem Heroischen Wasser einnehmen.

Dieses habe ich auff E. W. und G. Begehren / so viel in der Eil geschehen können / pro consilio ertheilen wollen/ von Hertzen wündschende/ daß der allgütige GOtt erfreuliche Restitution und gute beständige Gesundheit in Gnaden verleihen wolle um Christi willen/ dessen allwaltenden Beschirmung E. W. und G. neben deroselben Hoch-Adelichen Hause ich hiermit treuligst empfehlen thue. Verbende ꝛc. ꝛc.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Rad. Enulæ, fœniculi.*
Cichorii, Iridis
Liquirit. ana ℥ß.
calam. aromatici ʒiij.
Herb. prassii. Hyssopi, Veronic. agrimon. fumar. scolopendr. ana Mß.
Comar. absinthi. p. ij.
Flor. borragin. bugloss.
genist. ana p. 1.
Sem. nasturtii, citri, urticæ asparagi. anisi, fœniculi ana ʒij.
Cort. radic. cappar.
fraxin. ana ʒvi.
Cicer. rubr. ℥i.
passul. minor. ℥iiß.
Incisis & conquassatis affund. Aceti squillit. ℥iiij.
Aq. fontan. puriss. q. s.

Stent in infusione loco calido per noctem.

Manè coquantur in ollâ vitreatâ optimè clausâ ad remanent. ℔iiiß.

De *Colat.* ℞. ℔ ii.
add.
Succi Cochlear. depurat. ℥ij.
Nasturtii ℥iß.
Succi bekabungæ
Citri ana ℥i.

Sacch.

Sacch. albiss. ℥vi.
Croci integri ℈ii.

Mixta digerantur in BM. tepido per d. & n. donec fœces crassæ in fundo subsideant, à quib9 posteà liquor clarus separetur & diligenter coletur.

D. in fictili
S. Decoct. auff etliche mahl
A.

*
* *

℞. *Resid. decoct. superior.* ℔iß
Infund. in h.
Fol. Sen. S.S. ℨvi.
Agarici albiss.
Mechoac. alb.
Medull. sem. Carthami
Rhabarb. elect. ana ℨiii.
Gialapp. ℨii
♀*i. albiss.* ℨiii
Zingib. Cinamon. Galang.
ana ℨß.

Mixta stent in loco calido per hor. vii. postea coquantur leniter & exprimantur.

Colaturæ add.
Syrup. Sambucin. *laxat.* ℥iiij
Aq. Cinam. ℥ii. M.
D. in fictili.
S. Laxirender Syrup. B.

*
* *

℞. Spec. *pler. Archont.* ℨii.
aromat. rosat. ℈iiij
Fœcul. Ari ℈ii
Confect. Alkerm. ℈iiij

Sacchar. in aq. Cinamom.
solut. ℥iiijß.
M.F. Rotulæ.
D. in Scatulam
S. Küchelein C.

*
* *

℞. *Cremor.* ♀*i.* ℈iß
Fœcul. Ari
Rad. Irid. Florent. ana gr. v.
Ol. still. carui gt. ij.
M. pro una dosi
& sic pro IV. dosibus.
S. Vier Digestiv-Pulver D.

*
* *

℞. *Fol. Meliss. scolopendr.*
Voronic. Card. ben.
fumar. ana p. i.
Senæ S. S. ℨvi.
Mechoac. alb.
Agaric. trochisc. ana ℥ii
Rhabarb. elect.
Gialapp. ana ℨiß
Sem. fœnicul. ℥ii
Cort. aurant.
Cinam. acutiss. ana ℨis
Rad. Enulæ
Zedoar. ana ℨi.
Zingib. alb. ℈ii.
M. ad sacculum.
S. Purgier-Säcklein. E.

*
* *

℞. *Conserv. rad. Cichorii.*
nasturtii.
cochlear.
Citri ana ℥ii

Spec. pler. Archont. ℈iiij.
Diarhod.
Aromat. rosat. ana ℨi.
Magister. perlarum
Coralior. ana ℈ij.
Confect. Alkerm. ℨß.
Spirit. rosarum ℈i.
Syrup. de corticib. Citri
cum ambra & Moscho
præparat. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Latwerge. F.

*
* *

℞. *Extract. Liquid. absinthii*
Card. ben.
veronic.
scolopendr.
rorismarin.
Cochlear.
ana ℨiij.
M. d. in vitro.
S. Extract. G.

*
* *

℞. *Balsam. fœnic. Hartm.* ʒiiij.
Aq. lign. sassafras
vitæ Matthiol. ana ℥ij.
Cinamom. ℥iij.
Spirit. Cochlear.
nasturtii
citri ana ʒi.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein des Abends zu gebrauchen. H.

*
* *

℞. *aq. nostr. antiscorbut.* ℥vj.
Cinamom. ℥ij.
Zedoar. ℨi.
Cubeb. ℨß.
Spirit. Cochlear.
nasturt. ana ʒij.
Eleo Sacch. anisi ʒiij.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein vor die Angst. I.

VErùm cùm nec hæc, nec alia à celeberrimis Medicis D. Martino Weissio Archiatro Electorali, D. Johanne Georgio Laurentio Physico Lubecensi, D. Andrea Arnoldo Poliatro Hamburgensi &c. præscripta, quicquam proficerent, ad fontes Hornhusiæ concessit Æger, quorum usu frustratus & ferè non in deterius prolapsus, ad me rediit. Ego duro nodo, durum ratus quærendũ esse cuneum, cùm & viribus sic satis constaret, Aquã benedictam Quercetani per vices exhibui, quâ cùm ingentem pituitæ & serosi humoris copiam ἄνω καὶ κάτω rejecisset, à pertinacissimo hoc malo plenè liberatus est, in hunc usque diem, quo hæc scribo superstes & incolumis.

EPISTOLA XIV.

De Tussi.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico,

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee,

Sa-

Salutem & Amorem perpetuum.

EN, mi frater, iterare ad Te literas cogit morbus soceri & Conjugis, ille tussi vehementi & indefinẽti atq; hinc obortis vigiliis cõtinuis tantũ nõ enecatur: Hæc oris clausurâ adhuc affligitur. Tumor disparuit & aliquo modo diducit dentes, ita quidem ut digitũ quoad unguis pertingit, inserere & mandere possit minutas mollium portiunculas. Consilium hoc in casu iterum à Te expecto, Socero verò vel lignum sanctum ad parandum decoctum vel potiùs essentiam ejus (quia à potionibus abhorret) mittas aut simile quid palato non ingratum.

Exhibitor harum cisiarius est, Telemannum nostrum à comitiis reducturus. Quæso ne vacuum abire sinas. Postquam enim Martiales nostri abeundo quietem mihi indulserunt, vellem ægroti quoque eandem non interrumperent; quamvis ferendum sit, quicquid imposuerit summus rerum Arbiter, cui Te, mi Frater, tuosque calido voto commendo. Treptoæ. d. XXXI. Maji Anno M.DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & Amoris constantiam.

NOndum coaluit ex morte primi Nepotis ex Filiâ Sabinâ nuper acceptum vulnus, ecce aliud longè profundius cordi infligitur meo, dum præmaturo funere rapitur lepidissimus puer alter ex filio Nepos.

Pepercit domui meæ triginta plus annis Parca, sed nunc geminatis ictibus adeò ferit, ut ferire acriùs non possit, nisi nos ipsos demetat, quanquã mori beatius foret, quam inter tot calamitates vivere. Verum cùm providentiâ hæc fiant; quis placita JEHOVÆ rimabitur? Nostrum est in voluntate DEI acquiescere & firmiter credere, timentib⁹ Dominum omnia cooperari in bonum.

Cæterùm ut solennitatem funeralem tuâ præsentiâ condecores majorem in modum peto, nec dubito quin in condolentis animi affectum hoc ipso contestaturus sis, id quod nobis magno erit solatio.

Tussis quâ vexatur Socer tuus, quantum ex corporis constitutione conjicio, à materiâ crassâ, pituitosâ & viscidâ excitatur, ad cujus incisionem attenuationem & expectorationem optimè proderit mixtura nostra pe-

ctoralis enulata, cujus libram unam transmitto. Sumitur ſingulis matutinis & veſpertinis ab unciâ unâ ad duas vel plures ex cochleari ſenſim deglutiendo. Adjeci pulverem meum pectoralem vel centies expertum, ſi tantillum ſæpius de die vel ſingulis horarum momentis delibetur. Decoctum ligni, de quo ſcribis, ad exſiccationem catarrhi quidem non eſt inconveniens, verùm cùm uſum ejus reformidet nauſeabundus Æger, præſcriptis jucundioribus inhærendum cenſeo, modò corpus cacochymicum convenienter & repetitim evacuetur. Quod ſi me fallit conjectura, tusſim fortè materia acri & tenui proritante, incraſſantibus & lenientibus, ut noſti utendum, Syrupo ſcil. florum rheados, violarum, de jujubis, de liquiritiâ, cremore hordei cum paſſulis, rotulis ex ſpeciebus Diatrag. frigidi emulſionibus ex ſem. papav. albi cum aquâ veronicæ & violarum extractis, præſertim ſub veſperam, ut ſimul promoveatur ſomnus. Conjugi tuæ quomodo ſubveniendum ſit, ubi Ægram inſpexero & affectas partes contrectavero conſulam, brevi Treptoam veſtram, DEO volente, tranſiturus. Vale.

Colbergæ d. 2. Junii Anno M.DC.LVIII.

EPISTOLA XV.

De tuſſi ferinâ.

Ad Reverendum & Doctisſimum

VIRUM

DN. JOHANNEM DANNEWALDT,

Eccleſiæ Wizmenſis Paſtorem &c.

TUsſis, quæ Nobilisſimum Dn. Ottonem von der Oſten Patronum tuum, adeo vehementer, uti ſcribis, exercet, θηριώδης ſive ferina dicitur, & oritur ab humore tenui, acri & ſalſo βιαίως καὶ ἀθρόως à capite ad fauces & pectus delabente; nec periculi eſt expers, ſiquidem violentiâ ſuâ facile vas aliquod pulmonum rumpere vel acredine ipſam pulmonum ſubſtantiam erodere & exulcerare vel denique copiâ & impetu ſuffocationem inducere poteſt. Maturè itaque malo huic occurrendum: Materia nimirum tenuis mediocriter incraſſanda, præparanda & evacuanda.

Præparationi conveniet decoctum quod mitto, ſi quovis manè & veſperi ad uncias tres vel quatuor aſſumatur actu calidè.

Pro evacuatione exhibenda potiuncula laxativa cum jejunio trium vel quatuor horarum & cuſtodiâ,

In-

Interea nec revellentia omittenda ut & ea quæ acrimoniam obtundunt, aſperam arteriã leniunt & expectorationem promovent.

Revulſiones fiant per ligaturas & frictiones extremorũ, & ſi opus videbitur, etiam per cucurbitulas.

Reliquis intentionibus ſatisfaciet Mixtura ex Syrupis pectoralibus, cujus cochlearia duo vel tria ſæpius de die & nocte delibentur ſenſim deglutiendo.

Interdum uſurpentur & rotulæ, præſertim ſi tuſſis vehementiùs urgeat.

Suffocationis periculum ſi impendeat, præter revellentia modò enumerata uſurpentur & intercipientia, quale eſt diacodium & eclegma noſtrum pectorale.

Extra capite raſo ſuturæ coronali applicetur veſicatorium vel Ceratum, quod deſcribit Sennertꝰ lib.1. part.2. cap. 34.

Cœterùm vitentur omnia amara, acria, ſalſa, acida & acerba. Cibi ſint dulces, lenientes & pectus dilatantes, qualis eſt ptiſana hordeacea, lac caprinum vel vaccinum, ſi febris abſit, emulſiones amygdalarum dulcium & ſeminum 4. frigidorum majorum &c.

Potus ſit decoctum hordei cum paſſulis & liquiritia.

Exulet venus & vinum ut& ſomnꝰ, qui mox à cibo initur. In cœteris facilius eſt tenere modum; ut autem Deus ex alto Nobiliſſimum Virum bonæ valetudini reſtituat & diutiſſimè incolumem præſtet, devotè precor & ſic etiam Te, Vir amiciſſime, ex voto valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XXI. Septembr. A. M. DC.XXIX.

℞. *Rad. liquiritiæ* ℥ß.
altheæ ℨiii
paſſul. minor. ℥ß.
Sebeſten
Jujubar. ana No. XI.
Sem. altheæ ℨiii.
Cytonior ℨi.
Coq. ex aq. hordei
℞. *Colatur* ℔i.
add.
Syrup. de jujubis
violar. ana ℨiß
papav. errat. ℨi
M. D. in fictil.
S. Decoct.

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℨii.
Syrup. roſar. ſolutiv ℥ß.
Extr. Rhabarb. ℈ß
M. F. potiuncula
D. in fictil.
S. Laxirendes Träncklein.

℞. *Syrup. de liquiritia* ℨiii
violarum
de jujubis ana ℨii
flor. Rheal. ℨi
M. D. in fictil.
S. Syrup.

℞. *Sem. papaver. albi* ℥ß
4. frig. maj. ana ʒj.
aq. rosar. optim. ℥iiiß
M. F. Emulsio
dissolve in b.
Sacchar. albiss. ℥iiij
add.
Spec. Diatrag. frig. reacent.
dispensat ʒij
M. F. Rotulæ
D. ad scatulam
S. Küchlein.

EPISTOLA XVI.

De Hæmoptysi.

DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee.
Fratri suo dilecto,
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Güldenklee.
S. P. D.

QVas cum postremis tuis, Frater unice, literis accepi rotulas pectorales tussi Adfinis meî ex Muscovia nuper reducis destinatas, eas, quod interea tussire desierat, ægrotæ viduæ obtuli, quæ ab earum usu, quia rectius se habere putat denuo eas expetit. Addere hic libet memoratæ viduæ casum, judiciumque de eo tuum explorare. Vidua est Ernesti Engelberti vestratis, tussi gravissima per totũ trienniũ afflicta ante dies circiter viginti sangvinẽ vomuit spumosum tàm copiosè ut fidẽ referenti dandam dubitaverim. Ego tandem vocatus viribus nondum fractam inveni, sangvinis verò rejecti copiam miratus tenacissimum eum deprehendi, ut bacillo vix distrahi posset spumâ admodum cohærente. In fundo pelvis resederunt sordes nigræ nullatenus sibi cohærentes. Post bis sumptum pulverem stegnoticum sanguinis & vomitus & sputũ cessavit. Tussis verò cum copiosâ rejectione materiæ pituitosæ ac difficili respiratione per intervalla repetit. Appetitus prostratus, sitis inexhausta. Pluribus Te, mi Frater, non moror, sed bellè diuq; vivere precor & valere. Treptoæ d. XXIII. Decemb. Anno M. DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.
Fratri unico
BALDASS. TIMÆUS V.G.
S. P. D.

SAnguis dilecte frater, quem viduam Engelberti vomuisse *scribis*, ex pulmonibus *profluxit* ruptâ ibidem per tussis violentiam venâ & quidẽ magnâ, id quod copia sanguinis rejecti innuit. Spumosus est ob assiduam pulmonis ventilationẽ, ut nosti, quâ subinde agitatus spumam cõtrahit. Tenacitatẽ pituita sanguini permixta parit; Sordes autẽ nigræ in fundo pelvis subsidentes quid aliud sint

ſunt, quàm cõcreti ſanguinis particulæ, non video. Pulvis ſtegnoticus, quia bene ceſſit, ex juvantib⁹ petitâ indicatione repeti debet, quoties opus fuerit, ut & rotulæ contra tuſſim. Cœterùm revulſionis gratia propediem aperiatur vena in brachio & poſtmodum ad ſanguinem erumpentem ſiſtendũ & concretum diſſolvendũ leniterq́ue expectorandum exhibeatur aqua Hæmoptica Dorncreilii, vel decoctum meum contra ſputum ſanguinis ſæpius expertum: Interea, quæ ad præcavendam phthiſin faciunt, diligenter uſurpanda: Scis enim in tabem plerumq; tranſire ſanguinis ſputum. Ventriculo cõſules internè per aquam noſtram ſtomachalem cum miva cytoniorum edulcoratam; Externè oleo compoſito abſinthii vel emplaſtro ſtomachali Cratonis vel alio conveniente. Sitim compeſces aquâ hordei cum paſſulis & liquiritia præparata, quæ & tuſſim mitigabit. Vale. Scribo occupatiſſim⁹ Colbergæ d. XXIV. Decemb. An. M. DC. LVI.

Decoctum contra hæmoptyſin & omnes fluxus ſangvinis.

℞. *Rad. ſymphyti major* ℥iſ
plantaginis
pimpinell. ana ʒiij.
tormentill. ℥ß.
althea liquirit. ana ʒiij.
Herb. burſæ paſtoris
prunell.
polygoni
cerefolii
conſolid. mediæ
ſanicul. ana Mi.
Flor. roſar. rubr.
Hyperic.
bellid. C. toto ana Mß.
Sem. Hyperic. ʒiij.

Inciſa groſſo modo infundantur per noctem in s. q. aq. ſimplic. Manè coquantur

℞. *Colana c. album ovi clarificat.* ℔. iiß.
add.
Syrup. de ſymphyto ℥iij.
de althea ℥iij.
Oxymel. ſimpl. ℥iß.
M.

EPISTOLA XVII.

De palpitatione cordis.

Pro Sereniſſimâ Principe & Dominâ, Dominâ SOPHIA, PHILIPPI Ducis Pomeranorum, viduâ.

An die Hoch-Edelgebohrne Viel-Ehrenreiche und Hochtugendſame Frau Margaretha gebohrne Verſin Fürſtlich Treptowiſche wohlverordnete Hofmeiſterin ꝛc. ꝛc.

Hoch-Edelgebohrne / Viel-Ehrenreiche und Hochtugendſame / Inſonders hochgeehrte Frau Hofmei-

meisterin / deroselben sind meine geflissene Ehrendienste stets bereit / und habe aus deroselben eigenhändigen Brieflein nicht sonder Mitleiden ersehen / was gestalt die Fürstliche Frau Wittbe / unser allerseits gnädige Fürstin und Frau / neulicher Zeit mit einem schweren Hertzklopffen überfallen und dannenhero mein räthliches Gutachten und Verordnung dienlicher Artzney-Mittel gnädigst begehren.

Verhalte hierauff nicht / daß zwar das Hertzklopffen aus vielen Ursachen entstehen könne / als etwa von bösen auffsteigenden Dünsten oder von scharffen hitzigen und faulen Feuchtigkeiten und Geblüth / von Mangel der lebendigen Geister / von Würmen / von starcker Bewegung des Leibes und insonderheit des Gemüths / als von hefftigem Zorn / Eiffer / Furcht / Schrecken / von vielem Gram / Traurigkeit und dergleichen / welche alle zu erkennen und zu unterscheiden sehr schwer / zu beschreiben aber etwas weitläufftig fallen würde.

Bey Ihr Fürstl. Gnaden finde ich keine andere Ursache / als einen Mangel der lebendigen Geister / welcher von hohem Alter / zu mahl Ihr Fürstl. Gnaden schon das 73. Jahr erreichet / herrühren thut.

Ob nun zwar sothaner Mangel schwer zu ersetzen / würde doch meines Erachtens nicht undienlich seyn / daß Ihr Fürstl. Gnaden alle Tage etwas an guten hertzstärckenden Artzneyen gebrauchen / und daneben kräfftige wolnehrende Speisen geniessen möchten.

An Artzneyen übersende ich hierbey ein Perlenwasser / darvon können Ihr Fürstl. Gnaden alle Morgen und Abend 2. oder 3. Löffel voll einnehmen / als auch sonst zu iederzeit wann sie einge Beschweer vom Hertzklopffen oder Mattigkeit und Ohnmacht empfinden.

Bißweilen können Sie von der hiebeykommenden Confection einer Haselnuß größ oder etwas mehr in einem Gläßelein Malvasier zart reiben lassen und austrincken. Oder von denen verordneten Perlen-Küchlein etliche aufessen / die Hertzgrube / Pulßadern und Nasenlöcher sol man zum öfftern mit dem verordneten Hertz-Balsam bestreichen und das überschickte Pflaster stets auff dem Hertzen tragen / weil mir wissend daß Ihr Fürstl. Gnaden wolriechende Sachen gar wol vertragen können.

Was die Speisen anlangen thut / müssen dieselben also beschaffen seyn / daß sie leicht und wol zu verdauen und viel auch gut Geblüth geben / als Mandel / Wein und Bier-Süplein mit frischen Eyern / Saffran / Zimmet und Zucker zugerichtet; Item Krafft-Suppen von gestossenen Kappaunen oder von Reiß / Schwaden / Eyer / Grütz &c. mit süs-

süsser Milch gekochte frische Pinellen/ Pistacien/ Mandeltorten/ weich gesottene oder verlorne Eyer/ Schaf und Kalbfleisch / junge Zieglichen/ Lämmer/Hüner/Lerchen/ Droßlen/ Kramßvogel/ Schnepffen / Ringeltauben/Brachvogel/Reb-Hasel und Berghüner/Phasanen und was man sonst von gesunden wolnehrenden Speisen/nach Gelegenheit der Jahres-Zeiten haben kan.

Zum Ordinar - Getränck können Ihr Fürstl. Gnaden ihr eigenes Schloßbier / dessen Sie gewohnet/ und bißhero gut befunden / gebrauchen/ iedoch bey dem Essen allezeit ein Gläßlein guten Malvasier / Muscateller oder Frontiniacq zu sich nehmen.

Weil Ihr Fürstl. Gn. mit gehen oder fahren sich nicht bewegen können/soll man des Morgends die Armen und Schenckel mit warmen Tüchern/ iedoch gar sanfft und gelinde/reiben.

Wann der Leib etwan verschlossen ist / soll das vorhin verordnete Milch-Clystier oder nur eine fette Fleisch-Brühe/welche ziemlich gesaltzen/appliciret werden / wie der Frau Hofmeisterin schon bekant ist.

Wann etwa an nächtlicher Ruhe und Schlaff Mangel vorfalle / kan man Ihr Fürstl. Gn. ein Mandel-Süplein mit weissem Mohn / See-Blumen und Rosenwasser zugerichtet und etliche Tröpfflein von der Essenz von Ambar, so in Ihr Fürstl. Gnaden Apotheclein verhanden/ darunter gemischet eingeben und die Schläffe an der Stirn und Nasen-Löcher mit Muscaten-Balsam bestreichen / auch ist alsdann ein Fuß-Bad von Violen / Lactuc Seeblumen / Camillen / Weydenblättern/ Dille/ weissen Lilien / Betonic und etlichen Mohn-Häuptlein zugerichtet nicht undienlich.

Zu Stärckung des Hertzens und Erfrischung derer lebendigen Geister / dienet insonderheit eine gute gesunde und reine Lufft. Bey hellem / klarem / warmen Wetter und Sonnenschein kan man die Fenster in Ihr Fürstl. Gn. Gemach öffnen/ insonderheit dieselben so gegen Morgen stehen.

Wann aber kaltes / nebeliches/ ungestümes oder trübes und nasses Wetter einfället / soll man sie zuhalten/auch die Thüren mit Tappeten verhengen/ und ein hellbrennendes Camin-Feuer von Wacholder oder Aeschenem Holtz anmachen und alle Morgen und Abend ein warmes Eysen mit Lavendel und Rosen-Wasser besprengen/ hernach mit denen verordneten wolriechenden Stänglein bestreichen / welche das gantze Gemach mit einem schönen lieblichen und anmuthigen Geruch erfüllen.

Wann dieses alles wol in acht genommen und fleißig gebraucht

wird / Ist kein Zweiffel es werde Ihr Fürstl. Gnaden erfreuliche Besserung empfinden / welches ich dann hiemit von dem Grundgütigen GOtt hertzlich wil gewünschet haben mit und ehrenfreulicher Bitte Ihr Fürstl. Gnaden meine unterthänigste Dienste und Gruß gebührend an zu tragen / werde auch nicht unterlassen Ihr Fürstl. Gnaden in kurtzem selbsten auff zu warten/ und thue immittelst meine Hochgeehrte Frau Hofmeisterin Göttlicher Bewahrung treuligst empfehlen verbleibende R. R.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Aq. destillat. ex Corde cervi* ℥iiii
Aq. nostr. Cordial. ex succis ℥ii.
Carbuncul. ℥is
Cinamon. ℥ii
Magister. perlar. ʒii
Corallior. ʒi
Spirit. Cerasor. nigr. ℥ß
rosar.
fragor.
Citri.
rubi. Idæi ana ℈i.
Rotul. man. Christ. perlat ℥ß.
M. D. in vitro.
S. Perlenwasser.

℞. *Confect. Alkerm. Monspelliens* ℥ß
De Hyacynth. ʒii
Mixtur. nostr. Cordial. ʒiii
Velleris aurei Weidn. ℈iß
Lapid. Bezoar. ℈i
Ol. Cinamon. gt. XI.
Syrup. flor. tunic. ℥ß.
M. D. in vitro
S. Confection.

℞. *Rotul. manus Christi perlat* ℥iiii
Ol. Cinamom. gt. IX.
M. D. ad scatulam
S. Perlenküchlein.

℞. *Ol. nuc. Moschat. per express. fact.* ʒiii
styrac. calamit. ʒiß
Ol. still. rosar. ver. gt. Xiii
Citri
Cinamom. ana gt. IX.
Maceris gt. vii
Caryophyllor. gt. v.
Ambræ, Moschi ana gr. iiii
M. F. balsamus.
D. in pixide eburnea
S. Hertz-Palsam.

R. *Spec. cordial. temperat.* ʒß.
Confect. Alkerm. ʒii
Ther. Androm. ʒiii
Ol. stillat. Citri gt. XI.
Cinamom. gt. vii
Macerisgt. IX.
Caryophyllor. gt. v.

Un-

Unguent. de pomis ℥iii
Cerat. ſantalin. q. s.
M. F. Emplaſtrum
extend. ſuper pann. ſcarlat. in q. s. ad formam cordis & obducatur ſyndone rubr.

S. Hertz-Pflaſter.

*
* *

R. *Granor. Benzoi.*
ſtyrac. cælamit. ana ℥ii
Ambræ gryſee
Moſchi Alexandrin.
Zibeth. puriſſ. ana ℈ii
Ol. roſar. ex florib. ℨß.
Cinamom. ℈i.
Caryophyllor.
Citri ana ℈ß.

Balſami Indici q. s. pro incorporatione. F. maſſa ex quâ formentur Magdaleones oblongi ſive teretes.
D. in ſcatulam.
S. Stenglein zum reuchern.

EPISTOLA XVIII.

De Aquâ meâ Cordiali ex ſuccis.

Ad

Magnificum & Nobiliſſimum

DN. L. C. A. S.

INopinatus Magnificentiæ Tuæ in conterminam nobis Drenoviam adventus, ſimul mihi innotuit ac diſceſſus, alioquin non intermiſiſſem

Vicinas pulſare fores & jungere dextram
Dextræ & doctiloquas audire & reddere voces.

Quanquam fortè moleſtum hoc eſſe potuiſſet in arduis occupato, ut celer iſte tranſitus tacitè quaſi innuere videtur. Doleo equidem hanc jacturam, ſed minùs tenaciter, cùm ex legatione ad Sereniſſimum noſtrum ſuaſu ordinum Magnif. Tuæ brevi ſuſcipiendâ, novi congreſſus ſpem concipiam minimè ancipitem: Interea nihil urgeo, quam benevoli adfectus conſtantiam, de quâ me dubitare non ſinit Mæ. Tuæ candor & integritas. Cœterum Illuſtriſſimæ Principi obſequia mea humiliter deferri peto, juxtim & aquam meam cordialem ex ſuccis, in febribꝰ ardentibus & malignis maximè ſalutarem: Mitto & ſtrenæ loco fictilia quædam è Belgio nuper allata, adfectu magis æſtimanda, quàm pretio, niſi forſan aliquid valoris accedat, à Tuâ, quam mihi promitto, commendatione: Medicamenta Ophthalmica faxo propediem ſequantur. Interea Vale. Dab. in Hortulino meo d. XVII. Dec. A. M. DC. XLIX.

Magnif. Tuæ
Obſervantiſſimus
B. TIMÆUS V. G. Mp.

Descriptio Aquæ Cordialis ex succis.

R. *Succi Cerasor. nigr.* ℔iiii
rubi Idæi ℔iii
rosar. rubr. provincial.
pallid. ana ℔iß.
Granator. dulcium
acid. ana ℔i.
Citri ℔ii.
borragin. bugloss. ana ℔i
acetosellæ ℔ii

Misceantur & destillentur ex vasis vitreis lento Balnei calore.

EPISTOLA XIX.

De debilitate virium, siti, vigiliis & contracturâ digitorum ab Arthritide.

Ad Consultissimum & Amplissimum.

DN. PETRUM PFEIL Judicii Falckenburgensis Præsidem.

WOl-Ehrenvester / Großachtbarer und Hochgelahrter / Insonders hochgeehrter Herr und liebwehrter Freund / dessen hochbeschwerliche Leibes-Ungelegenheiten und Schmertzen habe ich mit wahrer Compassion vernommen / von Hertzen wünschende / daß der allgütige Gott selbige in Gnaden wenden und gute beständige Gesundheit verleihen wolle. Was demnach erstlich die debilitatem virium und Mattigkeit betrifft / rühret selbe eigentlich à dissipatione spirituum vitalium, welche die dolores arthritici, so nicht alleine sehr hefftig gewesen / sondern auch ziemlich lange angehalten / causiret / worzu dann vigiliæ, welche noch biß dato continuiren nicht wenig geholffen; Damit nun selbige wieder reficiret werden mögen / übersende ich ein sonderlich Krafft-Wässerlein und hertzstärckende Lattwerge.

Von dem Wässerlein kan der Herr bißweilen 2. Löffel voll / von der Lattwerge aber 3. Messerspitzen voll eins ums ander Wechsel-Weise gebrauchen und mag solches am bequemsten geschehen des Morgends nüchtern und nachmittag etwan eine oder zwo Stunden vor dem Abendessen;

Auch kan von beyderley / da es nötig / bißweilen des Nachts etwas genommen werden. Sonderlich dienen auch zur refection der verlohrnen Kräffte gute wohlnehrende Speisen / welche leicht zu verdauen sind / als gute Süpplein mit frischen Eyern / Muscaten Blumen / Saffran / Zimmet und Zucker zugerichtet / Hüner und Rindfleisch Brühen / Süplein von Gärsten oder Haber-Grütze mit kleinen Rosienen angemacht / gestampffte Gärsten oder Graupen / frische weichgesottene Eyer / Schaaff und

Kalb-

Kalbfleisch / junge Zieglein / Hüner / Reb- und Haselhüner und was sonsten an gesunden Speisen der Zeit Gelegenheit nach man haben kan.

Eusserlich soll die Hertzgrube und Pulßadern an Händen mit dem verordneten Sälblein offters bestrichen werden. Anlangende den Durst / welcher von der Mattigkeit und hinterstelligen Hitze dependiret / kan der Herr folgenden Juleb; welcher zugleich das Hertz stärcken wird / præpariren lassen: Nehmet geseilet Hirschhorn vier oder fünff Loth / giesset rein Wasser darauff acht Pfund / lasset es so lange kochen / biß es zween queer Finger breit eingesotten / zuletzt werfft ein wenig frische Citronen Schalen darein / nehmet es vom Feuer ab / lasset es fest und wol zugedeckt so lange stehen / biß es von sich selber kalt worden / alsdann seyget es durch ein reines Tüchlein und thut von dem verordneten Säfftlein fünff Löffel voll darunter / mischet es wol unter einander / und trincket davon nach Belieben / ausserhalb bey dem Essen / denn da ist besser ein gutes Trüncklein klares Biers gebrauchet. Die vigiliæ sind bißhero causiret worden à dolore, qui cùm in sensum tactûs vehementer agat, sensum quoque comunem excitat, quo commoto etiam reliqui sensus excitantur & insomnium pariunt. Weil aber die dolores nunmehr Gottlob remittiret / habe ich gute Hoffnung es werde der Schlaff sich auch allgemach wiederfinden. Ubersende zu Beförderung dessen eine sonderliche confection, von welcher der Herr des Abends umb acht oder neun Uhr einer Bohnen groß in einem Löffel voll Violen-Safft gebrauchen kan. Worzu auch dienlich seyn wird / daß man des Abends die Fußsolen mit ein wenig Hirschmarck / dessen ich hierbey etwas übersende / fein warm bestreiche.

Die contractura digitorum wird sich allgemach von sich selbsten wiederum verlieren; Wo nicht / kan der Herr die Finger Abends und Morgen mit dem verordneten Oel fein warm bestreichen / doch soll dieses nicht ehe geschehen / biß der tumor und inflammation gantz hinweg ist.

Daß der Herr eine curam prophylacticam bey annahendem Frühling anzustellen und sich deßfalls ad tempus anhero zu begeben vermeynet / ist hochnötig. Diene dem Hn. besten Vermögens iederzeit gerne und thue hiemit denselben nebst seiner Hertzliebsten dem allgütigen GOtt zu guter Gesundheit und allem erfreulichen Wolergehen treulichst empfehlen.

℞. *Aq. nr. cord. frig. ex*
Succis ℥iii
ceras. nigr. ℥ii.

 rosar.

rosar. opt.
borrag. ana ℥iß
Carbuncul.
Cinam. ana ℨj.
Spir. fragor.
rubi Idæi
rosar. ana gtt XI.
Rotul. man. Christi perlat.
ʒii.
M. D. in vitro.
S. Krafftwässerlein.

℞. *Conserv. rosar. rubr.* ℥iiii
bugloss. ℥ii.
Affund. spirit. 🜔*li gtt XIII.*

M. in mortario lapideo
Adde
Confect. Alkerm. ʒii
Spir. d. rubo Idæo ʒi.
Syr. flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium.
D. in fictili
tegatur folio auri
S. Hertzstärckende Lattwerge.

*
* *

℞. *Ungv. nr. cordial. temperat.*
℥iß
Ol. ligni Rhodii gtt vii
M. D. in fictili.
S. Hertz-Sälblein.

*
* *

℞. *Syr. d. rubo Idæo* ℥iii
flor. rhead. ℥ii.
Rob. ribium ℥iii
Succi citri ℥ii.
Aceti d. rubo Idæo ℥ß
M. D. in vitro.
S. Säfftlein zum Juleb.

*
* *

℞. *Confect. Alkerm.* ʒiß
Dissolv. in b.
Laudan. opiat. gr. IX.
M. D. in fictili parvo.
S. Confection zum Schlaff auff etliche mahl.

*
* *

℞. *Medull. cervi* ℥ii.
D. in vescâ.
S. Hirschmarck.

℞. *Ol. Angelicæ Hartm.* ℥ii
lumbricor. terrestr. composit.
℥i.
Ungv. dialth. ʒvi.
Gummi Ammoniac. vino solut.
ʒv.
M. F. Unguent.
S. Sälblein zu den Fingern.

EPISTOLA XX.

De imbecillitate virium ex senio

Ad
Excellentiss. & Ampliss.
DN. JOACHIMUM NAVIN,
Episcopatûs Caminensis Cancellarium meritissimum.

Wol-

Wol-Edler/Vester und Hochgelahrter / Insonders hochgeehrter Herr Cantzler / großgünstiger Herr Schwager und Gefatter/ demselben sind meine geflissene Dienste/ neben Wündschung guter Gesundheit und aller gedeylichen prosperität stets bevor / und habe aus dessen Schreiben ersehen was er wegen Mattigkeit und Schwachheit seiner Leibes Kräffte / als welche von Tage zu Tag mercklich beginnen abzunehmen an mich gelangen lassen.

Verhalte hierauff nicht daß sothane imbecillitas virium meines Erachtens nirgends anders herrühre als ex caloris nativi & humidi radicalis per longam ætatem consumtione spirituumque vitalium paucitate. Vividus enim ille humor olei instar à calore Spiritûs insiti, ætatis decursu sensim absumitur, Spiritus verò hic quem innatum, seu insitum dicimus pabulo destitutus & ipse tandem evanescit.

Ob nun zwar dasjenige was ætatis decursu von dem humido radicali einmahl absumiret/nicht wiederumb mag repariret werden / können doch die Spiritus influentes, à quibus humidum illud & spiritus foventur, per convenientia alimenta & medicamenta eine Zeitlang erhalten/vermehret/ und also die Kräffte in etwas ersetzet werden.

Was die alimenta anlanget / sollen allein solche Speisen genossen werden / welche viel und gutes Nutriment geben und leicht zu verdauen seyn / als Mandelsuppen / Wein- oder Bier - Süplein mit frischen Eyern / Muscatenblumen / Saffran/Zimmet und Zucker zugerichtet/ Hüner - und Rindfleisch - Brühen/ Krafft - Suppen von Capaunen/ gute Gärst - oder Haber - Grütz-Süplein mit kleinen Rosinen abgekocht/Reiß/Schwaden oder Eyer-Grütze mit süsser Milch / frische weichgesottene oder verlorne Eyer/ Schaaf- und Lammfleisch / junge Zieglein/Hüner/ Capaunen / Hasel-Reb- uñ Berghüner/Lerchen/ Drosseln / Kramßvogel / Ringeltauben/ Schnepffen / und was man sonsten nach der Zeiten Gelegenheit an gesunden Speisen haben kan.

Daß der Herr Cantzler wie ich vernehme des Tages nur einmahl etwas Speise geneust / ist gar nicht dienlich. Senes enim, secundum Hippocratem, sæpe reficiendi & non solùm bis de die cibandi sunt, sed ter, cibusque in tres partes dividendus. Primò quidem jentaculi loco jusculum aliquod vel ovum aut simile quid exhibendum, quod trium horarum spatio ferè concoqui possit: Postea prandium paullò ante meridiem sumendum. Tandem circa vesperam cœnandum. Und ist alten Leuten zu Erhaltung uñ refection derer Kräffte sehr zuträglich/ daß sie offters iedoch nur

wenig

wenig von gesunden wolnehrenden und leicht verdaulichen Speisen zu sich nehmen.

Pro potu ordinario wird der Herr Cantzler ein gutes klares Bier/ welches nicht zu jung auch nicht zu alt/ sondern mediæ ætatis und nicht zu starck von Hopffen ist/gebrauchen/ auch iedesmahl bey dem essen ein Träncklein guten Rheinischen Wein zu sich nehmen/ oder welches fast besser ist / ein wenig Weitzenbrodt/ Zimmet und Zucker in den Wein thun und selbigen als eine Kalteschale gebrauchen ; Mica enim panis vino intincta, spiritûs præ cœteris reficit , cujus effectum velut actu agentis in momento quasi experiuntur languidi , Platerus tom. 1. prax. cap. X.

Die Medicamenta welche in hac virium imbecillitate, nützlich können gebraucht werden / sind mehrentheils Cordialia quæ facultatis vitalis robur reficiunt , spiritûs instaurant,augent & conservant.

Dieser Art ist nun auch das Zimmetwasser/ dessen der Herr Cantzler in seinem Schreiben gedencket; Insonderheit so es mit gutem Malvasier oder Spanischen Wein und etlichen Cordialibus destilliret wird/ mit dem succo pomorum, davon der Herr Cantzler schreibet / habe ich es nicht versucht / der Herr Gefatter kan dessen eine ziemliche Quantität herüber senden / will alsdann eine Probe damit machen/und da ich es gut befinde dem Herren Gefattern zuschicken.

Sonsten ist in imbecillitate virium ex senio sehr dienlich das Elixir vitæ Matthioli, Aqua odorifera preciosa, Aqua Cordialis citrata, aqua vitæ alba Dresdensis , Aqua virtutum Anhaltina , perlarum Cratonis, carbunculi, instaurans Hartmanni, Confectio Alkermes, de Hyacyntho Essentia citri, Ambræ, Satyrionis und dergleichen.

Ich habe unter andern folgende mixtur bey alten Personen / Insonderheit bey der Fürstl. Frau Wittiben zu Treptow und Rugenwald sehr gut befunden.

℞. *Rotul. man. Christi*
perlat. ℥iii

terantur in mortario marmoreo affundendo

Ol. Cinamom. gt XI
Maceris gt IX.
Caryophyllor. gt vi
Nuc. Moschat. gt X.
Essent. ambræ gt XXvij
velleris aurei Weidn. ℈ii.
Spirit. rosar. gt XXI.
rubi Idæi
Meliss.
Citri ana gt Xi.
Confect. Alkerm. Monspel.
℥ii.
Misceantur exactissimè

Es

Es kan aber der Herr Cantzler erstlich das Cannelwasser / welches ihm vorhin wohlgedienet/ versuchen/ und daneben von dieser mixtur etwa eine Haselnuß groß alle Morgen gebrauchen / da es nöhtig kan er auch von oberzehleten confortantibus allezeit etwas mächtig werden.

Der allgütige GOtt wolle den Herrn Cantzler in diesem seinem hohen Alter stärcken und dem gemeinen Vaterland als auch den lieben seinigen zu gut bey Gesundheit und Leben fristen und erhalten umb Christi willen / dessen hohen Obacht meinen Hochgeehrten Herrn Gevattern ich hiemit treulichst empfehlen thue / und verbleibe &c.

EPISTOLA XXI.

De animi deliquio per consensum.

Ad

Reverendum & Excellentissimum

DN. IMMANUELEM KÖNING,

S. S. Theologiæ Doctorem & Diæceseos Caminensis Superintendentem &c.

Filiam Tuam, Reverende & Excellentissime Vir, Fautor & Amice honorande, lipothymia sive animi deliquio interdum corripi, præsertim circa novilunia, uti scribis, ab utero est, id quod ex mensium retentione satis patet. Collectus enim ibidem & corruptus sanguis menstruus, aliique vitiosi humores, mephiticos interdum exhalant vapores, qui cor petunt & spiritûs vitales insigniter afficiunt, ut liberè moveri & per arterias in corpus diffundi non possint, idque potissimum circa novilunia, quo tempore sanguis menstruus movetur & exitum quærit. Etenim,

Luna vetus veteres, juvenes nova luna repurgat.

Tota itaque curatio extra paroxysmum ad fluxus menstrui provocationem dirigenda, quod ut commodè fiat,

I. Viæ communes eluantur Clystere vel decocto nostro laxativo.

II. Deinde præparantia ex attenuantibus & incidentibus usurpentur;

℞. *Aq. nr. aperitiv.* ℥vi.
Meliss.
Arthemis. ana ℥ii.
pulegii
Calaminth. ana ℥iß.
Syrup. nostr. aperitiv. ℥iii
de arthemisia ℥ii.
Spir. Salis. gt. XXI.

Misc. pro 6. dosibus manè & vesperi assumendis. Post singulos haustûs capiat aquæ cinamomi cochlear unum vel duo.

III. Humores præparati evacuentur:

℞. *Extract. nr. solutiv.* ℈i.
Resin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom. gt. ij.
M. cum aq. Cinam.
P. pilulæ No. IX.
deaurandæ.

IV. Hinc tribus circiter ante novilunium diebus, præmisso pediluvio vena in talo aperiatur.

V. Postmodum menses moventia exhibeantur initio quidem mitiora:

℞. *Fol. Rorismarin. Mj.*
Meliss.
Dictamn. Cretic. ana Mß.
Apic. flav. lil. alborum
Flor. Cheiri
lavendul.
bellid. hortens.
Calendul. ana p. j.
Croci integri ʒi.

Infundantur per triduum in vini Hispanici ℔iii. vel, iiij.

De colaturâ bibat quolibet mane cyathum unum, cum jejunio trium horarum.

Vesperi autem sub ingressum lecti delibet aquam vitæ mulierum.

Interea & pediluvia & insessus ex emollientibus, laxantibus & menses moventibus usurpentur.

℞. *Rad. altheæ*
lil. albor. ana ℥ii.
levistici
aristoloch.
bryon ana ℥i.
Herb. calaminth.
Meliss.
arthemis.
Mercurial.
pulegii anc. Mij.
Fol. Sabinæ
lauri ana M. anderthalb.
Flor. Chamæmel. Mij.
Cheiri.
lavendul. ana Mj.
Bacc. Juniperi ℥iij.
Incidantur grosso modo
D. ad chartam.

Si hæc non profecerint præparantia & purgantia per vices repetenda & postmodum fortioribus menses moventibus utendum, quale est Electuarium de chalybe, Extractum sabinæ, Balsam. ♀ris castorei oleum succini, pulvis Fallopii ex decocto sabinæ sumptus & id genus alia: vel

℞. *Elixir. Propr. P.* ʒii.
Essent. Castorei ʒi.

M. Detur à guttulis X. ad XXI. ex vino albo actu calido cum Cinamomo, macere & croco.

Extrà fiat suffitus ex Colocynthide, quem efficacissimum in multis deprehendi.

Et hæc quidem tempore intermissionis: in ipso autem paroxysmo Cordialibus agendum, ita tamen ut aliquid ex uterinis admisceatur:

℞. *Aq. nostr. Cordial. calidæ*
Carbunculi

Cina-

Cinamom. ana ℥ii.
Hyster. Minsicht.
vitæ mulierum
Meliss. ana, ℥i.
Spirit. Cerasor. nigr. ℥ß.
Meliss. ℥i. *Misc.*

vel instilletur aqua nostra Heroica cum Essentiâ Melissæ.

Ubi paululum ad se redierit ægra detur pulvisculus vel centies à me expertus:

℞. *Margarit. præp.* ℈ii.
Fœcul. bryon. ℈i.
Castorei. gr. XV.

M. F. pulvis pro tribus dosibus ex vino calente cum Croco Cinamomo & macere sumendus.

Naribus subinde admoveatur castoreum aquâ nostrâ Heroicâ conspersum, pulsibus autem & cordi Epithemata ex vino rubello & speciebus Diamargariti calidi.

Sed & pedes fricentur pannis asperis & calentibus ut sanguinis & vaporum ad inferiora fiat revulsio.

Hæc si methodicè & diligenter adhibeantur observato & decenti victus regimine, non dubito, quin ab insultibus hisce imposterum immunis futura sit, & ut sit DEUM precor, cujus tutelæ & Te, Vir Excellentissime, cum tuis commendo. Dab. Colbergæ d. XV. Martii, ANNO M. DC. XXXVII.

EPISTOLA XXII.

De Aquâ vitæ Anglicâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & amoris constantiam.

QUod proximis Tuis non responderim, dilecte Frater, ægritudine meâ factum est. Incidi enim præteritâ die Mercurii in febrim continuam ardentissimam, quâ cum adhuc conflictor dubio admodum eventu, ut in acutis, quemadmodum nosti, fieri solet.

Accedit periculum ab anno climacterico, qui mihi nunc octavus ex novenario agitur. Ego quidem tot laboribus fractus, nullo ampliùs vivendi desiderio teneor, brevi forsan manes magni illius amici nostri Rungii salutaturus; utinam placidâ & beatâ morte, de quâ quidem fide in CHRISTUM obfirmatus minimè ambigo. Tu interea ut vivas, mi Frater, ecce aquam vitæ quam desideras: Verum illud nectar cœlo delibabimus, Vale d. XXI. Junii Anno M. DC. LVI.

Descriptio Aquæ Vitæ Anglicæ communicatæ ab illustri Viro

DN. GEORGIO FLEETVOODIO Anglo.

℞. *Passul. major. Damascen.* ℔iii.
Dactyl. enucl. ℔ß.
Fol. Melissæ Mis.
Rad. Anglic. ℥iß.
sem. anis. fœnic. ana ℥i.
Nuc. Moschat. No. 5.
liquirit. rasæ ℥iß.
*Flor. papav. errat. M*iii.
Cinam. acutiss. ℥iiß.
Caryophyllor. ℥iß.

Grosso modo concisis & conquassatis affund. Spirit. vini Malvatici ℔XVI. Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, postea colentur.

Add. Aq. papaveris errat. & rosar. optimæ ana ℔ii. Sacchar. Candid. alb. ℔ii.
Moschi Alexandrini gr. vii.
Ambræ gryseæ gr. XV.
Misc.

EPISTOLA XXIII.

De palpitatione cordis validissimâ.

Nobiliss. & Excellentissimo

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
Sereniss. Electoris Brandenb. Archiatro &c.
CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, D.
S. P. D.

EDler / Vester und Hochbenahmter / insonders großgünstiger hochgeehrter Herr Doctor, großgeneigter Gönner / sonderbahrer Herr und Freund.

Die Ehre so ich mehrmahlen / in meines Hochgeehrten Herrn Doctoris Gegenwart genossen / erkühnet mich mit diesem meinen Hochgeehrten Herrn Doctorem zu ersuchen / und dessen hochverständiges judicium über eine Sache einzuholen. Bey uns befindet sich ein 40. Jähriger Bürger / ein sanguineo cholericus, selbiger wird durch die Soldaten wegen der Contribution hart gedrungẽ / worüber er sich hefftig eifert / und in eine seltzame Kranckheit fället; Ich werde gefordert / befinde ihn in folgender Beschaffenheit: Die extremitates, als Hände / Füsse / und die Nasen waren erkaltet / die Augen flüchtig / die Rede verworren / und das Gesichte sahe gar gefährlich aus: Das Hertz klopffte / daß man es hören könte / und der Leib war verschlossen / ich ergriffe den Pulß / von selbigen war aber das geringste nicht zu mercken / und der Patient war auch so unstät / daß er alle Augenblick das Lager verändern wolte. Bey so gestalten Sachen erachte ich / daß durch das Eysern / bilis sich ergossen cumq; alio humore sich vermischet / und einige malignität an sich genommen / wodurch das Hertze angefochten / die Spiritus vitales

les dissipiret, und die Spiritus animales turbiret worden: worauff ich alsobald ein Clystir appliciren ließ/ selbiges operirte etwa nach einer halben Stunden/ und bracht eine grosse quantität von dem excremento mit/ welches so übeln Gestanck von sich gab / daß es nicht zu schreiben; bald darauff ließ ich einen bolum de confect. Alkerm. & lapid. Bezoar verfertigen / welchen der Patient gebrauchte / und mit meinem liquore de aq. Theriacal. Frag. acetos. c. syrup. granat. & par. spir. sulph. hierunter spülete / darauff ward er etwas still / es daurete aber nicht lange / da gieng das Umbbetten wieder an und die Natur movirte sich per sedem, welches selbigen Tages bey 8. mahl geschahe: Weiln aber ein ungleicher Durst ihn quälete / ließ ich das decoctum C. C. machen c. syr. granat. & par. spir. Sulphur. misciren / davon er den gantzen Tag mit guten Vergnügen Tranck / gegen Abend aber versuchte ich die extremitates zu erwärmen / ließ warmen Wein machen / und sie damit waschen / aber vergeblich / sie waren kalt und blieben kalt / und der Pulß wolte sich imgleichen nicht mercken lassen. Die folgende Nacht war gar unruhig / biß morgends voriges Medicament gebraucht ward. Mit selbiger Cur habe ich nun bey 4. Tage angehalten / und den Patienten nebest den Medicamenten mit guten kräfftigen Suppen/ und mit dem decoct. Capon. erhalten. Jederman zweiffelt an dessen restitution, ausser den Patienten / und ich/ wir haben guten Muth / weilen sich die Natur jedesmahl nach Brauchung der Medicamenten auff 2. oder 3. Stunden ermuntert/ und der Patient die Medicament begierlich zu sich nimbt. Nun muß ich gestehen / daß mir dergleichen Patienten niemahlen zu handen kommen / daß ich nöthig erachte solches meinem Hochgeehrten Herrn Doctori, als einem weitberühmten Practico zu hinterbringen / und dessen hochverständiges Judicium einzuholen / mit dienstlicher Bitte mein Hochgeehrter Herr Doctor wolle selbiges nicht in übeln vermercken / sondern es dem guten Vertrauen / so ich auff des Herrn Doctoris grosse humanität gesetzet / zuschreiben. Sich versichernd / daß ich solches mit angenehmen Diensten zu ersetzen / mich höchst bemühen werde. Meinen Hochgeehrten Herrn Doctor Christi Schutz empfehlend. Stargard/ den 3. Decembr. Anno 1659.

Meines Hochgeehrten Herrn Doctoris

dienstwilligster
CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, M. D.

Excel-

Excellentissimo & Clarissimo

DN. CHRISTOPHORO HEINRICO RUELIO, Med. D. & Practico apud Stargardenses solertissimo &c.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Ehren-Vester/Großachtbahrer und Hochgelahrter

Insonders großgünstiger Herr Doctor, Hochgeehrter liebwehrter Freund / ob ich zwar den Casum, welchen mein Herr in seinem Schreiben proponiret gebührend zu untersuchen / wegen anderer Obliegenheiten ietzo behindert werde / habe ich dennoch nicht unterlassen wollen mein geringes Sentiment / so viel in der Eyl geschehen können / hierüber zu eröffnen.

Erstlich befinde ich nicht geringe Indicia latentis cujusdam cacochymiæ, wie unter andern ex Mephitico illo excrementorum fœtore abzunehmen: Diese Camerina ist nun durch starcken Eyffer und Zorn gewaltig beweget worden: Per iram enim, maximè si vehemens sit, non tantùm sanguis & spiritus, sed & humores qui antea quieti erant, commoventur. Ex commotis autem vitiosis humoribus, vitiosi etiam vapores exhalant, qui ad cor delati, spiritûs vitales inquinant & infestant, expultricemque irritant, ut contra id quod cordi molestum est, insurgat, & vehementiori motu expellat, & quia per excandescentiam etiam spiritus effervescunt, motuque inæquali & inordinato Cor afficiunt, palpitatio hæc eò vehementior est, ut etiam ab adstantibus auditu percipiatur.

Extremorum autem frigus à recursu sanguinis & spirituum ad interiora, ut nosti, dependet; Nec mirum videri debet, sermonem etiam esse confusum, oculos vagabundos & faciem truculentam, siquidem nec spiritûs animales, eorundemque actiones salvæ esse possunt, si vitales rectè se non habeant, cum illi ex his generentur.

Dieses ist zu verwunderen / daß man keinen Pulß fühlen oder mercken kan / præsertim in palpitatione cordis tam validâ & vehementi: Palpitatione enim cordis laborantibus pulsus arteriarum plærumque est vehemens & jugulares subsultant ob irritationem magnam: nisi à spirituum defectu excitetur, in quâ etsi pulsus sit parvus tamen tactu percipitur. Zwar kan der pulsus arteriarum bey etlichen an dem gewöhnlichen Ort in carpo scilicet brachiorum nicht gemercket werden / si arteriæ profundiùs in carne late-

lateant & multâ carne tectæ sint, vel si vitiosum situm à naturâ habeant, aut tubercula circa arterias hæreât, vel cicatrix post vulneratam arteriam relicta sit. Ob aber etwas dergleichen bey diesem Patienten zu finden / kan ich nicht wissen / weil dessen gar nicht gedacht wird.

In Prognostico hab ich fast Zweifel:

1. Quia pars Princeps, ipsum scilicet cor laborat, & quidem læso motu, quo vita conservari debet.

2. Quia Palpitationes cordis sæpè in Syncopem degenerant, & hominem subitò jugulant.

3. Quia extrema frigida etiam adhibitis fomentis non recalescunt.

4. Quia alvi dejectiones nimis sunt fœtidæ, id quod magnam humorum corruptionem indicat.

V. Quia vanè se jactat æger & de latere in latus volvitur, situmq; in momenta mutat, id quod magnã cordis anxietatem indicat. Anxietates autem omnes nisi sint criticæ, pro malis habentur. 2. prorthet. aphor. 27. præsertim si cum extremorum refrigeratione conjunctæ sint. Aphor. 21 in Coacis.

Bey der Curation habe ich nichts zu erinnern / ohn allein daß meines Erachtens nicht undienlich seyn würde / so man ad sanguinem vitiosum cor opprimentem evacuandum, fervidum autem eventilandum, die Median am rechten Arm öffnen ließ / quo remedio Galenus 5. de loc. affectis cap. 2. plurimos se curasse testatur, eos imprimis qui juvenes aut in declinante ætate constituti sani repentè cordis palpitatione correpti sunt.

Sonst hab ich folgendes Perlen-Wasser iederzeit sehr gut befunden.

℞. *Aq. nostr. cordial. ex succ. è typhis cervor. ana* ℥ii.
Carbunc. ℥iß.
Cinam. ℥ii.
Cort. citr. ℥i.
Spir. ceras. nigr. ℥ß.
rosar.
fragor.
rubi Idæi
Citr. ana gt. XV.
Magistr. perlar. ʒii.
Coralior. ʒi.
Rot. man. Christ. perlat. ℥ß.
Misce.

Die Confectio de hyacyntho, vellus aureum Weidneri, Cordiale Crollii ex auro septem sigillis munito, Essentia citri, ambræ, Oleum perlarum &c. pflegen auch gut zu thun / modò caussa prout natura ejus postulat & indicat tollatur.

Dieses habe ich in Eyl zu dienstfreundlicher Antwort nicht verhalten wollen / und thue hiemit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treuligst empfehlen / verbleibende &c. &c.

EPI-

EPISTOLA XXIV.

De pleuritide post abortum

Ad Generosum & strenuum,
D. JOHANNEM à BLUCHER,
Toparcham in Plate & Simmershausen &c.

Hoch-Edelgebohrner/ Gestrenger/ Mannvester und Hochbenamter/ Insonders Hochgeehrter Herr/ demselben zu dienen bin und verbleibe ich stets bereit/ und habe mit sonder Condolenz vernommen / was derselbe wegen seiner Eheliebsten Schwachheit an mich gelangen lassen / befinde nach fleißiger Erwegung aller Umbstände/ daß neben dem abortu, qui in mẽsem quintum incidit, eine pleuritis sinistri lateris verhanden / wie solches die Seitenstiche / Husten / und grosse Hitze sattsamb confirmiren.

So viel den abortum betreffen thut/ ist GOtt Lob die meiste Gefahr desfalls schon vorbey / dafern nur die Secundinæ oder Nachgebuhrt nicht zurück geblieben/ und der fluxus post partum nicht gar zu häuffig oder zu wenig erfolget / welches ich dennoch nicht besorgen thue / weil in literis davon nichts gedacht ist. So werden auch die anwesenden Frauen und insonderheit die Hebamme hierauff sonder Zweiffel gute Acht gehabt haben: Solte aber dergleichen etwas bey der Frau Sechswöchnerin sich befinden / müste es schleunigst berichtet werden / zumahl grosse Gefahr darob stehet.

Was die Seiten-Stiche oder pleuritidem anlangen thut / wird dieselbe inter morbos acutos gerechnet/ und ist sehr gefährlich / insonderheit bey den puerperis; das vornehmste remedium bestehet in venæsectione, wobey aber gleichwohl grosse Vorsichtigkeit von nöthen / und ist in absentiâ fast nicht wohl hie etwas zu determiniren: Kürtzlich sind folgende Umbstände in acht zu nehmen.

1. Ob der weibliche Fluß nach der Geburt sehr starck und häuffig sich erwiesen / oder auch noch seinen Lauff hätte / ist das Aderlassen nicht nötig.

2. Ob die Frau patientin bey dem Husten beginnet an schleimiger/ blutiger oder anderer materi auszuwerffen/ und ihr solches leicht ankommet / ist das Aderlassen ebenmäßig nicht nöthig/ bevorab weil dies quartus schon passiret.

3. Ob die Frau sehr schwach und matt wäre / kan das Aderlassen auch sicher nicht geschehen. Ist aber der Fluß nicht häuffig / sondern geringe gewesen/ oder sich zu zeitig gestillet/ und noch etwas Kräffte bey der Frauen verhanden/ ist hochnöthig daß von stund an die Ader am lincken Fuß unten am Knöchel oder nicht weit davon / wo die Ader am besten zu sehen ist/ geöffnet / und etwas Blut gelassen werde.

An Medicamenten sind verordnet:

1. Eine

1. Eine Emulsion vor die Seiten-Stiche / derer soll man den halben Theil in ein Becherlein giessen/ und ein wenig warm werden lassen/ hernach der Frauen von stund an / es sey bey Tage oder in der Nacht auszutrincken geben/und weder an Speise noch Tranck etwas ihr reichen/ biß zum wenigstē eine Stunde vorbey ist. Etwa nach 7. Stunden soll man ihr den andren $\frac{1}{2}$ Teil der Emulsion auszutrincken geben.

Eusserlich soll man sie alsobald mit dem verordneten süssen Mandelöhl/ an der Seiten da die Stiche seynd fein warm schmieren / und da keine Linderung erfolget / von dem verordneten Pflaster fein dünne auf Leinwand etwas streichen lassen/ ein wenig warm machen und auff die Seite legen / dieses pfleget gute Linderung zu geben. Man kan alle Tage ein frisch Pflaster überlegen lassen.

Wann die Emulsion vor die Stiche in 2. mahlen / wie oben gedacht/ verbrauchet / soll die Frau folgendes von dem Decoct vor die Seitenstiche alle Morgen nüchtern einen guten Trunck zu sich nehmen/ uñ zum wenigsten 2. Stunden darauf fasten. Man kan von diesem decoct sieben Löffel voll in ein Becherlein giessen und warm machen / hernach der Frauen auszutrincken geben / und solches alle Tage fleißig continuiren.

Weil auch hochnötig daß der Leib stets offen gehalten werde / soll man der Frauen bißweilen ein Clystir beybringen lassen / wozu ich dann etliche Kräuter neben dem Instrument überschicken thue / und kan das Clystir folgender massen præpariret werden.

Nehmet von den verordneten Kräutern eine Hand voll / giesset einen Stoff rein Wasser darauf/ lassets etwa eine viertel Stunde lang kochen / hernach seigts durch ein rein Tuch / nehmet dieses decocti einen halben Stoff / oder etwas weniger/ thut von der Lattwergen zu den clystiren 3. Löffel voll dazu / mischets wol untereinander / und lasset es der Frauen nicht zu heiß auch nicht zu kalt beybringen.

Wann schon keine sonderliche Leibes-Verstopffungen verhanden wären / soll man dennoch dieses Clystir gebrauchen / weil sie in dergleichen affecten ihren sonderlichen Nutzen haben.

Demnach auch zu besorgen daß grosse Mattigkeit möchte verhanden seyn / übersende ich ein sonderlich Krafftwässerlein / davon kan man der Frauen einen oder 2. Löffel voll zum öfftern eingeben/es sey bey Tage oder Nacht.

Von dem verordneten Pulßwasser soll man der Frauen fast alle stunden etwas auff die Pulßadern an den Händen legen. Was die diæt anlanget/werdē die anwesenden Frauen

Fleiß anwenden / daß die Frau Patientin mit guten Krafft-Süplein und dergleichen versehen werde. Wein aber muß durchaus nicht gebrauchet werden / biß zum wenigsten 7. oder 9. Tage vorbey seyn.

Es ist in dieser Kranckheit nichts bessers / als die Süplein welche von Gärsten-Grütze / gar dünne durchgeschlagen / und mit kleinen Rosienen und Feigen zugerichtet werden: und ist nötig / daß die Frau Patientin alle Tage ein solch Gärsten-Süplein gebrauche.

Zum Ordinar-Tranck kan sie ein gutes abgelegenes Bier / welches nicht starck ist / gebrauchen / muß aber nicht kalt trincken / dann solches vermehret den Husten / und hindert den Auswurff. Wegen der grossen Hitze übersende ich ein Gärstenwasser / davon mag sie trincken / so viel ihr beliebet. Der Allgütige barmhertzige GOtt wolle diese Mittel zu erfreulichen effect gedeyen lassen. Dessen Gnadenschutz meinen Hochgeehrten Herrn ich hiemit treulich empfehlen thue / verbleibende 2c.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Sem. Card. bened.*
Card. Mariæ ana ℨiiß.
Sem. Melon. excort. ℈iiii
Aq. Card. bened.
Scabios. ana ℥ii
flor. Rhead. ℥iß
M. F. Emulsio
add.
Pulv. nostri antipleurit. ℨi
Rotul. man. Christ. ℨii
M. D. in fictili
S. Emulsion auff 2. mahl.

℞. *Herb. Scabiosæ*
Card. bened.
Card. Mar. ana Mß
Flor. papav. errat.
bellid. c. foliis
Violarum ana pii
Hyssopi pi
passular. minor. ℥ii
Ficuum. Novij
Sem. Melon.
Card. bened. ana ℨii
fœnicul. ℨi.
Incisa & conquassata coquantur ex s. q. aq. hordei.

℞. *Colat.* ℔ii, *add. syrup. flor. Rhead.*
ex succo Cardui bened.
de liquirit. ana ℥i
Spirit. 🜔*is acidi gt.* Xvii.
Misc. D. in fictili
S. Decoct. auff etliche mahl.

℞. *Ol. amygdal. dulc. recent. express.* ℥ii
D. in vitro
S. Süß Mandel-Oehl.

Em-

R. *Emplastr. nostr. contra pleuritidem* ℥iii
F. Magdaleon
D. in vesica ad chart.
S. Pflaster vor die Seitenstiche.

R. *Rad. atthee* ℥ii.
Herb. Malvæ c. toto miii
parietariæ
violariæ
Endiviæ
Veronicæ ana mis
Flor. chamæmel. mii
Sem. 4. frigid. major. excort. ana ℥ß.
passular. minor. ℥iii
Incisa & conquassata
D. ad chartam
S. Species zu etlichen clystiren.

℞. *Cass. pro Clyster.* ℥iiii
Elect. lenitiv ℥ii
Unguent. Clysmat. ℥iiß.
Sal. gem. ʒvi
M. D. in fictili
S. Latwerge zu etlichen Clystiren.

℞. *Aq. nostr. cordial. frigid.* ℥iiii
Violarum
borragin. ana ℥ii
Aq. Cinamom. cum flor. borrag. absque vin. destill. ℥is
Carbunculi ʒß
Sacchar. violac. candis. ʒiii
M. D. in Vitro.
S. Krafftwasser.

℞. *Aq. rosarum*
rubi Idæi
violar.
borragin. ana ℥ii
Aceti rosac.
Succ. citri ana ℥i
Spec. cordial. frigid.
pro Epithem. cordis unæ ℈iiii
M. D. in fictili.
S. Pulßwasser

R. *Hordei mundi* miii
Aq. puriss. ℔vi
Coq. ad crepaturam
In colatura ferventissimâ infund.
Flor. Rhead. mi
passul. minor. ℥ii
Ficuum No. vij.
Sem. fænicul. ʒis
Rad. liquirit. succulent. ℥ß.
ebulliant semel atque iterum.
Colatura D. in vitro
S. Zugerichtes Gärstenwasser.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM LIBER III.

De plærisque infimi ventris Affectibus.

EPISTOLA I. De Cardialgiâ.

Von GOttes Gnaden Frantz Heinrich/ Hertzog zu Sachsen/ Engern und Westphalen ꝛc. ꝛc.

Unsern wolgeneigten Gruß zuvor / Edler und hochgelahrter/insonders lieber Herr Doctor, wir haben ihm nicht bergen wollen / was massen uns unser Beichtvater mit grosser Wehmuth geklaget / wie daß seine Haußfrau hefftig kranck darnieder liege und unterschiedene Veränderungen in ihrer Kranckheit empfinde; Haben derowegen einliegendes dem Herrn übersenden wollen / mit Bitt / sein räthliches Gutachten hierüber zu eröffnen.

Weil es sich auch mit unser Reise eine Zeitlang verziehen möchte/wolle der Herr unbeschwehrt immittelst auff unsere Frau Mutter gute Achtung geben/ und derselben mit seinem treuen Rath beywohnen; wir sind solches hinwieder zu erkennen erbötig/gestalt wir ihm dann mit allen Gnaden beygethan verbleiben / der Göttlichen Obacht uns sämptlich getreulichst empfehlende/ Dat. Neuenhauß den 10. Aprilis Jahrs 1648.

Dem Edlen/Vesten und hochgelahrten/ unserm lieben besondern BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee. Ihr May. der Königl. Frau Witben/ in Schweden Leib-Medico auff Neugarten Erbsassen ꝛc.

Beschreibung der Kranckheit.

Die Patientin befindet grosse Schmertzen in uñ um die Hertz-Gru-

Grube/ Angst zum Hertzen also / daß sie nicht weiß/ wo sie sich lassen soll/ bißweilen fället Sie gar in Ohnmacht/ hat grosse Hitze; Die Zunge und der Mund ist bitter/ wil sich gern brechen und übergeben / gehet aber schwer zu / und so endlich etwas mit grosser Mühe heraus gebracht wird/ ist es lauter Galle/ wann die erfolget/ hat Sie etwas Gedult / bißweilen etliche Tage/ bißweilen wol drey / vier und mehr Wochen. Unterdessen hat Sie keinen appetit, sondern vielmehr Grauen und Aeckel vor dem Essen.

Dem Durchlauchtigen / Hochgebohrnen Fürsten und Herrn

Hn. Frantz Heinrichen Hertzogen zu Sachsen / Engern und Westphalen &c. Meinem Gnädigen Fürsten und Herrn.

Durchlauchtiger Fürst Gnädiger Herr.

Eur. Fürstl. Gn. meine unterthänige Schuldigkeit / wie sonst in allen Begebenheiten / also auch in diesem. Was E. F. Gn. wegen ihres Beichtvaters Ehliebsten Schwachheit an mich gelangen lassen / zu erweisen bin ich stets willigst und bereit/ gestalt ich dann nicht unterlassen/ bald nach Verlesung des überschickten Casus mein geringes doch wolgemeintes Sentiment abzufassen / und hierbey schrifftlich zu übersenden / nicht zweifflende / es werde nach fleißigem und ordentlichem Gebrauch derer vorgeschlagenen Artzneyen erfreuliche Besserung erfolgen.

Was E. Fürstl. Gn. Frau Mutter/ meine gnädige Fürstin und Frau betreffen thut/ ist dieselbe nach Gelegenheit ihres hohen Alters/ GOTT Lob noch bey ziemlicher Leibes disposition und Kräfften; Der allgütige GOtt wolle J. Fürstl. Gnaden ferner zu langen Zeiten dabey erhalten; Meines Orts werde ich an fleissiger Auffwartung / wie bißhero geschehen/ auch ins künfftige nichts ermangeln lassen/ und thue hiemit Eu. Fürstl. Gn. der hohen Obacht Gottes treulichst/ mich in deroselben beharrliche Gnade unterthänigst empfehlen/ verbleibende

E. Fürstl. Gn.

unterthäniger treuer beständiger Diener

B. T. V. G.

Der affectus womit die Frau behafftet / wird genennet Cardialgia, das Hertzgespann/ und kan von viel und mancherley Ursachen entstehen.

Bey gegenwärtiger Patientinn wird diese Kranckheit verursachet von der Galle / welche sich bißweilen in den Magen ergiesset / wie aus der Bitterkeit des Mundes/ Wegbrechen der Galle und andern Anzeigungen unfehlbar abzunehmen.

Würde demnach nötig seyn.

I. Daß die Galle durch dienliche evacuantia abgeführet werde/ worzu man bißweilen das purgierende Pülverlein A. bißweilen das laxirende Tränckl ein B. gebrauchen könte.

Das Pülverlein kan man des Morgens früe in ein wenig warm Bier einnehmen ; Das laxirende Tränckl ein aber / wie es an sich selbsten ist / auff einmahl austrincken. Auff beyderley muß man vier Stunden fasten / hernach ein abstergierendes Süpplein von Gärstgrütze mit kleinen Rosienen und Zucker zugerichtet / oder eine Hünerbrühe/ Rindfleisch-oder Erbiß-Suppe zu sich nehmen / sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten und der operation gebührend abwarten.

II. Daß Intemperies calida Epatis,worvon die Galle vornehmlich entstehet / alteriret und derselben Verstopffung eröffnet werde.

Hierzu würde meines Erachtens bey dieser Frühlingszeit nichts dienlicher seyn als das serum lactis caprini, dergestalt wie das verordnete Recept sub literâ C. ausweiset/ præpariret. Davon könte die Fr. alle Morgen nüchtern einen ziemlichen Becher voll austrincken bis zu der Ordinar-Mittags-Mahlzeit darauf fasten und solches etliche Tage nach einander fleißig continuiren/ und damit der Magen dadurch nicht offendiret oder zu Blähungen und Winden Ursach gegeben werde/ könte sie alle mahl / wann sie das serum lactis caprini gebrauchet/von denen Küchlein D. etliche auffessen und eusserlich den Magen mit dem Balsam E. fein warm schmieren.

Auch wäre der Leber nicht undienlich daß bißweilen etwas von der Conserva rosarum ⊕lata cũ speciebus Diarrhodon.Diatrion.Santal.oder Conserva radicum Cichorii gebrauchet würde. Eusserlich kan man das Ceratum Santalium oder Emplastrum Epaticum auffl egen.

III. Daß eine gute diæt gehalten und der Magen nicht mit harten ungesunden Speisen beschweret oder die Leber mit hitzigen Sachen / als vielem Gewürtz / starckem Wein/ Meht und dergleichen nicht erhitzt werde.

Auch ist zu meiden alles was fett ist und Blähungen verursachet / als Kohl/Rüben/Erbsen/Aepffel/ rohes Obst ꝛc.

Was sehr süsse ist / als Zucker/ Honig und alles was damit zugerichtet wird/zumahlen alle süsse Sachen gar leichtlich in Galle verwandelt werden / ausgenommen die kleine Rosienen oder Corinthen / welche der Leber sehr zuträglich seyn.

Die Speisen können mit Saurampffer/Citronen / Johannesträub-

lein / Cichorien / Rosen / Hindebeeren oder Erdbeeren-Eßig / zugerichtet werden.

Zum Ordinar-Tranck kan die Fr. ein gutes klares Bier / welches nicht zu starck und hitzig ist / gebrauchen: Des Morgens soll Sie nicht lange fasten / den Magen nicht mit vielen und mancherley Speisen beschweeren / zwischen beyden Mahlzeiten des Trinckens sich enthalten / vor starcker Bewegung des Leibes / und insonderheit vor Zorn und Eyfer sich bester massen hüten.

In paroxismo sol man sich bemühen / daß man die scharffen Gallmässigen Feuchtigkeiten / welche sich in dem Magen gesammlet per vomitum von sich gebe und wegbreche / zumahl solches die schleunigste und beste Linderung giebet; Hierzu dienet daß man die Finger oder eine Feder mit Baumöl bestrichen in den Hals stecke und sich zum Brechen so viel müglich nötige.

Da man aber auff solche Weise nicht darzu gelangen könte / muß man etwas von geringen Brechmitteln gebrauchen: Als etwa das vomitiv oder Brechträncklein sub literâ F. oder ein wenig vom sale vitrioli in laulichtem Bier / welches fett mit Butter und Oel zugerichtet ist / einnehmen.

Wann sich nun die Patientin / zwey oder drey mal gebrochen / und die scharffen Gallmäßigen Feuchtigkeiten mehrentheils weg seyn / kan man ihr eine oder 2. Messerspitzen voll von dem Pülverlein G. in aqua anodyna Quercetani, oder da man dieses nicht zur Hand hätte in destillirtem Camillenwasser eingeben / den Magen mit Rosen- und Quitten-Oel fein warm schmieren und ein Säcklein von Camillen / Wermuth / Rosen und Ibischwurtzeln darüber legen.

Da es die Noth erforderte / und die Hertzens Angst gar nicht nachlassen wolte / kan man 2. oder 3. Gran von einem guten auffrichtigen Laudano opiato mit ein wenig Rosenzucker vermischen und der Frau Patientinn eingeben.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Rhabarbari electi* ℈iß
Rensin. Scamm. gr. v.
♀*i* ⊖*lat. gr. iij.*
M. F. pulvis.
D. ad capsulam
S. Purgierendes Pulverlein. A.

℞. *Rhabarbar. optim.* ʒiiß
Infund. per noctem in aqua Calendulæ & Endiviæ ana ℥ii
add. ♀*i* ⊖*lat. gr. vij*
Manè Colentur add.
Syrup. de Cichorio c.
Rhabarbaro ℥vi
de tribus ℥iii

Spec.

Speç. elect. de succo rosarum
gr. XI.
M. F. potiuncula.
S. Laxirendes Träncklein.

B.

℞. *Conserv. rad. Cichorii*
rosar ⊖lat. ana ℥ii
acetosellæ
Endiviæ ana ℥i.
Cond. cort. citri
aurant ana ʒvi.
Contusa & mixta infundantur in Seri lactis caprini ℔iiij. per noctem mane ebulliant & colentur

D. in vitro

S. Zugerichtes Ziegenmolcken C.

℞. *Spec. diarrhod. Abbat.*
aromat. rosat.
ana ℥iß
Diatr. santal. ℈iiii
Corall. rubr. præparat.
ʒi.
Sacch. albissimi in aq. rosar. solut.
M. F. S. a. Rotulæ
D. ad Scatulam
S. Küchlein D.

R. *Balsam. Peruvian ʒii*
Ol. nuc. Moschat. per express. fact. ʒvi.
fœniculi
Maceris
Caryophyllor. ana gt. iij
M. D. in fictili
S. BalsamE.

R. *Pulv. rad. asari ʒi*
Ol. olivarum ℥ii.
Decoct. hordei tepid.
℔i.
M. D. in poculo
S. Brechträncklein. F.

R. *Corali or. rubr. præparat. ʒi.*
Margarit. præparat.
Ocul. cancr. pr.
Matris perlar. pr.
Lign. aloes ana ℈i.
Corn. Cerv. usti præparat.
℈ii.
M. F. Pulvis
D. ad scatulam
S. Pulverlein auff etliche mahl G.

EPISTOLA II.

De Anorexia.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri Unico,

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Literas tuas, dilecte Frater, unà cum malis Armeniis, immaturis quidem & exiguis gratis tamen ob

ob raritatem, rectè accepi; Repono primitias persicorum, olim, ut nosti, à Sereniss. Reginâ Sveciæ horto meo donatorum: Non dubito, quin & colore, & sapore svavissimi fructûs delectabere; quamvis parcâ manu veniant; Veritus enim sum ne modum excederes, ut ego olim Venetiis, superveniente cholerâ fermè non enectus. Anorexia Bohmii vestri à coloris nativi inordinatâ multorum annorum diæta fermè extincti imbecillitate dependet ægrè curabilis. Mitto tamen aquam nostram stomachalem spiritu masticheś impraegnatam, cujus manè & vesperi sumat cochlearia duo vel tria. Interdum ex jusculo cerevisiæ vel vini Rhenani cum vitello ovi, pauco macere, croco & saccharo præparati delibet elixiris nostri stomachalis guttas XV. vel XX. Instar omnium erit essentia panis cum malvatico destillatæ. Ex topicis Emplastrum Hartmanni applicabis eventumque DEO committes, cui etiam Te, mi Frater, Vale, Colbergæ d. XXVII. Augusti M. DC. LVI.

EPISTOLA III.

De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præservatione & curatione.

Wohlwürdiger / Hoch-Edelgeborner / Gestrenger / Mannvester und Hochbenahmter / Insonders großgünstiger Herr Stathalter / Hochgeehrter Patron. E. Hoch-Edl. Gestr. zu dienen bin ich neben Wündschung alles gedeysahmen hohen Wohlergehens stets bereit / und habe nicht sonder Compassion vernommen / was Gestalt E. Wolw. und Gestr. neulicher Zeit nicht geringe Beschwerden und Schmertzen vom Calculo empfunden / und nunmehr zwar durch Göttliche Hülffe und Brauch dienlicher Mittel in etwas davon befreyet / hergegen aber mit Schwachheit des Magens / Unlust zum Essen / vielen ructibus und dergleichen Zufällen behafftet. Habe demnach meine Schuldigkeit zu seyn erachtet / E. Wolw. und Gestr. mit etlichen zu Abwendung sothaner Beschwerden dienlichen Medicamenten auffzuwarten.

Das eine ist ein zugerichtes Magen-Elixir / dessen können E. Wolw. alle Morgen nüchtern 2. Löffel voll einnehmen und bis zur Ordinar-Mittags-Mahlzeit darauff fasten.

Das ander / welches ich hierbey überschicke / ist ein Säfftlein. Dessen brauchet man drey oder vier Löffel voll etwa eine Stunde vor dem Abendessen. Ist am Geschmack gar lieblich und angenehm / wird auch verhoffentlich guten effect thuen.

Eusserlich soll der Magen

Morgens und Abends mit dem verordneten Balsam fein warm geschmieret/ und das hierbey verzeichnete Pflaster darüber geleget werden.

Zu præservation des Nieren-Steins übersende ich ein Pülverlein mit dem Buchstaben A. signiret/ dessen wolle Ewr. Excellentz allezeit den Tag/ wenn der neue oder volle Mond einfället/ eines Scrupuls schweer in fünff Löffel voll des Wässerleins B. einnehmen/ des Morgends nüchtern cum jejunio trium vel quatuor horarum. Die nechstfolgenden zwey Tage nach eingenommenen Pülverlein können Se. Excellentz des Morgends das Süplein von den radicibus altheæ gebrauchen / und dann bißweilen den Syrupum de altheâ Fernelii cum succo citri &c. Wie bißhero geschehen.

Eusserlich soll man den Rücken circa regionem renum zum öfftern mit dem verordneten Sälblein C. laulicht schmieren.

Hierbey ist nöthig daß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werde / was an Speisen und sonst zu meiden / ist in consiliis der andern Herren Medicorum ausführlich berichtet / und unnöthig anhero zu widerholen; Habe dieses nur hierbey erinnern sollen / daß man von den Corticibus fraxini allzeit ein wenig ins Bier lege und ordinariè davon trincke.

In curatione calculi soll man folgender Weise procediren: So bald man die Schmertzen vermercket / kan man sich mit dem verordneten Oel D. fein warm schmieren lassen und ein warmes Tuch darüber legen. Sind die Schmertzen sehr groß/ soll man eine Ochsenblase mit süsser Milch / darinnen ein wenig Dillen und Camillen auffgesotten zum halben Theil anfüllen und fein warm auff den schmertzhafften Ort legen; Wann sie kalt wird/ soll man die Milch wieder auffwärmen / und solches wie auch das Schmieren mit dem Sälblein zum öfftern wiederholen. NB. Die Blase muß nur halb angefüllet werden / denn sonsten kan Sie nicht wohl appliciret werden.

Hernach soll man alsobald folgendes Clystier beybringen: Nehmet von denen Speciebus E. eine gute Hand voll / lasset Sie in Bier kochen / seyget es durch ein reines Tüchlein. Nehmet dieses decocti ein Pfund schweer / thut von der verordneten Lattwerge F. einen Löffel voll darunter / wie auch 2. Löffel voll gesaltzene Butter / mischet alles wol unter einander und lasset es gebührend nicht zu kalt auch nicht zu warm appliciren.

Wann das Clystier seine Ope-

Operation verrichtet hat / kan man ein Süpplein von den radicibus althææ und petroselini geniessen.

So alsdann der Stein nicht fortgehet / kan man von dem verordneten Stein-Pülverlein G. ein halbes Quintlein in der emulsion H. einnehmen und etwa eine halbe Stunde darnach ein Wannenbad von Camillen / Päppel / Steinbrech / Ehrenpreiß / Wacholderbeern / Flederblumen / E: biß-Stroh klein geschnitten / Ibisch-Wurtzel / Heuhechel / Leinsahmen und dergleichen abkochen lassen / und fast biß unter die Armen darinnen sitzen / doch daß sothanes Bad nicht zu heiß sey / auch daß man nicht über eine halbe Stunde darinnen verharre.

Da der Stein alsdann noch nicht brechen und abgehen wolte / muß das verordnete Oel / Clystier / Stein-Pulver und Wannenbad ex intervallo repetiret, und da etwa einige Mattigkeit sich dabey befinden möchte / etwas von guten Cordialibus und confortantibus gebrauchet werden. Auch ist nicht undienlich / daß man in pertinaci malo andere steinbrechende und treibende Mittel gebrauche / als essentiam Ononidis , oleum oculorum cancrorum , elixir nephriticum &c.

Eusserlich soll man das Pflaster sub litera I. über die Lenden / da die Nieren liegen / auff weiß Leder gestrichen / legen / so lange biß man vermercket / daß der Stein beginnet fortzugehen. Der allgütige GOtt wolle Ewr. Excellentz hinführo für dieser und andern Leibes-Beschwerden in Gnaden behüten und deroselben gute beständige Gesundheit verleyhen umb Christi willen / dessen Obacht Ewr. Excellentz ich hiemit treulichst empfehlen thue / Verbleibende

E. Excell.

Dienstergebener

Diener

B. Timæus

von Güldenklee.

Dem Wolwürdigen / Hoch-Edelgebornen / Gestrengen / Mannvesten und Hochbenahmten Herrn / Herrn Philip. Horn , Churfürstl. Durchl. zu Brandenburg geheimten Rath und Stathaltern in Hinter-Pommern / wie auch Probsten des Thum-Capittels / zu Cammin / auff Dewitz / Schlacken- und Frauendorff Erbherrn und Patron Dienstfl.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Succin. alb. præpar.*
Specier. diarrhod. Abbat. recent. dispens. ana ℥ii.
Magister. ocul. cancr. ℥i.

Ol. citr. ex cortic. expr.
gtt. vii.
M. F. Pulvis.
D. ad Scatulam.
S. Pulverlein A.

℞. *Aq. cerasor. nigror.*
heder. terrestr.
veron. ana ℥iiij.
Spirit. ceras. nigr. ℥ij.
M. D. in Vitro.
S. Wässerlein B.

℞. *ungv. rosar. Mes.* ʒvi.
ol. amygdal. amar.
Scorpion. ana ℥iii.
Nucleor. persic. contus. ʒij.
M. F. Unguentum
D. in fictili.
S. Sälblein. C.

℞. *Ol. nr. anodyni ℥ii.*
lil. albor.
Scorpion ana ℥i.
M. D. in fictili.
S. Oel D.

℞. *radic. althææ ℥i.*
ononid. ʒvi.
Herb. malv. violar. parietar. veron. branc. ursin. ana Mj.
Flor. chamæmel. Miß.
sambuc. mj.
Summit. anethi mj.
Sem. lini, fœnigr. ana ʒvi.
Incis. & conquass. grosso modo.
D. in chartâ.
S. Spec. zum Clystier E.

℞. *Cassia cum aq. malv. rec. extract. ℥iiij.*
Sem. hyperic. subtiliss. pulverisat. ʒij.
M. D. in fictili.
S. Lattwerge F.

℞. *Sanguin. lepor. præpar.*
hirci præp. ana ℈ij.
Magister. ocul. cancr. ʒiß.
Succin. alb. præp. ℈iß.
Sem. hyperic. ʒiſ.
Sal. onon. cryſtall. ℈i.
Succin. volatil. ℈ß.
M. F. pulv. D. ad scatulam.
S. Steinpülverlein.

R. *Nucleor. persic. No. XXX.*
Sem. milii ☉.
melon. excort. ana ʒiij.
contund. & emulgeantur cum aq. malv. ℔ß. Adde aquæ nostr. diuret ℥iij.
Spirit. fragor. ʒi. M.
S. Emulsion H.

R. *Asellor. præp. ℥iij.*
Sanguin. hirci præp. ʒii.
Succin. alb. præp. ℈iiij.
emplastr. de sperm. ceti ℥i.
Oculor. cancror. ʒiii.
Terebinth. q. s. m.
F. Magdaleon.
S. Pflaster I.

EPISTOLA IV.
De doloribus ventris.

DN. BALDASS. TIMÆUS V. G. Medic. Doctori celeberrimo.

Do-

Domino & Amico suo honorando.

L. C. A. S.

S. P. D.

EXcellentissime Vir, Gratissimam Illustrissimæ Principi fuisse strenam nuper à te missam, cùm sæpè contestata, tum ut tibi affirmarem, jussit; Multas tibi eo nomine agit gratias, nec intermittet, si quid tui causa facere licuerit; Mihi verò quàm charus sit, quem donasti libellus, tum propter donantis affectum, tum argumentum ipsum, dici non potest. Miscet quercetanus utilibus jucunda, & non minus de animi quàm corporis curâ sollicitus est. Scribit de cibis eodem, quo præparare eos solemus modo, non apponit crudos aut simplices, sed bene coctos & ex arte conditos. Ita sermonem de istis variâ jucundissimarum rerum narratione exornavit, ut crederes, non tam alimenta ipsum, quàm delicias cupediasque cœnarum promere atque producere.

Horstius verò dum de eruditorum sanitate conservandâ, mirâ tractat perspicuitate, quid aliud agit, quàm ut ostendat, quomodo istud unicè probatum Poëtæ votum; ut sit mens sana in corpore sano, obtineri possit.

Multum igitur Tibi debeo, Clarissime Vir, & utinam quod debere me fateor, solvere possem! De Sanitate Illustrissimæ, si quid scire aves, mediocris illa est in præsenti. Conquesta nuper de doloribus ventris & duritie aliquâ ejusdem; Circa umbilicum illi præcipuè sentiebantur, aut supra eundem. Conflictata est aliquot dies cum gravissimis catharris & cætera languidus satis stomachus deprehenditur: Dubia igitur fuit an salsi humores, qui à capite fortè delapsi orificium offenderint ventriculi, an verò in intestinis quicquam hæreat, quod malo causam præbeat. Si supra umbilicum ventrem manu premit dolores illico deorsum descendunt atque in interioribus illius partibus sentiuntur.

Consule in medium, si vacat, Vir Excellentissime, atque ipse, quod animitus voveo, rectissimè vale, & ferinâ murænis Zythoque, jussu Illustrissimæ, quæ mitto, bene fruere, Dab. Neo - Sedini d. XVI. Januarii Anno M.DC.XLVIII.

VIRO
Magnifico & Nobilissimo
Dn. L. C. A. S.
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

LIbellos, quorum alterum Illustrissimæ Principi, alterum M. T. sub renascentis anni exordi-

ordium ſtrenæ loco nuper deſtinaveram, gratos acceptosq; fuiſſe, ex animo lætor, non ſolummodo affectum, quo vile munuſculum magni æſtimatum video, humillimè obſervanterque deveneratus, ſed & felicitatem cum Sineta mihi communem tacitè quaſi & intra præcordia gratulatus; Reddebat Artaxerxes pro vola lymphæ frigidæ phiaalam auream; Mihi pro chartis papyraceis, Dianæ, Neptuni Cerereisque dantur lautitiæ. Exoſculor hanc ſeu clementiam ſeu benevolentiam, firmitatemque utriusque ab Illuſtriſſimæ conſtantia tuaque, Vir Generoſe, integritate mihi promitto.

Cæterùm quod valetudinem Celſisſimæ Principis ſpectat, meo quidem ςοχασμῷ dolor ille circa umbilicum à flatu fuit, quia mobilis, & compreſſo abdomine ad inferiora deſcendens, id quod & renitentia ventris arguit. Occaſionem malo huic dedit ventriculi calor debilis forſan & cibi flatulenti. Tẽperet itaque ſibi à pinguibus, à frixis in ſartagine, à piſis, rapis, braſſica, lacte & lacticiniis, piſcium frequenti eſu à fructibus horariis, pomis, melonibus, cucumeribus, caſtaneis aliisque crudis omnibus, cereviſia recenti & ſimilibus. Pro roborando ventriculo ſeptimanatim vel tertio quoque die ſumat pulveris noſtri ſtomachalis, quantum uni capſulæ incluſum eſt, ex juſculo vini Rhenani cum pauco macere & croco ovique vitello & Sacchаro præparato. Interdum Zingibere in China condito utatur, vel grana quinque piperis per medium diſſecta in principio prandii ex jure carnium non pingui deglutiat, victûsque rationem convenientem peculiari ſcripto nuper à me delineatam obſervet. Imprimis verò quotidiè corpus deambulando exerceat, idque moderatè & ante cibum: Sic enim calor nativus quaſi ſopitus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis meatûs expurgantur, unde veterum non nemo non minus verè quàm concinnè, Corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi limam, virium roborationem, juventutis debitum & Senectutis gaudium dixit, id quod & Horſtius in libello de valetudine tuenda & Quercetanus in diætetico pluribus demonſtrat, quorum lectione cùm & illuſtriſſimam Principem & M.T. delectari intelligam, nihil ampliùs addo, ſed utrique felicia quæque geminumque Sibyllæ ævum apprecatus in voto deſino. Dab. Colbergæ die XXIII. Jan. ANNO M.DC.XLIX.

EPI-

EPISTOLA V.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

VIdetur, mi Frater, nimbus cervicibus noſtris ingruere bellicus: Reculas ergò noſtras in tutiorem noſtro locum transportaturi, non dubitamus, quin domi tuæ, prout in Hortulino tuo nuper inter nos convenit, ſpaciolum aliquod iis conceſſurus ſis, id quod iterum his Te rogatum cupio. Cœterum Soror Dn. Licentiati Schröderi ventris torminibus ultra triduum admodum vexatur. Clyſteres nihil proficiunt, nec inunctiones, nec fomenta quicquam proſunt, de flatibus autem admodum queritur. Majorem itaq; in modum peto, ut aquam Zedoariæ & carminativam tuam hac occaſione mihi mittas. Plura non ſinit tabellio, qui hodie ſub veſperam redire juſſus meritò feſtinat. Vale & ſalve mi Frater cum Tuis & parvulo Nepote Timæo, quem DEUS diu ſoſpitet! Dab. Treptoæ d. XI. Martii Anno M. DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri unico & unicè dilecto

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Salutem & amorem.

DE belli tempeſtate, quam ingruere ſcribis, mi Frater, nihil prorſus hic inaudivimus, unde vanum hunc eſſe rumorem conjicio, utinam rectè! Si tamen recularum tuarum aliquid ſecuritati noſtræ credere placet, recipiam & cuſtodiam libens ea fide, qua meas, immo ut Pici ſuum aurum.

Aqua Zedoariæ, quam poſcis, nunc quidem non eſt in promptu; Mitto eſſentiam, cujus guttæ xv. vel xx. dantur ex cereviſia calida vel vino cum tantillo croci, macere & ſaccharo.

Ad flatus diſcutiendos potentior eſt aqua mea digerens vel vitæ mulierum, quam vulgaris carminativa, mitto utramque ut delectum habeas. Adjunxi pulviſculum contra ventris tormina & colicam flatulentam mihi ſæpè expertum, ſumitur à ℈ß. ad ℈i. vel ʒß. ex malvatico.

Repetendi etiam Clyſteres & inunctiones. Si non remiſerit dolor inſeſſus paretur ex floribus Chamæmeli, Sambuci, Malva, parietaria, meli-

melilto, anetho, Rad. liliorum alborum; althææ, feminibus lini fœni Græci, bacc. lauri, juniperi & fimilibus, quæ ventrem emolliunt, flatûs difcutiunt & indè natum dolorem leniunt. De conjuge tuâ, quia files, puto & morbum ejus filere. Poftremæ tuæ, in quibus de evulfione dentis infeliciter tentatâ fcribis, fcrupulum mihi movêre & fufpicionem laxatæ mandibulæ. Si tumor ex toto difparuit, manente nihilominus mandibulæ immobilitate, luxatio fubeft vel paralyfis.

Vellem fub vefperam craftini diei me convenires in Hortulino noftro, ut coram de affectu hoc raro invicem communicaremus. Meliùs enim talia dici quàm fcribi posfunt, fed feftinante reditum tabellione abrumpo, Teque cum tuâ meliùs valere ex animo precor. Colbergæ d. XI. Maji. Anno M.DC. LVIII.

EPISTOLA VI.

De tumore ventris.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri fuo unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

SCio, mi Frater, quantæ occupationes cum publicè tum privatim Te diftincant, ideoque libens abftinerem meis ad te literis. Sed incidit mittendarum non levis neceffitas.

Venit heri manè ad me vidua b. m. Confulis Beggerovii honefta, pia & prudens matrona, quam novi. Ea de graviffimo affectu fuo fatis amarè quefta, ajebat fentire fe jam trimeftre totum durũ quoddam pondus magnitudine panis domeftici in hypochondrio dextro, citra motûs vel refpirationis difficultatem; Intumefcere & indurefcere inde totum ventrem quamdiu ftet, fedeat vel ambulet;

Cubanti autem fubfidere abdomen duro illo tumore nihilominus perfiftente. In inceffu nullam hactenus experta eft moleftiam. Ego in fcirrhi epatis cogitationem tunc incidi; Sed contra me fuit, quòd dicebat, infra umbilicum malum hoc nidulari & quod ex dextro latere in medium fub umbilico ventrem digitis protrudi poffet. Hodiè manè nunciare juffit, ceffiffe ex latere dextro molem mediumque abdomen tenere. Accufari igitur epar non debet. Uterus fi molem hanc gerit, unde eam habet tot annorum vidua vitæ probatiffimæ & fupra multas laudatæ? & cur in hypochondrio dextro hactenus fenfum ponderis hujus tantum fenfit? Nullum quoque oneris ad inferiora vergentis fignum unquam exftitit: Flatus etiam uno

uno in loco tamdiu conformem sibi ponderis sensum excitasse & fovisse, ut credam, vix inducor. Alvum ab ineunte ætate segniorem habuit; A paschatos autem proximè celebrati die in hunc usque pertinaci obstructione pressa est. Etsi verò induratæ tantopere fœces non parum molestiæ attulerint, hunc tamen affectum produxisse non videntur. Tu, mi Frater, dignum tuo judicio & experientia morbum hunc ut examines mentemque de eo tuam mihi ocyùs aperias levandoque medicaminum aliquid mittas peramanter rogo, bellè Te tuosque vivere valere & salvere jubens. Dab. Treptoæ ad Rhegam XXV. April. Anno M.DC.LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Literæ tuæ, Frater unicè, paulò post meridiem redditæ sub decimã noctis, quâ hæc scribo, demum resignatæ lectæque mihi sunt. Ita namque miser perpetuis urgeor morborum, quibuscum etiam magni nominis Viri heic colluctantur, insultib9, ut sumendo vix detur hora cibo. Doleo autẽ, mi Frater, quod diurnis quasi fractus laboribus & in somnum propensior desideriis tuis ex voto satisfacere nequeo, cũ & casus à te mihi proposit9 non adeò facilis sit indaginis. Neq; enim memini tale quid ullibi unquam legisse; Faciam tamen quantum possum. Ac primò quidem affectum hunc ad epatis scirrhum minimè referendum esse, ipse situs visceris arguit: Jecur enim in dextro hypochondrio sub diaphragmate situm est, cavâ sui parte ventriculo incumbens; At tumor hic in abdomine, sub umbilico percipitur. Deinde nec fœcum alvi retentio tam magnum uti scribis, tumorem excitare valet, cùm intestina citra vehementem dolorem, cujus tamen nulla fit mentio, adeò distendi non possint. De molâ dubitare me facit Matronæ hujus pietas & honestas. Quamvis enim etiam absq; viri concubitu generari mola possit, præsertim in viduis sanguine plurimo redundantibus, rarò tamẽ hoc accidit & facilè id ipsum ex relatione ægræ cognosces, indagando an pondus illud, si de latere in latus se convertat, simul in latus, in quod decumbit, volvatur, quod in omni molâ accidit; præterea & mammæ intumescunt, vires languent, dolores dorsi, lumborum & inguinum infestant, quæ omnia diligenter percontaberis.

Interdum & glandulæ ventris tumorem pariunt; Sed cum plures circa intestina concurrant,

inde per abdomen dissemineutur, hic verò tumor numero unus tantum sit & grandior, dubia est conjectura. Quandoque etiam tumor durus sub umbilico conspicitur, ab uteri fundi Scirrho eousque se exserente prodiens, sed hunc plerumque præcedit inflammatio. Nonnunquam intestina à flatibus replentur & tumorem ventris pariūt; Sed hoc non fit sine dolore, nec stabilis est tumor. Sæpè etiam uterus ab eâdem causâ intumescit;

Verùm cùm flatus nunc minuantur nunc augeantur, uter9 etiam exinde nunc detumescit, nunc attollitur. Sic & colon circa anfractum magnum aliquando extenditur & valde extuberat: Sed tunc tumor sinistrum latus juxta umbilicum occupat, cum insigni dolore. Ego, ut breviter mentem meam aperiam, puto tumorem hunc à sanguine & vitiosis humoribus in venis circa uterum coacervatis dependere, id quod cessante per ætatem mensium fluxu etiam in aliis & nuper in Conjuge Dn. Consulis F. B. observavi, quam ex tumore huic non absimili gravidam mulierculæ suspicabantur. Purgavi corpus aliquoties decocto nostro laxativo granis septem vel octo radic. gialappæ exaltato, secui venam tali, exhibui elixir proprietatis cum essentia Castorei, ventri emplastrum de baccis lauri & meliloto applicui, & sic paulatim detumuit venter, ut per DEI gratiam rectissimè nunc valeat. Tu idem tentare poteris, faxit DEUS, pari successu, cujus protectioni Te cum tuis commendo, Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. April. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA VII.

De eodem affectu.

Idem ad eundem.

ANxiè expectavi hactenus à Te, mi Frater, nuncium; Quia verò frustra, en meum ad Te præstolari jussum, dum expediri possit. Memineris verò adhuc affectûs illius uterini, de quo & literis & coràm egimus. Quia verò indies tumor abdominis augmentum sumit admodum sollicitâ ægrâ, ne morbum mors terminet, quæso consilio eam tuo juves. Fuit nescio quis Medicaster, qui Genero ejus persvasit, non aliter tolli posse hoc malum, quàm corrosivis aut morte, satis imprudenter & impudenter.

Ægra verò spem omnem adhuc in nobis ponit. Iterum ergo rogo, ut per harum exhibitorem consulas & conducibilia medicamenta transmittas, Vale. Dab. Treptoæ d. XXIV. Maji. M.DC.LII.

T. Fr.

C. Timæus V. G.

Nun-

NUncium à me expectasse Te scribis, dilecte Frater, at centum fermè alii ex quo Treptoâ vestrâ absum expediendi fuerunt & sunt adhuc non pauci, qui me importunè urgent; Ne tamen vel meis promissis vel tuis desideriis deesse videar, monendum duxi:

1. Sæpius repetenda esse purgantia, præsertim ex decocto nostro laxativo & gialappa cum essentiâ croci, ut nosti, præparata.

2. Singulis ferme diebus, exceptis iis, qui purgationi destinantur, utendum pilulis de Ammoniaca & Terebinthinâ cum Castoreo.

3. Insessus ex arthemisia, pulegio, calaminthâ, meliloto, malva, baccis lauri, floribus chamæmeli, sambuci, Radicibus althææ, lilior. albor. Sem. lini, Summitat. anethi, Sabin. &c. crebrò instituendos, confecto ex speciebus modò dictis sacculo, quo totum abdomen calidè tegatur.

4. Emplastra ex emollientibus, discutientibus & resolventibus applicanda, quale est, quod transmitto.

5. Vinum medicatum ex specificis uterinis quotidiè usurpandum

De corrosivis quæ nugatus est medicaster, vana sunt & contra omnem rationem. Quomodo enim citra læsionem viscerum ad locum affectum penetrabunt? Necessum est, ut ipsum abdomen cum peritonæo & intestinis priùs erodant & sic vitam potiùs tollant, quàm morbum. Videtur bonus iste Vir εὐθανασίαν exteriorem, quâ arte noviter inventâ homines eruditè jugulantur, didicisse; quanquam & hanc minus rectè, cùm suaviter & sine dolore negotium expediri debeat, id quod corrosivis nullo modo præstari potest.

Non abs re fuerit venam pedis modò dextri, modò sinistri per intervalla, aperire, quam vulgò saphenam vocant, & aliquando aquam hystericam Mynsichti cum aquâ vitæ mulierum exhibere, præsertim sub vesperam circa horam decubitûs.

His Te, mi Frater, cum tuis ex voto valere jubeo, Colbergæ d. 25. Maji. Anno M.DC.LII.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Gumm. Ammon.* ⚹ *Scyllit. solut.* ℥iii.
Specier. hier. simpl. ℥i.
Mirrh. el. ʒii.
Castor. puriss. ℈iß.
Croci gr. XI. M. c. terebinth. Cypr q. s.
F. pilulæ mediocres
Deaurentur fortiter.

* * *

℞. *Empl. d. melilot.*
Diachyl. ireat. ana ℥iß.
Gummi Ammon. ⚹ *acet. Squillit. Solut.* ʒvij.

Emplast.d.baccis lauri ℥i.
Terebinth. ʒvj. *M.*
F. magdaleon.
℞. *Rad. rubiæ tinctor. aristol. utriusq;*
Enul. campan. ana ℥ß.
Herb. meliss. arthemis. puleg. salviæ,
matricar. ana Mß.
Fol. Sabin. rorismar.
dictam. Cretic. ana Mß.
Cinam. acutiss. ʒvj.
Caryophyllor. ʒii.
Croci ʒiß. *Baccar. laur.*
Iuniper. ana ʒvj.
Cicer. rubr. ℥j.
Sem. anisi, fœnicul. ana ʒiii.
Flor. cheiri borrag. bugloss. ana Mß.

Grosso modo incisa & conquassata infundantur in vini Rhenani optimi lib. XXIV. per d. VII. postea colentur.

Colatura sæpius usurpetur, per se vel addito tantillo pulvisculi cujus hæc est descriptio.

℞. *Borrac. officin.* ʒiiß.
Cassiæ lign. acutiss.
Costi Ægypt. veri ana ʒiß.
Rad. aristol. rot.
Fol. sabin. dictamni Cret.
Sem. nigell. Croci.
Myrrh. elect. ana ℈iß.
M. F. pulvis

T. Fr. B. Timæus V. G.

EPISTOLA VIII.

De doloribus colicis.

Viro Excellenti

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

MARTINUS RUBACH.

S. P. D.

EXcellentissime Domine Doctor, Amice charissime, non potui nec debui, tantam occasionis commoditatem insalutatâ Excellentiâ Tuâ prætermittere; Eam benè valere ex amicis quibusdam magno cum gaudio intellexi non sine perennantis felicitatis comprecatione, id quod etiamnum ex animo opto.

Ego quoq; per Dei misericordiam erectus adhuc vivo integer animo corporeq;, ut ut senili robustior, quàm ante decennium, nisi quòd colicis doloribus aliquando divexor, pro quibus demulcendis remedium aliquod expertum, ut Excell. Tua mihi communicet, etiam atque etiam rogo; possem rationabiliter opinando, trahere adhuc aliquantò diutiùs vitam, si Dominus DEUS paullò otiosiorem indulgeat vel utique minus molestam: Nondum detrectem sudorem vultus DEO debitum, sed inter fidei & linguæ diversos quàm difficile sit, non credat, nisi qui periculum fecerit. Ideoq; me in his mutationib9, quantum possum, occulto & hoc ago, quomodo me profundiùs etiam mergam in aliquem latentiorē tranquillitatis angulum, quod Dominus Deus pro solitâ erga me gratia & benignitate providebit.

In Polonia nostra solliciti sunt non

non tam de Rege ſurrogando, qui ſine dubio erit regni primogenitus, ut ita dicam, quam de conditionibus, quibus ipſius potentiam contra externos arment, contra indigenarum libertates ac licentias frangant & obtundant. Heri Baldeburgenſes præſidiarii Warſavia reverſi nunciaverunt, Archiepiſcopum Gneſnenſem triginta millia Huſſarorum colligere ad recuperandum pro Principe noſtro (cujus ſe Archiepiſcopum profitetur) Epiſcopatum Wratislavienſem. Id, ſi verum eſt, magnos motûs ſuſcitabit. Apud vos, ſi quid eſt ſcitu dignum, rogo, communicet Excell. Tua, & illud veterem noſtrum amorem pro requiſito virtutis & congruæ nobis conſtantiæ ſolidum conſervet; Idem de me polliceor & Excell. T. quicquid in me eſt fidei & obſervantiæ ſincerè aſſero. Vale. Dab. in Hammer die XVIII. Octob. Anno M.DC.XXXII.

Magnifico & Nobiliſſimo
DN. MARTINO RUBACO
Sereniſſ. Reginæ Poloniæ Conſiliario intimo.
BALDASSAR TIMÆUS
V.G.

S. P. D.

MAgnifice & Nobiliſſime Vir, Fautor obſervande, Valdè gratum erat de vita & incolumitate M. T. quam ad loca ſilentum penetraſſe communis fama pridem nunciaverat, per ipſam M. T. dextram certiorari, gratiſſimum de adfectu, quem antiqui candoris baſi immotum adhuc erga me ſtare literæ M. T. humanitatis & amoris pleniſſimæ abundè conteſtabantur. Gratulor imprimis renovatum illum & animi & corporis vigorem, DEUM precatus, porro eundem firmet, augeat & in Neſtoreos extendat annos.

Viva la juventu in barba bianca.

Fallor an ex eo quoque felicem dicam M. T. quod turbatiſſimo hoc rerum ſtatu latitare & tranquilliori loco ſe abdere animum induxerit; novit paucos ſecura quies, ut habet Seneca, & bene qui latuit bene vixit.

Aglaus ſanè in Arcadiæ angulo degens & hortum colens ab Oraculo beatiſſimus judicatus, & Gygi Lydorum Regi ſe beatum cenſenti prælatus eſt. Quam lubricum ſit aulæ culmen M. T. optimè novit & ſi ullibi, hic certè rarum eſt felix idemque Senex.

Pro novis ex Polonia communicatis gratias ago & referrem, ſi quæ ſcriptione digna forent.

In Germania quæ geruntur ex relationibus ordinariis M. T. latere non poſſunt, cum ſciam zeletizontes ſeptimanatim illuc tranſire.

Cœterùm quod colicos dolores attinet, quibus se quandoque affligi M. T. scribit, mitto arcanum ab Excellentissimo Dn. Prævotio in Italia mihi communicatum, ejus grana quindecim vel viginti ex vino malvatico assumuntur, præmisso clystere convenienti, qualem ante biennium Cöslini M. T. præscripsi.

Usum pulvisculi istius nunquam non salutarem deprehendi, nec dubito, quin etiam M. T. divina favente gratia profuturus sit, id quod ex animo precor, & sic M. T. quàm optimè valere jubeo. Dab. Colbergæ die XXVI. Octobr. ANNO M. DC. XXXII.

EPISTOLA IX.

De Colicâ flatulenta.

Magnifico & Excellentiss.
VIRO
Dn. JOACHIMO NAVIN,
Episcopatus Caminensis Cancellario meritissimo,
Compatri & Amico suo honorando.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.
S. P.

Excellentissime & Amplissime Vir, Compater & Amice honorande, passiones colicæ, quibus te vehementer affici scribis, flatulentæ sunt, quantum ex ventris tensione, rugitu & murmure conjicio. Occasionem malo dedit cerevisia recens & fæculenta affatim, ut intelligo in convivio nuptiali hausta. Curationem me absente præsens pharmacopœus sic instituet.

Primò applicabit clysterem ex emollientibus & anodynis.

℞. *Herbar. malv. c. toto Mj.*
parietar. Mß.
Flor. chamæmel. Mj.
Sambuc. Mß.
Rad. alth. ℥ß.
Summit. aneth. Mß.
Sem. lini, fœni græc. ana ʒii.
Coqu. ex s. q. aq. simpl.
℞. *Colatur.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Ol. Chamæmel. ℥ii.
Sal. gemmæ ʒi. *M.*
F. Enema.

Post rejectionem clysteris assumat Dn. Cancellarius haustum cerevisiæ calidæ cum butyro, in quâ flores chamæmeli decocti sunt: Habent enim insignem vim dolores leniendi & flatûs resolvendi.

Postmodum discutientibus utendum, inter quæ excellit essentia mea carminativa, si pondere drachmæ unius vel duarum ex aquâ corticũ aurantiorum cum malvatico destillata per vices delibetur.

Ex clysteribus flatûs discutientibus convenit iste:

℞. Calaminth. Brancæ ursin. veronic.

nic. rutæ origan. abſinth. ana Mß.
Flor. chamæmeli, Sambuc. ana Mß.
Sem. anethi, carui fœnic. ana ʒii.
Baccar. lauri Juniperi ana ℥ß.
Coqv. ex aq. ſimpl.
℞. *Colat.* ℥x.
Electuar. Diaphœnic.
hier. picr. ſimpl. ana ℥ß.
d. baccis laur. ʒiij.
Ol. aneth. rut. ana ℥iß.
M.F. Clyſter.

Interim dum hæc fiunt, externa quædam adhibenda: Venter imprimis circa umbilicum inungatur calidè oleo noſtro anodyno, vel applicetur emplaſtrum ex tacamahaca & caranna vel de baccis lauri &c.

His non juvantibus cucurbitula magna absque ſcarificatione umbilico applicetur, id quod in colica flatulenta præſentaneum eſt remedium.

Plura addere præceps vetat occaſio, ut autem hæc proficiant, devotè precor meaque ſtudia prolixiùs conteſtãnda defero D. Colbergæ d. XVII. Octobr. ANNO M. DC. XLII.

EPISTOLA X.

De Cachexia Scorbuticâ.

Ad
Magnificum & Nobiliſſimum
Dn.
MARTINUM RUBACUM,
Seren. Reginæ Poloniæ Conſil.

QUamvis eryſipelas œdematoſum, quo Te circa æquinoctium vernum decubuiſſe refers, Magnifice Vir, propter humoris craſſitiem & cruditatem, ferme ſemper poſt ſe tumorem quendam relinquat; Quia tamen præſens pedum tumor diu nimis durat nec quicquam decreſcit, quin potius augetur & cum quadam ad ambulandum imbecillitate dolorem gravativum conjunctum habet, ideo non caret nota cachexiæ cujusdam ſcorbuticæ incipientis, præſertim cùm & facies juſto plus palleat & hypochondriâ ſæpè tendantur, quin & majores idem fatum ſuſtulerit. Cauſa ejus primitiva ſunt errores in victu craſſo & inordinato, unde cruditates, flatus, & obſtructiones natæ, quæ non ſaltem concoctricem & digeſtricem læſerunt, verùm etiam intemperiem cùm ventriculo tum epati frigidiorem & humidiorem impreſſerunt, ut non niſi crudus & aquoſus ſanguis abinde generari poſſit, cujus pars melior in nutritionem abit, ſequior autem, quæ planè excerni nequit, decumbit ad pedes, ibidemque congeſta tumorem parit & propter fixitatem ſalis ſive peculiarem corruptelam & ſcorbuti malitiam inclinat, id quod gravitas pedum & ambulandi difficultas, tum & victus & præſertim hæreditaria diſpoſitio ſignificat. In via curationis, non ab ipſo tumore ſed

ſed cauſis removendis incipiendum;

Victûs nempe ratio melioranda, crudæ & excrementitiæ ſuperfluitates evacuandæ, intemperies alterandæ, obſtructiones hypochondriacæ & viſcerum ſolvendæ, cachexia commutanda & principiis ſcorbuticis obviandum. Quo facto tumor, ſi non planè recedet, tamen faciliùs tolletur fomentis & ſimilibus, idque ſi non brevi, DEo tamen dante feliciter fieri poterit;

Si pro univerſali expurgatione primùm paſſulas laxativas ex infuſione folior. Sen. ad primas vias emundandas, aſſumſerit; tum digeſtivum aperitivum ex comis abſinthii, foliis Piloſellæ ſcolopendr. cochlear. cum radic. calami aromatici & ſimilibus, decoctis vel infuſis in vino; tandem purgans electivum ex radic. gialapp. & rhabarb. cum ſuis corrigentibus. His præmiſſis cùm vitam agat practicam, nec diuturnæ meditationi vacare poſſit, aulicis expeditionibus occupatus, ad familiaria quædam præſidia devenire poſſet, inque uſu continuo & quotidiano habere primùm pilulas, quæ

℞. *Aloes ſucco roſar. novies enutrit.* ℥ß.
Rhabarb. bon. ʒiß.
Succini albi præparat. ℈iß.
Mirrh. rubr. ſolut. in vin. ℈i.
Extract. calam. aromat. ℈ß.
M. c. aq. cinam. F. pilulæ.

De his ℈i. mediâ horâ ante frugalem cœnam deglutiat ex vino abſinthite vel alio liquore convenienti continuando indies, donec fuerint omnes abſumptæ.

Hinc ſingulis diebus capiat ſequentem pulverem cachecticum quantitate unius drachmæ.

℞ *Chalyb. opt. præpar.* ℥ij.
fæculæari ℥i.
Cinam. acutiſſ. ℥ß.
Ol. cinam. aſperſi, ut probe miſceatur ℈i.
Sacchar. roſat. tabulat. ad pondus omnium M.

F. Pulvis D. ad ſcatulam.

Ebibat cum vino bono Ungarico in aurorâ ſine cuſtodiâ.

Unguenta, litus &c. taceo quod quietem requirant.

Ratione pedum ultimò proderit vapor ex decocto arthemiſiæ, abſinthii, baccis Juniperi ex vino, ſi veſperâ quavis & aurorâ excipiatur calidè.

Poſſent plura adſcribi, ſed brevitas & anguſtia temporis non patitur.

Quoad victûs ratione abſtinendum omninò à potu hydromellis & vini aquoſi & dulcis. Præſtat Ungaricum antiquum & imprimis Toccavienſe & cereviſia defœcata cum multo lupulo benè cocta.

Aliquando tanquam medicamen-

mentum poterit delibare Elixir vel aquam aliquam vitæ dictam, præsertim à cœnâ.

Abstinendum præterea est ab omnibus carnibus & piscibus exsiccatis, infumatis vel in muriâ maceratis, ab extis item & extremis animalium; à caulibus, pisis, brassicâ, lacte, capro, lardo & multâ pinguedine ac jurulentis; Pisces rarò veniant in usum ut & testacea itemq; carnes suillæ, anserinæ, anatinæ & quæ in aquis degunt. Cibi condiantur pipere, non autem nimis multo sale. Lactucæ, cæpæ, olera non sunt ex usu. Verbo, omnia cruda, viscosa, flatulenta, excrementitia, crassa, dura quæque difficilis sunt concoctionis & tardæ digestionis sunt evitanda. In cœteris quæ dicuntur non naturalia, sine ulla admonitione faciliùs est tenere modum Viro scilicet prudenti & temperato. Ut verò DEUS ex alto valetudinis robur restituat, devotè precor meaq; studia commodiore loco & tempore prolixiùs contestanda defero. Dab. Warsaviæ in transitu d. 3. Augusti, Anno M.DC.XXIII.

M. T.

observantiss.
B. Timæus.

EPISTOLA XI.
De eodem affectu.

D N. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
Fratri dilectissimo,
CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.
S. P. D.

PHarmacopœus noster, Frater dilectissime, admodum graviter decumbit. Virum puto, nosti. Is IX. Novembr. & sequentibus diebus de lassitudine & dolore sinistri hypochondrii interdum questus tandem XVII. ejusdem subitò in animi deliquium incidit circa nonam matutinam. Ego accitus totum ferè egelidum deprehendi, jam tamen, ut circumstantibus visum, paulo meliꝰ habentem. Curatis curandis ad se rediit. Die quintâ purgatus est clementer & feliciter. Septimâ sub vesperam sudare cœpit, sudavitq; usq; ad Sextam matutinã, quo tempore tantum non deficientem cordialibus sustinui. Post hæc quia vomitûs frequentiores, murmura ventris, ructûs & similia observavi, decoctum digerens & purgans per vices propinandum duxi, cui consilio etsi non satis morem æger gessisset à medicamẽtis abhorrens, meliùs tamen ab aliquoties usurpatis habere visus est. Nondum tamẽ ad pristinum vigorem rediit, sed quoties cibi aliquid assumsit anxietatem quandam percipit & onustũ caput sudore etiam per intervalla

concurrente. Urinæ turbidæ ſunt & craſſæ cum ſedimento farinas laterum referente; Calor interim excedens in corpore toto nullus. Quid præter præſtita factu opus eſſe, putes, quæſo, mi Frater, nobis communices, quo tandem integrè bonus iſte Vir reſtituatur. Vale & Salve cum Tuis. Scribo Treptoæ die X. Decembr. Anno M. DC. LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unicè dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

PHarmacopœum veſtrum, Frater unice, adeò graviter decumbere, non ſine condolentis animi affectu percepi, Deum precatus, Virum optimum bonæ valetudini clementer reſtituat. Morbus & ſymptomata quibus affligitur à cacochymia; hæc à viſcerum δυσκρασίᾳ & imbecillitate, imprimis ventriculi dependet, ut vomitiones, anxietas à ſumto cibo, ructus, ventris murmura &c. ſatis arguunt, & vereor quin aliquid malignitatis ſcorbuticæ ſubſit, id quod ſubitò ingruens animi deliquium & per intervalla recurrens ſudor & urinarum craſſities & rubedo absque calore innuere videntur. Humores itaque vitioſi evacuandi, viſcera ad tonum reducenda & corroboranda, ſimulque malignitati ſcorbuticæ reſiſtendum.

Catartica fortiora & morbus reſpuit & virium debilitas; Blandè itaque & per ἐπίκρασιν inſtituenda purgatio, primò quidem per clyſteres; hinc præviâ humorum præparatione per benigna quædam at repetita remedia: Debile ſiquidem agens iteratum æquipollet valido. Adornavi in hunc uſum præterlapsâ æſtate medicamentum elegans ex ſuccis depuratis cichorii, endiviæ, fumar. cardui benedicti, fœnicul. aſparagi cochlear. naſturt. beccabung. & ſimilibus, quibus non tantùm ad præparationem, ſed additis quandoq; laxantibus etiam ad evacuationem utor feliciter, cùm & malignitati ſcorbuticæ reſiſtant. Viſcerum roborationi inſerviet tinctura mea ex ſpeciebus diaplir. Archont. Diarrhod. diatrion. ſantal. aromat. roſat. cum rore majali &c. extracta, cui pro Spirituum vitalium refectione tantillum confectionis de hyacyntho vel Alkermes admiſceri poſſet, adhibitis ſimul aquis analepticis, ſpiritu rubi Idæi, roſar. fragor. &c. exaltatis.

Quibus ſi accedat diæta conveniens, apud me quidem, niſi aliter decreverit ſummus vitæ necisq; arbiter nullum reconvaleſcentiæ eſt dubium. Vale, mi Frater, ſcribo laboribus

bus visitationis pharmaceuticæ defatigatus & in somnum propensissimus. Colbergæ die XII. Decembr. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Literas tuas, unice Frater, rectè accepi, quâ verò methodo curandum ægrotum meum mones, eâdem curaveram; & cùm tuas acciperē, jam in sanitatis portum adductum putabamus, quòd jam integrum octiduum sat rectè habuit. Sed ecce heri, postquam pransus esset, somnus primò inopinantem invasit, turbulentus & interrupt9, tandemque aura quædam humeros & brachia perreptans mox cum frigiditatis iterumq; caliditatis sensu. Hinc oscitatio frequens & sudor totâ nocte insecuta fluens cum perpetuis vigiliis. Ego miror affectûs hujus pertinaciam, præsertim tot salutaribus remediis ex methodo adhibitis. Scorbuti tergiversationi culpam forsan non immeritò adscripsero. Tu, mi Frater, quæso denuo huc consulas & succorum antiscorbuticorum depuratorum libram ut transmittas, obnixè rogo. Vale rectissimè. Scribo Treptoæ d. 28. Decembr. Anno M. DC. LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

Salutem & amorem.

Recidivam, quæ paucis retro diebus Pharmacopœum vestrum, cùm jam in vado esse videretur, invasit, à scorbuti malitiâ excitatam esse symptomata satis arguunt: Solet enim interdum belua hæc quasi blandiri & quiescere; mox subitâ fermentatione erumpere & immane quantum sævire. Omnino itaque opus est, ut malignitas ejus porrò oppugnetur, id quod commodè specificis quibusdam antiscorbuticis expediri poterit. In horum censu nihil ferè efficacius deprehendi, quàm succorum antiscorbuticorum optimè depuratorum mixturam, si trium circiter unciarum pondere in constitutione corporis calidâ cum aquâ cichor. vel acetos. aut sero lactis caprini; In frigidâ cū vino Rhenano tenui exhibeatur, sed repetitim & per vices, ita ut aliquando intercedat evacuatio, decocto nostro laxativo vel alio leni & benigno pharmaco instituenda. Et hæc quidē, ut nosti, horis matutinis; Post meridiē circa terti-

am vel quartam conserva cochlear. & nasturtii cum spirit. ♀ri commodè exhibetur; tempore autem decubitus aqua nostra antiscorbutica ex succis. Interim lipothymia vel virium languor cordis anxietas &c. urgeant, pulveris nostri cordialis, tantillum ex aqua analeptica delibandum vel alia cordialia adhibenda, additis semper specificis, sine quibus frustra contra hunc morbum & omnia ejus symptomata pugnatur. Vale. Scribo Colbergæ die XXX. Decembr. Anno M.DC.LI.

EPISTOLA XIII.

De oppilatione & intemperie epatis calidâ &c.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee, *Fautori suo observandissimo.*

JOACHIMUS SCHNELLIUS.

Salutem & cultum.

VEllem quidem, quemvis potiùs subire laborem, quam meis Te onerare literis. Ægroto tamen amico rectiùs consulturus meritò tuum deposco consilium.

Is graviter decumbit admodum dolore lateris dextri interno cum siti & vomitu frequenti afflictus. Obstructionem cavi epatis ratus purgavi corpus, venam secui & decoctum aperitivum propinavi iterumque purgantem potiunculam.

Inde meliùs interdum valuit, mox sequiùs.

Vicini quoq; mei uxor post difficilem partum assiduè vomere & gravissima anxietate affici cœpit, tãdem & torminibus ventris & præcipuè sinistri lateris dolore vexata, ubi tumor insuper aliquis apparet. Purgationem bene tulit; tumor nihilominus auctus ad ventriculi regionem usque processit & pedes quoque intumescere videntur. Tu, in utroque casu consilio nos tuo juvare ne detrectes, quod ego omni studio vicissim libens demerebor bellè diuque Te cum tuis vivere & valere, precatus. Wolini die XX. Decembris ANNO M.DC.LI.

DN. JOACHIMO SCHNELLIO, Medicinæ Candidato.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & Amorem.

DEsideriis tuis per omnia nunc quidem satisfacere laborum mole prohibeor. Paucis hæc habe:

Æger amicus tuus oppilatione & intemperie epatis calida laborat, quibus in consensum trahitur ventriculus, forsan & per se malè affectus. Purgato itaque corpore & adhibitis deobstruentibus, quod jam factum esse intelligo, alterantia

& ro-

& roborantia uſurpanda, quæ appropriata ſint, & aliqualem aperiendi vim obtineant.

Tale eſt electuarium, quod transmitto, cujus ſingulis matutinis & veſpertinis duabus circiter ante cœnam frugalem horis, quantum cuſpide cultri ter capi poteſt exhibendum, & ratione ventriculi interdum guttulæ aliquod Spir. ⊕li violati admiſcendæ; Sed hoc tantùm horis matutinis & parcè ad gratam aciditatem.

Loco electuarii interdum delibet tincturam meam epaticam, quæ & ſitim compeſcit & calorem epatis egregiè temperat. Extrà hypochondrio dextro emplaſtrum epaticum applicandum & inſtituenda convenies victûs ratio. Symptomata quibuscum vicini tui uxor luctatur, ex utero & liene potiſſimùm prodeunt.

Huic, præmiſſis univerſalibus eſſentiam meam hypochondriacam tribus diebus continuis in aurorâ ex juſculo cereviſiæ calidæ vel brodio carnium non pingui propinabis, quantum menſura his addita capit; poſtea per biduum guttulas XIII. vel XV. Elixir. proprietat.

Paracelſ. cum eſſent. caſtor. permixti exhibebis; Hinc iterum eſſentiam & alternatim elixir, quàm diu opus videbitur. Sub horam ſomni de aquâ ſplenetica & uterina cochlearia duo vel tria delibet Ægra.

Tumori lateris ſiniſtri commodè emplaſtrum ſpleneticum alutæ tenui inductum applicabitur. Utiliſſimum fore arbitror, ut aliquandiu bibat cereviſiam medicatam ex meliſſa, fumaria, borragine, ſcolopendrio, Enula, cortic. tamariſci, fraxini, & radic. cappar. quæ quidem omnia præparata & mixta transmitto.

DEUS eorundem uſum ſalutarem felicemque jubeat, cujus tutelæ Te commendo. Vale. Colbergæ d. XXIII. Decembr. Anno M. DC. LI.

EPISTOLA XIV.

De alvi obſtructione, tumore abdominis & metu hydropis.

DN. JACOBO PRIBEN, Seniori, Chirurgo Treptovienſi.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Literas tuas, Amice dilecte, hac ipsâ horâ in hortulino meo, quo venandi per nives ſpirante leviter Boreâ me invitavit opportunitas, rectè accepi perſpectisque deſideriis tuis, cùm nihil medicaminis, quod ex uſu ægri eſſe

possit, ad manus haberem, tabellarium tuum Colbergam ablegavi, qui necessaria ex pharmacopolio Trederiano apportaret. Intereà ne moræ fores impatiens per transeuntem hac harum exhibitorem significandum duxi, quid præscripserim, nimirum: Pro segnioris alvi incitamento nodulum laxativum, cujus usu per vices continuato serum in abdomine cumulatum evacuabitur, Infundes nodulum hunc in vini vel cerevisiæ defœcatioris mensurâ unâ & singulis vel alternis diebus, prout videbitur, haustum mediocrem, factâ prius forti expressione, exhibebis.

Ventris tumor sublatâ causâ, spontè, ut spero, evanescet; sin minùs, instandum erit, evacuantibus; postmodum, si opus fuerit, etiam diureticis & diaphoreticis utendum. Interea abdomini applicabis emplastrum de cineribus Mynsichti vel aliud conveniens. Cœterùm & epar roborandum; quo fine electuarium, quod mitto, frequenter assumendum, observatâ frugali & conveniente diætâ, qualem nuper Nobilissimo Dno. Stephano Manteufelio, Te excipiente, præscripsi. Vale. Dab. in Hortulino meo die XXI. Novembris Anno M. DC. XXXIII.

℞. *Folior. Soldanel.* ʒiii.
Senæ ℥ß.
Rad. gialap. ʒiii.
bryon. ʒii.
Agaric. trochiscat.
Rhabarb. el. ana ℥ii.
*Comar. absynth. p.*1.
Medull. Sem. Cartham. ℥iii.
Sem. anis. fœnicul. ana ʒiß.
Cinam. acutiss. ℈iiij.
Costi Ægypt. el. ʒiß.

Incisa & contus. grosso modo includantur sacculo ex syndon. rubr.

℞. *Passul. mundat.* ℔ß.
Coqv. in vini Rhen. opt. q.s. ad mollitiem; Trajiciantur per setaceum, postea adde
Conserv. rad. cichor. ℥ii.
capill. ♀ris.
fumar. ana ℥i.
Condit. cort. citr.
rad. Enul. ana ʒvi.
Trochisc. d. rhab. ʒii.
Epat. lupi præp. ʒiii.
Spec. aromat. rosat. ʒiß.
M. c. Syrupo de Eupatorio q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA XV.

De hydrope & lue Venereâ inveteratâ.

VIRO
Nobiliss. & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO
V. G.
Sereniss. Electoris Brandenburgici Archiatro.

JO-

JOHANNES ERNESTUS OPITIUS,

S. P. D.

DEcumbit hic in viciniâ, Colonellus D. S. M. qui cum morbo Gallico, ultra biennium infectus multis medicamentis ex Mercurio præparatis usus esset, tandem in hydropem incidit, cum insigni abdominis scroti & pedum tumore. In dextro hypochondrio dolorem aliqualem se percipere queritur cum inflatione, cibos omnes aversatur; & si quos assumsit, continuò per vomitum reddit; præterea & siti admodum vexatur nihilq; præter potum Curlandicum, ut vocant, ex aquâ & furfuribus præparatum bibit. Articulorum dolores noctu præsertim adeò lancinant ægrum, ut somnum etiam impediant cum insigni virium jacturâ.

Exhibui hactenus claretum chalybeatũ Mynsichti & jam per septimanas tres illius usum continuavi, Interdum syrupum ejusdem hydragogum propinavi, sed exiguo vel nullo potiùs cum fructu. Quapropter nobilissimi Dn. Patientis nomine ad Tuam Excellentiam confugio & consilium ejusdem imploro, imprimis quomodo tumori sit subveniendum, & qualia vel cata plasmata vel emplastra abdomini & Scroto sint applicanda Item an usus Thermarum Carolinarum, quas valde appetit æger, conveniat, & quæ præterea Excell. tuæ monere visum fuerit. De laboris & studii præmio, non est, quod Excell. tua dubitet: Brevi enim, ut spero, gratæ mentis affectum ipso facto declarabit. Interea ut Excell. Tua quàm optimè valeat & indoctæ scriptioni bonus ignoscat precor. Dab. Stargardiæ XXI. Maji ANNO M. DC. LI.

DN. JOHANNI ERNESTO OPITIO.

Chirurgo Experientissimo.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

LIteræ tuæ, Vir experientissime, Amice dilecte, cùm alterum pedem jam in curru haberem Treptoam ad Illustrissimam viduam vocatus, redditæ mihi sunt, ut respondere nisi decurso priùs hoc itinere, non potuerim. Nunc laribus meis redditus desideriis tuis quantum inter consulentium querelas & labores per absentiam cumulatos licet, satisfaciendum duxi. Ac primò quidem hydropem quod attinet, mirum non est, eum omnes conatûs tuos eludere nec medicamentis hactenus exhibitis cedere. Viscera enim præcipua, epar imprimis ex lue venereâ, cujus primarium est subjectum, tot annis inveteratâ non minùs ac intempestivo medicamentorum Mercurialium

lium uſu, accedente & ægri intemperantia adeò debilitatum & corruptum eſt,ut ad naturalem ſtatum reduci meo quidem judicio nunquam poſſit.

Claretum Chalybeatum Mynſichti ut & Syrupus hydragogus utiliter quidem in hydrope ad hepatis, lienis & meſenterii obſtructiones reſerandas aquoſosq; humores evacuandos exhibentur; Verùm in præſenti caſu ſemper ad malignitatem & virulentiam morbi Gallici reſpiciendum. Quare ſiquid medicaminis in gratiam ægri ulteriùs præſcribendum fuerit, ſubinde ſpecifica ex ligno Gvajaca, ſaſſafras, ſarſaparilla, china & ſimilibus non minùs, ac epatica quædam admiſcenda, & cum ex longo medicamentorum uſu nauſeam procul dubio conceperit patiens, palato etiam inſerviendū exhibitione eorum, quæ non ingrati ſunt ſaporis. Arridet præ cæteris radicum chinæ eſſentia eum in modum, quem ex Dornavio deſcripſit Beguinus lib.2. capite 9. diligenter & accuratè præparata.

Exhibetur uncia una vel duæ ex liquore convenienti cum leni ſudoris provocatione horis matutinis; A meridie verò circa tertiam vel quartam dari poteſt hauſtulus duarum unciarum aquæ ex deſtillato iſtius eſſentiæ aſſervatæ absque ſudoris elicio.

Interdum uſurpetur Syrupus hydragogus Mynſichti vel mixtura ſambucina noſtra.

℞. *Rob. Sambuci* ℥ii.
Reſin. gialap. gr. vii.
Extract. ligni ſanct. gr. v. m.

Et hæc quidem ad evacuandos humores noxios & exſtirpandam luis Venereæ virulentiam per vices repetenda ſunt pro virium tolerantiâ.

Ad viſcera autem roboranda proderit tinctura coraliorum, magiſterium perlarum, tinctura noſtra epatica cum ſpiritu ligni ſancti & ſaſſafras mixta, ut & electuarium infra deſcriptum.

Ad vomitiones ſedandas & confortandum ventriculum detur aqua noſtra ſtomachalis cum ſpiritu maſtiches vel eſſentia panis cum malvatico. Extrà fiant inunctiones ex oleo maſtichino & cytonior. Vel imponatur emplaſtrum de cruſtâ panis. Sitim compeſcet decoctum chinæ cum radicibus liquiritiæ præparatum.

Abdomini & ſcroto applicari poterit cataplaſma de cineribus Mynſichti, vel illud Cratonis ex rad. cucumer aſinini. Interdum inſtituantur fomentationes vel evaporationes per ſellam perforatam ex meliloto. arthemiſiâ, origano, calaminthâ, rutâ, abſynthio, rore marino, florib.

florib. chamæmel. centaur. minor. Sambuc. rad. althææ, lilior. albor. Sem. carui, cumini, baccar. lauri, Juniper. ligno Gvajaco, saſſafras & ſimilibus.

Ad articulorum dolores ſopiendos applicetur ceratum de ranis Vigonis vel inſtituantur fomentationes ex Ligno Gvajaco, ſarſaparillâ, ſalviâ, pulegio, roremarino, anetho, flor. chamæmel. Sambuci, verbaſci &c.

Thermæ Carolinæ, quarum deſiderio tenetur Nobiliſſ. Dn. patiens, nec hydropi, nec morbo Gallico conveniunt, prout videre eſt in tractatu germanico Strobelbergeri de thermis Carolin. cap. 3. Von Kranckheiten denen es zuwieder iſt / ubi hydropis & luis venereæ expreſſa fit mentio; quapropter iis abſtinendum cenſeo, cùm & vires ægri longinquo itineri non ſufficiant.

Hæc literis tuis, Amice dilecte, quanquam poſtliminio quaſi, libens tamen etiam occupatiſſimus reſpondere volui, officia mea commodiori tempore & Nobiliſſ. Dn. Colonello & tibi prolixiùs conteſtaturus. Interea utrumq; ſalvere & valere jubeo. Dab. Colbergæ d. IV. Junii Anno M. DC. LI.

℞. *Conſer. rad. Cichor.*
roſar. rubr. ana ℥iij.
flor. borrag. ℥i.
Conditur. rad. Scorzoner ℥ij
Cortic. citri. ℥j.
flor. citri ℥ß.
Pulv. ligni ſanct. ℥i.
Cortic. ligni ſanct. ℥ß.
Sarſaparill. ʒvi.
Specier. diatrion ſant.
Diarrhod. Abbat. ana ʒiß
Confect. Alkerm. ℥ß.
M. C. Syrupe de cortic. citriq. ſ.
F. Electuarium.

EPISTOLA XVI.

De affectione hypochondriaca.

Ad Illuſtrem & Generoſum Dominum

DN. JOHANNEM BANNER Exercitûs Regni Sveciæ Campimareſchallum.

HOch-wolgeborner / Gnädiger Herr. Eur. Excell. ſind unſere untertähnige Dienſte bevor. Demnach E. Excell. wegen dero Leibes-Beſchwerung uns anbefohlen mit einander zu conſultiren / wie denen beſchwerlichen Zufällen / den Eur. Excellentz nun eine Zeitlang unterworffen / nechſt GOTT / durch dienliche Mittel abgeholffen werden möchte.

Als haben wir ſolchem unterthänig nachſetzend uns zuſammen verfüget; Befinden ſo viel / daß Eur. Excellentz vor dieſem geſunder

 ſan-

sanguinischen Natur mit etwas Gallen vermischet gewesen / und dannenhero wenig Kranckheiten ausgestanden / biß ohngefehr vor einem halben Jahr in hitziger Sommerzeit auff gethane excess mit unterschiedlichen Weinen Leber / Miltz und das gantze Geblüt innerlich entzündet / darauff unnatürlicher Durst erfolget / welchem zu begegnen Eure Excellentz damahls mit kaltem unverdaulichen Getränck sich zu erkühlen unterstanden / darnach sich bald bewuste Blehungen in hypochondriis, Auffhaltung des Athems / Hertzens-Angst / hinfallende Kräffte des Häupts mit darauff erstarrenden Gliedern / Auffwallung des Geblüts in den Hertz- und Leber-Adern und anderer Ungelegenheit erzeiget hat. Ob nun zwar solche geschwinde Zufälle nicht lange gewehret auch nach gebrauchter purgation Eure Excellentz sich zimlich wieder befunden; So ist doch nach hinterhaltener anfallender Versammlungen in denen Kröß- und Miltz-Adern solcher paroxysmus wiederkommen / biß endlich die Natur selbst solche Versamlung angegriffen und per diarrhœam Pechschwartzer materien frequentissimis copiosis dejectionibus von sich gestossen. Darauff wiederumb Ewr. Excellentz gute Leichterung gespüret. Wie aber leicht zu vermuhten / daß bey solcher diarrhœa noch ein fomentum oder Zündel gleichsam verblieben / der gleich einem Schwamm an sich zeugt / und wegen geschwächter Leber und Miltzen alles in seine verderbte Eigenschafft bringet / wie ein Saurteig einen gantzen Teig anzusauren pfleget / als haben solche beschwerliche Zufälle / sich nach und wieder erzeiget / mit geschwinder Enge und Hinterhaltung des Athems samt hinfallenden Kräfften des Hertzens und Häupts sich gar starck mercken lassen. Wann dann hieraus abzunehmen daß die vornehmste innerliche Ursache obgedachter beschwerlichen Zufälle nichts anders sey / als collectio tartareæ mucilaginosæ materiæ in hypochondriis singulari corruptione fermentatæ evaporationibus suis prædicta symptomata producentis, das ist / eine anfallende Verschleimunge um die Leber und Miltzen / in dem kleinen Gedärme / welche zu gewisser Zeit durch ihre fermentation und Auffwallung der Brust / dem Hertzen und Haupt zusetzet / als erfolget hierauff / daß eine Art einer hypochondriacæ passionis verhanden / welche zwar an sich selbst langwierig ist / iedoch Hoffnung giebet / weil noch zur Zeit solche nicht lange gewehret / und Occasione causæ

externæ

externæ vor sechs Monaten ohngefehr ihren Anfang genommen / es werde durch Gottes Segen derselbigen mit der Zeit abgeholffen werden: Ist demnach.

1. Dahin zu sehen / daß täglich der Leib durch den Stuelgang seine Oeffnung habe / um die Blehungen und fernere Versamlung causæ morbificæ zu verhüten.

2. Erfordert die Nohtdurfft daß materia peccans per singularem corruptionem fermentata in dem kleinen Geäder des untersten Leibes erweichet / digeriret und ausgeführet werde.

3. Daneben aber auch die Natur gestärcket.

4. Und denen Zufällen / sonderlich / wann die beschwerliche Enge und Auffhaltung des Athems angreiffet / gewehret und begegnet seyn will.

Pro I.

Belangend das erste / so befinden Ewr. Excellentz sich wol bey dem Gebrauch der Salben ex ungve. de arthanitâ cum butyro clysmatico, welche circa regionem umbilici gebrauchet wird; Zum Abwechseln können gebrauchet werden / pilulæ marocostinæ cum depurato Ammoniaco permistæ; pilulæ angelicæ vel aloëticæ cum succo rosarum præparatæ, vor dem Abendessen einen halben Scrupel genommen / Item des weissen Cremoris tartari ein Quintlein mit einem Hüner-Süplein zu Anfang des Essens / oder ein Hüner-Süplein mit einem Eyer-Dotter vermischet: Item Tschwetzken-Brühe mit kleinen Rosienen gesotten / oder mit gesaltzener frischen Butter geschmeltzet / oder Aepffelmüselein mit kleinen Rosienen; Da dann sonderlich dahin zu sehen / daß bey dem Essen Ewr. Excellentz sich allzeit im Anfang weicher gekochter Speisen und Süplein befleißigen / sonderlich aber werden zu dieser Intention die gelinden Clystierlein gar wol dienen / wann man in einer Hüner-Suppen ein paar Kalbs-Füsse wol siedet und solche Brühe mit Camillen / Dillen / Rauthen Oel oder butyro clysmatico sampt ein paar Eyer-Dotter / zu Zeiten 2. Loth elect. lenitivi darzugetahn / vermischet / offte beybringen liesse / da dann wegen der Blähungen bißweilen auch etliche Löffel voll Malwasier darzu getahn werden mag.

Pro II.

Betreffend das ander / so ist bißher recht und wol dahin gesehen worden / wie die verhaltene zähne Verschleimung um den Miltz- und Kröß-Adern möchte erweichet digeriret und ausgeführet werden / in dem das digestiv-Pulver aus den durchdringenden Saltzen und andern Stücken / sampt dem

dem Neben-Gebrauch derer Mittel / welche gelinde purgation verursachen / verordnet worden / zu welcher intention ferner dießmahl eine Nohtdurfft ist folgendes Claretum laxativum zugebrauchen auff vier Tage nach einander allezeit zwo Stunden vor dem Morgenessen / davon 4. oder fünff Untzen zu nehmen / wann Ewr. Excellentz zuvor etliche wenig Löffel voll von einem kräfftigen Süplein zu sich genommen haben. Diß wird gelinde purgiren zugleich auch die vornehmsten Glieder stärcken mit Ausführung derer erweichter und digerirter Materien. Alldieweil aber obgedachte verhaltene zähe Verschleimung um den Miltz und Leber eine unartige corruption und angehende Fäulung an sich hält / welche sich mit Scorbutischer Miltzkranckheit vergleichen thut / sind wir der Hoffnung / es werden Ewr. Excellentz unter denen erweichenden und digerirenden Mitteln / sonderlich wol bekommen der Safft von der conserv. folior. cochleariæ oder Löffelkraut-Zucker / dessen ein Loth mit der aquâ antiscorbuticâ oder Miltz-Wasser vermischet / über Nacht an einem warmen Ort zugedecket stehen lassen / des Morgens durch ein Tüchlein gedrücket und warm im Bette ausgetruncken / darauff noch im Bette sich warm gehalten / Nachmittage wiederum zwo Stunden vor dem Abendessen solches Träncklein genommen und hin und wieder spatzieret. Dieses könte also drey Tage wiederholet werden / darauff den vierten Tag des obgedachten Clareti laxativi einen Trunck gethan zur gelinden purgation und hernacher wieder drey Tage voriges Mittel repetiret täglich zweymahl / und wiederum den vierten Tag purgieret / dabey aber in acht zu nehmen / daß nichts desto weniger in denen dreyen Tagen die angedeutete Mittel zur Laxirung des Leibes können gebrauchet werden.

Wann dieses nun geschehen / und wegen vorstehender Reise E. Excellentz länger nicht continuiren könten / so würden sie doch gar wol thun / wann sie nichts desto weniger von der conservâ cochleariæ ein Loth im Bette einnehmen / darneben vier oder fünff Löffel voll von dem Miltz-Wasser darauff thäten. Alldieweil dieses Kraut mit seinem durchweichenden feuchtigen Saltz ein sonderlich appropriatum ist die mucilaginosam tartaream materiam in denen kleinen Aderlein des Miltzen / Leber und Gekröß anzugreiffen / zu erweichen / zu zertheilen und folgends die hitzige Leber und Miltz remotis obstructionibus mit auflö-

sung

sung der Verstopffung zu erkühlen.

Dieser intention nun wol nachzu kommen / wird von nöhten seyn / daß vor dem æquinoctio vernali ehe Nacht und Tag sich gleichen E. Excell. noch einmal / wann sie unterdessen Zeit darzu haben können voriges claretum laxativũ wiederholen mit dem Gebrauch des Saffts aus dem Löffelkraut-Zucker / wie vor diesem geschehen.

Pro III.

Unterdessen will die Natur auch ihre Stärckung haben / die bestehet in victûs ratione convenienti und Artzneymitteln: Die Speisen belangend / wil dahin gesehen seyn / daß E. Excell. sich leichter wolverdaulicher weichlicher Speise befleissigen / nicht gar mancherley untereinander essen / sonderlich wann sie mit Lust von Fischen geniessen / desto weniger von Fleisch darzu essen. Und weil E. Excellentz des Biers gewohnet seyn / werden sie allezeit eines erwehlen / welches wol abgelegen und verjohren / fein lauter sey und nichts destoweniger den Hopffen noch zu erkennen gebe / durch liebliche Bitterkeit / wäre auch dienlich / wenn E. Excell. etwas von caryophyllata oder benedicten Wurtzeln und wenig Lohrbeeren darinnen liegen liessen über Nacht / damit es desto besser zur Däuung helffen und weniger Blehungen machen möchte. Auff den Reisen / da E. Excell. nicht beständig gut Bier haben könte / wäre besser decoctum Chinæ cum rad. acetos. cinam. & sassafr. in einem Flaschenfutter mit zu führen und bey dem Wein an statt des Bieres zu trincken / wie denn auch an dessen statt ein angesetzter verjohrner Rosinlein Tranck gar nützlich gebraucht werden kan / wäre auch nützlich / wann von der ambra grisea ein Quentlein in ein Tüchlein gebunden allzeit in die Weinflasche hätte mögen gehencket und davon getruncken werden.

Von Artzeneymitteln dienen / was Magen / Häupt und Hertz stärcket / als da sind Confect. Dianth. cum extract. ligni aloës. diamarg. frigid. Diambr. complet. Item conserva rorismar. cum conf. alkermes permixta, die ambra gepülvert und mit Confect. manus perlat. vermischet offters des Morgens einer Messerspitzen oder zwey mit einem Cappaunen Süplein eingenommen.

Item / es stärcken auch diejenige Sachen / welche die hitzige und verstopffte Leber und Miltz erkühlen / da sonderlich der Wegewartzucker aus den frischen Wurtzeln sine coctione gemacht / gar wol thut / offte davon eine Stunde vor essens einer welschen Nüß groß genommen. Item die Confection man. Chr. perlat. Diarrhod. Diatrion. sant. Und weil sich offt circa vesperam nachmittag ein Durst erzeiget / wäre gut / wenn el-

etwa E. Excell. eine kräfftige gelatinam zubereiten liessen / nehmlich einen halben Capaunen samt ein paar Kalbes Füssen wol gesotten/dazu gethan rasuræ cornu Cervi crudi in ein Tüchlein gebunden zwey Loth/ mit einander wolgesotten biß das Fleisch von dem Knochen fället / auff die letzte ein wenig Muscatenblumen/ Rosenwasser und etwas Roseneßig dazu gethan / mit solcher Brühe ein wenig Mandeln und Pistacien ausgezogen / nachmahls erkalten lassen und von solchem vor den Durst ein Paar gute Löffel voll also kalt genommen. An statt des Eßigs kan man etliche Löffel voll Weins / und ein wenig Zucker nehmen / oder ein paar Löffel voll Granaten-Wein.

Pro IV.

Was nun zum Vierdten die Zufälle/ sonderlich die Beschwerung des Athems betreffen thut / beneben darauff erfolgender Ohnmacht/Beschwerd in dem Häupt auch zu Zeiten Erstarrung der Glieder / so wird in diesem Fall die aqua asthmatica Norinbergensiũ, Spiritus veronicæ cum Saccharo candi solut9 gar wol thuen / wie auch der Spiritus Juniperinus cum Rob. Juniperino digestus & per inclinationem separatus. Item Spiritus terebinthinæ rubinus sulphuris, &c. Hieher gehöret auch Spiritus pneumaticus, Item die Brustküchlein. Die eussersten Glieder/ Hände und Füsse/ sollen alsobald mit der Aqua hirudinum & rutæ warm gerieben werden: So könte auch ein Hertzpulver ex margarit. ppr. Chrisolit ppr. cum lapide bezoar in aqua veronic. Saccharo cand. dulcorat. eingegeben werden. Sonsten wenn die aufsteigenden Blähungen sich mercken lassen/wird das elixir. propriet. Parac. acht oder 9. Tröpfflein in ein paar Löffel voll Wein/ vel alio appropriato liquore eingenommen auch gar dienstlich seyn. Eusserlich können wieder die Blähungen des Miltzens gebraucht werden die Miltzsalbe / darauff das Pflaster nach der Salbung auffgeleget werden / nachfolgender Description:

℞. Ammon. acet. squill. sol. ℥ii.
Succi nicotian. per decoct. in aq. appropriat. extract. ebuli ana ℥i.
Resin. pini & terebinth. ana ℥ß.
Ol. cappar. & ceræ ana q. s.
F. Ceratum extens. corio & obductum syndone ad regionem lienis.

Dieß wäre also dißmahl unser Bedencken welches zur Nachricht wir hiemit untertähnig auffsetzen wollen. GOtt der allmächtige wolle seine Gnade und Segen zu guter beständiger Gesundheit verleihen

Da-

Datum Außpurg den 6. Februar. Anno 1633.

Eur Excellenz
Untertähnige
Gregorius Horstius. D.
Philippus Hochstetterus D.
Paulus Jenisch. D.
Jeremias Echardus D.
Johannes Henisius D.

Claretum laxativum

℞ *Radic. Chin. el.* ℥ißß
Sarsaparil.
Ligni santal. citrin.
Lentisci ana ʒii.
Rad. Caryophyllat.
pœon ana ʒiß.

F. decoctio in s. q. aquæ ad tertias tecto vase, sub finem coctionis adde Saſſafr. cinam. ana ʒiß

Stent per noct. in loco calido, manè colentur cum levi ebullitione ℔iiii infundantur iterum per noct.

Fol. sen. s. s. ℥i. ʒii.
Mechoacann. nigr. ℥ß.
Hermodactylor.
Turpeth. ana ʒii.
Epithymi ʒiß.

Stent per noctem in loco calido, manè per manic. Hippocr. colent. & Saccharo candi dulcorentur dosis ʒiiiß.

Spiritus pneumaticus.

R. *Spiritus Veronic.* ʒiß.
Anisi ʒß.
Sulphur. gtt. XV.
Sacchar. cand. ℥i. M.

Rotulæ pectorales.

R. *Extract. liquirit.* ʒi.
Specier. Diaireos ʒii
Flor. ♀ris ſperm. ceti ana gr. vii
Sacchar. opt. c. aq. ſaſſafr. ſoluti ℥iii M.
F. rotulæ.

Unguentum ſpleneticum

℞. *Ol. cappar.*
Tamariſc. ana ℥i
Ungv. nervin. ℥ß.
Ol. chamomill. deſtill. ℈i.
Ceræ parum. F. linimentum.

EPISTOLA XVII.

De eadem affectione

Reverendo & doctiſsimo

DN. JONÆ STAUDIO

Eccleſiæ Caminenſis Archi-Diacono

BALDASSAR TIMÆUS

V. G.

S. P. D.

VAletudinem tuam in ancipiti verſari teque cum morbo illo literatorum dicto, iterũ conflictari doleo, mi Amice, DEUM precatus â pertinaci & moleſtiſſimo hoc malo te liberet, ſalvumque & incolumen diutisſimè præſtet! Curandi methodum ex tractatu meo de affectione hypochondriacâ ple-

niùs cognoſces. Nunc ex penu mea pharmaceutica transmitto eſſentiam hypochondriacam, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem. Sumitur purgato priùs corpore exjusculo cereviſiæ vel carnium non pingui à ſcrupulis duobus ad drachmam unã hora una ante prandium vel cœnam frugalem ſubſequente moderato corporis exercitio.

Adjunxi & catharctica, quæ deſideras, quorum uſum & doſin haud dubiè noſti.

Gialappa ſive mechoacanna nigra melancholicis, ſeroſis & pituitoſis humorib9 expurgandis convenit, datur à ℈iß ad ℈ii. Paratur ex hac radice reſina, cujus grana ſeptẽ vel novem cum conſerva fumariæ & confectione alkermes exhibita melancholicos ac ſeroſos humores optimè & ſine moleſtia ac viriũ dejectione educunt, In liquore nõ facilè diſſolvitur, quamvis in ſubtiliſſimum pollinẽ redacta ſit, ſtatim tamẽ coagulatur, excepto ſpiritu vini rectificato, cum quo tamen minus tutò exhibetur.

Si verò ſemina N. cuicunq; etiam liquori miſcueris, ſolutionem nullo negotio obtinebis, quod ego quidem pro arcanô hactenus habeo.

Mechoacanna alba ſeroſas & pituitoſas ſuperfluitates eliminat, mihi in febrib9 quotidianis ſingulare eſt remediũ, utpotè quod nõ ſolùm pituitam blandè & citra moleſtiam purgat, ſed & reſolvit atq; exſiccat & temperatè ventriculum calefacit ac roborat. Exhiberi poteſt â ℥i ad ℈iiii vel ℈v.

Species diaphœniconis bilem flavam & maximè pituitam evacuant, ventriculi doloribus & id genus vitiis ex crudis humoribus obortis conferunt, ventris inflationes tollunt, & obſtructiones expediunt. Sumuntur â ℥i ad ℈iiii.

Pilulæ noſtræ cephalicæ pondere ſcrupuli unius & ſemis ab adultis robuſtioribus deglutitæ caput & nervos à pituitoſis bilioſisque excrementis liberant, delicatis ℈i ſufficit.

His addidi flores ſcammonei ſingulari artificio paratos, quibus acuere poteris purgantia transmiſſa, ſi quando fortiori opus fuerit catharſi. In febribus tamen & morbis calidioribus minùs conveniunt. Cave etiam, ne in doſi pecces; grana tria vel quatuor *aliis* purgantib9 ſufficiunt mixta. Per ſe autem grana novem *vel* ſcrupulus. Semis ex conſerva roſarum vel violarum ad evacuandam bilem flavam utiliter exhibentur.

Cornu cervi quomodo absque 🜂 calcinetur, ſalia item qua ratione cryſtalliſentur aliasque ἐγχειρήσεις elegantiſſimas proximè ad oculum demonſtrabo brevi ad vos viſu-

visurus, nisi quid obstiterit. Interea ut melius valeas, devotè precor. Dabantur Colbergæ die VIII. Sept. Anno M. DC. XXVIII.

EPISTOLA XVIII.

De affectione hypochondriacâ cum dolore capitis alvi duritie aliisque symptomatibus.

Generoso & Nobilissimo

DN. TUVU BREMEN

Regni Veciæ Colonello &c.

BALDASS. TIMÆUS. V.G.

S. P. D.

HOchEdelgebohrner / Gestrenger Vest und Manhaffter / insonders großgünstiger Herr Obrister / hochgeehrter / brüderlicher Freund / dessen beyde schreiben / eins im Martio das andere im Majo itzt lauffenden Jahres zu Flenßburg datiret / sind mir wol eingehendiget / habe nicht sonder Compassion meines hochgeehrten Herrn Obristen langwierige Leibes-Beschwerden daraus vernommen / wünschende der allgütige GOtt selbige in Gnaden wenden und gute beständige Gesundheit zu langen Zeiten verleihen wolle / Anreichende / mein geringes Consilium und Gutachten welches der H. Obrister wegen sothaner seiner Leibes-Beschwerden in scriptis zu eröffnen begehret / achte ich solches zwar unnötig / zumahl kein Zweiffel / es werde der H. Obrister selbigen Orths gute wolerfahrne Medicos zur Hand haben / deren Rath und Hülffe er zu gebrauchen: Und ob ich zwar meine Schuldigkeit hierin dem H. Obristen auch gerne contestiren möchte / wil es doch bey so weiter Abgelegenheit etwas schwerer fallen / da man der Kranckheit eigentlichen Zustand und Zufälle / welche öfftern in einem Tage geschweige dann in so langer Zeit sich gar mercklich zu ändern pflegen / so genau nicht wissen kan.

Damit aber dennoch dem Herrn Obristen dißfals etlicher massen satisfaction geschehe / wil ich mein geringes Sentiment mit wenigem eröffnen:

Anfänglich ist dem Herrn Obristen sonder zweiffel unvergessen was für schwere excess. in der diæt zum öfftern und nun viel Jahr hero nach einander insonderheit im trincken geübet / wordurch die natürliche Wärme geschwächet / daß die Däuung nicht mehr / wie nötig / hat können verrichtet werden / sondern es haben sich allgemach / viel rohe schleimige / dicke / zähe Feuchtigkeiten in und um den Magen in den hypochondriis Dünnungen / in dem kleinen Geäder und insonderheit um den Miltzen gesamlet; Worzu dann auch die harten im Rauch getreugeten oder in der Peckel und Saltz gelegenen Speisen / derer sich der Herr

Obrister zum offtern gebrauchet/ nicht wenig geholffen haben; von sothanen bösen unartigen Feuchtigkeiten ist nun nicht allein der unterste Leib angefüllet / sondern auch der Miltz und Leber sehr verderbet / woraus denn manche und vielerley Leibes-Beschwerden entstehen können. Itziger Zeit klaget der H. Obrister sonderlich über den Magen/ über das Haupt und Verstopffung des Leibes.

Daß der Magen von vielen und schweren Excessen in der diæt mächtig geschwächet / ist oben schon angedeutet / worzu aber auch dieses kommet / daß der Miltzen / als welchem der Magen einen rohen / schleimigen dicken chylum oder Safft von den übelgedäueten Speisen zuschicket/ sich gleichsam revangirende den Magen hinwieder zu seinem nutriment und Nahrung ein unreines/ grobes Geblüth/weil er aus sothanem bösen chylo ein bessern zu machen/nicht vermag/überlieffert / wordurch denn der Magen noch mehr und mehr geschwächet wird; Daß Häupt betreffend / wird solches von den Dünsten/welche theils aus dem verderbten Magen / am allermeisten aber von denen in hypochondriis und untersten Leibe gesamleten bösten Feuchtigkeiten auffsteigen / beschwehret / und in dem selbige Dünste die Häutlein des Gehirns anfassen / zwicken und kneipffen sie gleichsam dieselben und richten also einen reissenden Schmertzen an; Dringen sie denn durch das Gehirn / verwirren sie daselbst die Spiritûs, machen Schwindel/Tunckelheit vor den Augen / klingen und saussen der Ohren und andere schwere Zufälle. Die Hartigkeit und Verstopffung des Leibes rühret daher / weil die Feuchtigkeit / welche den Wust des Leibes flüßig machen solte / von der Hitze des Miltzens / dem Gedärme entzogen und selbiges gleichsam ausgedörret wird/ worzu auch die Truckenheit des Miltzens und Leber nicht wenig helffen thut / zumahl der Herr Obrister ohne das hitziger und truckener Complexion ist; So geschiehet es auch wol daß die Speise in einen zähen dicken Schleim verwandelt wird / welcher sehr fest an dem Gedärme klebet / und überaus harte Verstopffung anrichtet / welche die Natur bißweilen nicht lösen kan / es sey denn daß man durch bequeme ArtzneyMittel derselben zu Hülffe komme.

In Summâ die vornehmste innerliche Ursache obgesetzter Beschwerden ist nichts anders / als collectio materiæ viscidæ, crassæ, mucilaginosæ, & tartareæ in hypochondriis, eine sonderliche Verschleimung um den Magen Leber und Miltzen in dem kleinen Geäder / und kan billig passio oder affectio hypochondriaca genant werden / welche

ob sie

ob sie zwar an sich selbsten eine langwierige Kranckheit ist / und beydes den patienten als Medicis viel zu schaffen giebet/habe ich dennoch Hoffnung / weil der H. Obrister sonsten starcker Natur und in seinen besten Jahren / auch von voriger unordentlicher diæt beginnet abzulassen / es werde vermittelst göttlicher Verleihung durch fleißigen und ordentlichen Brauch hierzu dienlicher Artzney = Mittel derselben abgeholffen werden / diesen Zweck nun zu erlangen / sollen folgende intentiones in guter acht genommen werden.

1. Daß die verhaltene zähe Verschleimung des untersten Leibes um der Miltzen Kröß adern und sonsten erweichet/ digeriret und gebührlich abgeführet werden.

2. Daß der Mage/Miltz und Leber gestärcket und so viel müglich deroselben intemperies corrigiret werde.

3. Daß man eine gute gesunde und mäßige diæt halte.

4. Daß der Leib täglich durch den Stulgang seine gebührende Eröffnung habe und alle fernere Versamlung böser Feuchtigkeiten verhindert werde.

5. Daß den Zufällen/ welche sonderlich urgiren/als den Schmertzen des Häupts und sonsten bester massen begegnet und gewehret werde:

I.

Anreichende das erste wird dienlich seyn / daß zu Anfang ein erweichendes Clystier gebrauchet werde/ und kan der Herr Obrister des Morgens frühe etwa um sieben Uhr ein wenig Hünerbrühe oder Rindfleisch = Suppe mit einem Eyerdotter zugerichtet zu sich nehmen ; Hernach wann etwa eine Stunde passiret das verordnete Clystier appliciren lassen.

Des andern und dritten Tages kan der H. Obrister von dem erweichenden und öffnenden decoct 6. oder 7. Löffel voll in ein Becherlein giessen lassen / selbiges in heiß Wasser setzen / daß es warm werde/ und trincken es auff einmahl aus / essen alsbald von den verordneten Morsellen eine auff / legen sich im Bette erstlich auff die lincke Seite etwa eine Stunde lang hernach auff die rechte / biß auch ungefehr eine Stunde vorbey ist. Auch mag der Herr Obrister hierauff wohl schlaffen/ stehen alsdenn auff und spatziren ein wenig in der Stuben oder bey warmen Sommerwetter ausserhalb Hauses herum / und nehmen hernach etwas an gesunder Speise und Tranck/wie unten mit mehren wird gemeldet werden.

Des vierten und fünfften Tages wird der Herr Obrister von

dem laxirenden Tranck fünff oder sechs Löffel voll fein warm des Morgens frůe einnehmen und vier Stunden darauf fasten / sich des Schlaffs biß nachmittag enthalten und der Wirckung gebůhrlich abwarten / welche da sie des ersten Tages gar zu gelinde erfolget und nur etwa 3. oder 4. Sedes abgeben thäte/kan des andern Tages ein oder zwey Löffel voll des Laxirenden Trancks mehr eingenommen werden.

Des 6. 7. 8. und 9. Tages soll wiederum das erweichende decoct. nebenst den Morsellen wie vorhin gebrauchet werden.

Des 10. 11. und 12. Tages kan abermahl der laxirende Tranck vorgeschriebener massen oder auch ein wenig mehr/ nach dem er starck oder schwach wircket / eingenommen werden.

Den 13. 14. und 15. Tag soll man mit Brauch aller Medicamenten innehalten und da diese Tage die Urin annoch sehr trůbe und tunckel ist / soll man am 16. 17. 18. und 19. Tag nochmahls das erweichende Decoct und am 20. 21. und 22. den laxirenden Tranck gebrauchen. Ist aber die Urin klar / mit einem subtielen důnnen Wölckichen / ist unnötig das decoct wie auch den Tranck ferner zu gebrauchen.

II.

Was die ander intention betreffen thut / kan der Herr Obrister / wenn die Reinigung des Leibes vorgeschriebener massen wird verrichtet seyn / ferner zur Stärckung von dem verordneten electuario oder Lattwerge alle Morgen einer Wallnuß groß auffessen / und etwa zwo Stunden darauff fasten/ insonderheit wird das Elixir, dessen dem Herrn Obristen ich hierbey ein wenig übersende / zur Stärckung des Magens / der Leber und des Miltzens sehr dienlich seyn / so der Herr Obrister dessen alle Wochen ein oder zweymal etwa eines Quentleins schwer in einer Hůner-Brůhe oder Rindfleisch-Suppen/oder in ein wenig warm Bier des Morgens nůchtern gebrauchet und etwa zwey oder drey Stunden darauff fastet. Damit auch die Hitze und Truckenheit der Leber und des Miltzens corrigiret und derselben intemperies alteriret werde / kőnte das Serum lactis caprini, das ist / die Wedke oder Molcken von Ziegen-Milch etwa 14. Tage gebrauchet werden / und zwar also / daß des ersten Tages von selbigem Sero ein Trunck etwa von 8. Untzen gebraucht werde/ des andern Tages 9. Untzen den

dritten 10. Untzen / und des vierten 11. des fünfften 12. des sechsten 13. des siebenden 14. Untzen / am 8. Tage wiederum 14. Untzen am 9. Tage 13. Unzen / am 10. 12. am 11. 11. am 12. 10. am dreyzehenden 9. und am 14. Tage 8. Untzen / daß man also bis an den siebenden Tag immer steige und hernach von Tag zu Tage etwas ablasse / fast auff gleiche Art wie man die Saurbrunnen zu trincken pfleget. Damit aber das Serum dem Magen nicht schaden möge auch keine flatûs und Blähungen verursache / soll man ein wenig vom ligno sassafras, welches auch dem Haupte sehr dienlich ist / darinnen auffsieden lassen / und wegen der Leber und Miltzens von der verzeichneten mixtur oder Säfftlein etwa 2. oder 3. Löffel voll allemahl darunter mischen / auch soll es nicht anders/als warm / und zwar des Morgens nüchtern getruncken werden. Der Herr Obrister kan etwa eine Stunde lang damit im Bette liegen bleiben und ruhen / hernach ein wenig herum gehen und sich bewegen/ auch nicht essen biß 4. oder 5. Stunden passiret.

III.

Belangende das dritte ist hochnötig/ daß der Herr Obrister sich einer guten gesunden mäßigen diæt, so viel müglich befleißige / und für allem Uberfluß auch sonsten schädlichen Speisen und Tranck bester massen hüte/und zwar / an Fleisch / ist schädlich alles was von altem oder zu schwerer Arbeit gebrauchtem Viehe ist / dann solches nicht allein hart zu verdauen / sondern auch ein schweeres melancholisches Geblüt giebet; Item was süchtig ist/als Schweinfleisch/Aenten/Gänse 2c. Auch alles was sehr feist ist / denn selbiges schadet dem Magen / verursachet Blähungen und Winde / so ist auch schädlich was im Rauch gehangen oder in der Pöckel gelegen / denn solches giebet ein schweeres scharffes und unartiges Geblüte. Und solches ist auch zu verstehen von den Fischen / welche mehrentheils / sie seyn gleich frisch oder eingesaltzen/ und auffgetreuget / wegen ihrer wässerigen und schleimichten Feuchtigkeit/so sie an sich haben / schädlich sind; Doch sind derer etliche / welche ein gut nutriment geben/als Hechte/ Bärse/Lachs / Forellen / Murenen/ Schmerlen / Gründlinge / Barben/ Zärten / Häßlinge und dergleichen; Brassen/Karpen/ Neunaugen/ Karussen haben viel Schleimes in sich/ unter allen sind Ael und Schleyen am schädlichsten / sonsten ist auch zu meyden alles was Blähungen und Winde macht / weiß Kohl / Sauerkraut / Rüben / Erbsen und dergleichen. Milch und was mit Milch gekocht / Käse / insonderheit so er alt und scharff ist / was in der Pfanne

und Butter gebraten wird / was sehr gesaltzen oder starck gewürtzet ist/ was mit scharffem Eßig zugerichtet oder sonsten sehr saur ist / soll man meyden. Hergegen hat sich der Herr Obrister solcher Speisen zu gebrauchen/ welche leicht und geschwinde zu verdauen sind / und gutes reines gesundes Geblüt geben / als da sind / junge Hüner / welche mit guter reiner Gärsten oder Weitzen gemästet sind / insonderheit Cappaunen/ Kalckuhnen/ Awer-Berg-Rep- und Hasel-Hüner/ Drosseln/ Kramßvögel / Lerchen / Ringeltauben / Rindfleisch / welches von mitteljährigem Vieh ist/ Kalb- Schaff- und Lamm-Fleisch / frische Eyer / gute Süpplein von Gärsten- oder Habergrütz dünne gekocht / mit kleinen Rosienen zugerichtet / Eyersüpplein von Bier- oder Rheinischen Wein / mit ein wenig Zucker/ Muscatenblumen und Saffran zubereitet / und was man sonsten nach Gelegenheit der Jahrszeiten an guten gesunden Speisen haben kan. Das Brod soll mit Garten-Kümmel und Anieß gebacken und zimlich gesauret werden; was sehr hart ist als Zwiebacken / oder im Wasser gesotten / als Kringel / Wegken und dergleichen/ ist nicht dienlich. Das Geträncke belangend/ wird sich der Herr Obrister hüten vor allem was sehr süsse ist / als Meth / Malvasier / Spanische Weine/ Alcant und dergleichen. Item was sehr hitzig ist / als Brandwein / Aquavit &c. Gebrauchen sich mehrenteils eines guten / klahren abgelegnen Bieres / doch daß es nicht gar zu alt oder starck sey. Bißweilen kan der Herr Obrister bey der Mahlzeit ein Trüncklein Reinischen Weins/ der nicht kalckicht oder sehr saur ist/zu sich nehmen.

Ist der Herr Obrister zu Felde oder anderer Oerter/ da er kein gutes Bier haben kan / mag er sich folgenden Geträncks gebrauchen: Nehmet 6. Pfund kleine Rosienen / waschet und reiniget sie fleißig / schneidet und hacket sie fein klein / thut sie in einen Kessel / giesset ein Achtentheil und etwa noch ein Viertentheil vom Achtentheil rein klar Wasser darauff / kochet es ohngefehr anderthalb Stunden lang / schäumet es ab und seyget es durch ein reines Leinwandenes Tuch / giesset es hernacher / weil es noch recht heiß ist / in ein reines Achtentheil / thut 5. Loth Cannel/ welcher zuvor klein geschnitten und im Mörsel groblicht gestossen ist/ darzu / lasset es im Keller oder sonsten an einem kühlen Ort fest und wol zugedeckt stehen. Wann es drey Tage alt ist kan man es brauchen / hat einen lieblichen Schmack und ist der Leber und Miltzen zuträglich / öffnet auch etlicher massen die Verstopffungen des Leibes. An den Oertern da die Fässer uñ also folgends auch die Achtentheil grösser seyn / als die

die Colbergischen/derer der Herr Obrister ohngefehr noch wol wird eingedenck seyn/muß man auff angesetzte quantität des Wassers etwa ein Pfund oder zwey der Rosienen mehr nehmen / wie auch des Cannels oder Zimmets.

Folgendes Geträncк ist auch am Geschmack sehr lieblich / und dem Haupte zuträglich.

Nehmet vom ligno sassafras (ist ein Holtz welches man in allen Apothecken wol bekommet) 6. Loth / lasset es zu Spänen schneiden / giesset darauff 9. Feldmaß rein klar Wasser/kochet es in einem glasierten Topf bis es einen Fingerbreit eingesotten/ hernach werffet guten scharffen Zimmet klein zerschnitten 3. Loht und weissen Zucker-Candi 6. Loth darein / decket es fest zu / und wann es von sich selbsten erkaltet / so seiget es durch ein reines Leinwandenes Tüchlein. Wil man es lieblicher haben kan man mehr Zucker-Candi darein thun.

Wann man diese gekochte Wasser gebrauchet / soll man über der Mahlzeit umb des Magens willen allezeit einen Trunck guten Reinischen Wein zu sich nehmen. Sonsten sind bey rechtmäßiger diæt nachfolgende Stücke in acht zu nehmen.

1. Daß man sich mit überflüßiger Speise und Tranck nicht belade/ denn solches schwächet die natürliche Wärme und behindert die Dauung des Magens / verursachet viel cruditates und ist nicht die geringste Ursache des affectus hypochondriaci womit der Herr Obrister behafftet.

2. Daß man nicht viel und mancherley Speisen unter einander geniesse/ insonderheit welche einer wiederwärtigen qualität seyn / derer eine die andere in der Däuung hindert/ woraus endlich eine corruption und Fäulung erfolget.

3. Daß man nicht auffs neue Speise zu sich nehme ehe die vorige aller Dinge verdäuet / welches dann bey einem gesunden Menschen insgemein in 6. oder 7. Stunden geschiehet.

4. Daß man sich zwischen beyden Mahlzeiten des Trinckens enthalte/ wie auch des Nachts / und so etwa Durst vorfallen thäte/kan man einen oder mehr Löffel voll kleiner Rosienen/welche zuvor in frischem Wasser gewaschen sind/auffessen/denn selbige stillen nicht allein den Durst sondern sind auch der Leber zuträglich und halten den Leib offen.

IV.

So viel die vierte intention anlanget / nehmlich daß der Leib täglig seine Oeffnung habe / wird der Herr Obrister allezeit bey dem Essen im Anfang ein gutes Süpplein zu Erweichung des Leibes geniessen/ insonderheit dünne Gärsten-Süplein mit einem rohen Eyerdotter/

weil die Suppe noch heiß ist / vermischt und wol zertrieben / Zwetschen und Pflaumen-Suppen mit Corinthen gekocht / Aepffelmüßlein und dergleichen.

Bißweilen kan der Herr Obrister kurtz vor dem Essen von dem Cremore tartari eines Quentleins schwer in einer Rindfleisch- oder Hünerbrühe einnehmen. Insonderheit sind die laxirenden Pflaumen / derer description hierbey verzeichnet / in diesem Fall sehr zuträglich / so man deroselben 6. oder 7. Stück des Morgens nüchtern auffisset und zugleich von dem Safft / welcher darauff ist / ein paar Löffel voll zu sich nimmet / und etwa zwo oder drey Stunden darauf fastet.

Vor diesem habe ich dem Herrn Obristen laxirende Rosienen verordnet / welche ihm sehr wol bekommen / er kan selbige in der Apothecken nach der description, die in dem neuen dispensatorio Augustano stehet / præpariren lassen / und bißweilen gebrauchen / so werden auch hierzu die gelinden Clystier gar wol dienen / welche von einer Hünersuppen zwey Eyerdottern und 2. oder 3. Loth des unguenti clysmatici können zubereitet werden. Da man es stärcker haben wil / kan man 2. Loth von dem electuario lenitivo, und wegen der Blähungen und Winde drey Löffel voll Malvasier darzu tuhn. Dieser Art Clystier können zum öfftern mit grossem Nutzen und gar sicher gebrauchet werden.

Bißweilen kan man den Leib um den Nabel mit dem unguento de arthanitâ schmieren und ein warmes Tuch darüber legen / pfleget den Abgang sonder Beschwer zu befördern. Auch kan nicht schaden daß der Hr. Obrister bißweilen ein Wannenbad / darinnen unten verzeichnete Kräuter gekochet sind / gebrauche / doch daß es nicht zu warm sey / und des Wassers so viel / daß es bis unter die Armen reiche; Andere heisse Bäder sind mehr schädlich / als nützlich / zumahl der Leib noch mehr damit erhitzet wird.

V.

Das Hauptwehe wird sonder Zweiffel nach fleißigem und rechtmäßigem Gebrauch deren verordneten Medicamenten von sich selbsten nachlassen; Solte es über verhoffen nicht geschehen / soll ein frontal von dem unguento alabastrino auf weiß Leder gestrichen um die Stirne gebunden und des Nachts darüber gelassen werden.

Wolte dieses nichts verfangen / soll man treuge Köpff in den Nacken und auff die Schultern setzen und lassen sie von oben herab bis auff die Lenden ziehen / und wiederholen solches etliche mahl. Auff die Stirn sol man den verordneten Umschlag des Nachts mit doppelten Tüchern legen

legen und mit einer Binde fest machen. Damit auch die aufsteigende Dünste / welche im Haupt die Schmertzen verursachen / so viel müglich / zurücke gehalten werden / kan der Herr Obrister von dem verordneten Pülverlein allemahl nach dem Essen drey Messerspitzen voll auf essen. Stärcket zugleich das Haupt und den Magen / befördert die Däuung / und zertheilet die Blähungen. Eusserlich soll man bißweilen des Abends ein Fußbad von hierbey gezeichneten Kräutern gebrauchen / und wenn die Füsse mit warmen Tüchern wol abgerieben / unten die Fußsohlen mit Hirschmarck / so warm es zu erleiden / bestreichen lassen / und sich damit zur Ruhe begeben.

Dieses habe ich dem Herrn Obristen auff sein Begehren pro consilio wohlmeinentlich vor dieses mahl ertheilen wollen / nicht zweiffelnd / wann solchen allen vorgeschriebener massen nachgelebet wird / daß vermittelst Göttlicher Verleihung erfreuliche Besserung erfolgen werde / welches ich dann von dem allgütigen GOtt / dessen Gnaden-Schutz den Herrn Obristen ich treulichst empfehlen thue / von Grund meines Hertzens wil gewünschet haben.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mi.
parietar. althææ ana Mß.
Flor. chamæmel. Mi.
violar. p. i.
Rad. alth. lil. albor. ana ℥ß.
Sem. anethi Cumin. ana ʒi.
Ficuum No,v. passul. min. ℥i.
Incis. & conquass. coq. ex s. q. aq. simpl.

℞. *Colatur.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ℥i.
Ol. violar. chamæmel. ana ℥i.
vitell. ovi No. 1. M. F. Enema.
S. Erweichendes Clystier.

℞. *Rad. asparag. fœnic.*
cichor. polypod. quer. ana ℥ß
Enulæ ʒiii. *bugloss.*
petroselin. ana ℥ß.
Herb. fumar. Scolopendr.
Agrimon. Eupator.
Endiv. Carduiben. ana Mß.
Flor. Centaur. minor. borrag.
bugloss. violar. ana p. i.
Comar. absinth. Mß.
Cortic. tamarisc. fraxin. ana ℥ß.
Sem. anis. fœnicul. ana ʒii.
Passul. minor. ℥iii.
Incisis & conquass. affund.
Aceti Squillitic. ℥iii.
Aq. simplic. q. s.
Mixta coquantur in ollâ vitreatâ optimè coopertâ, ad remanent. ℔iiiß.

De hac Colaturâ.

℞. ℔iß. *Adde*
Fol. sen. SS. ℥i.
Agarici trochiscat ℥ß.
Rhabarb. el. ʒiii.
Mechoacan. alb. nigr. ana ʒii.

Caſſ. ligneæ Zingib.
Galang. ana ℈iß.
Stent in loco calido per noctem, manè coqv. leniter exprim. fortiſſimè & colentur. Adde
Syrup. roſar. ſolut. ℥iiii.
Aq. Cinam. ℥ß.
Spirit. meliſſ. ℈i. M.
S. Laxirender Tranck.

℞. *Reſid. decocti ſuperior.* ℔ii. *Adde*
Syrup. d. fumar.
d. cichor. ana ℥ii.
borrag. bugloſſ. ana ℥i.
Spir. ſalis violat. ℈i.
Digerantur in B. M. tepidè donec fœces craſſæ in fundo ſubſideant, è quibus poſtea inclinatione vaſis liquor clarus ſeparetur & diligentiſſimè filtretur.
D. in fictili.
S. Eröffnendes und bereitendes Decoct.

℞. *Specier. aromat. roſat.* ʒii.
Diarrhod.
Diatrion. ſant. ana ʒi.
Conſ. rad. cichor. ʒvi.
Condit. cort. aurant.
citri ana ℥ß.
rad. Scorzoner. ʒvi.
Confect. alkerm. ℈iiii.
Spirit. meliſſ. ℈i.
Sacchar. albiſſ. in aq. flor. borrag. ſolut. ℥vii. M.
F. ſ. a. Morſuli parvi
D. ad Scatulam
S. Morſellen.

℞. *Conſerv. rad. Cichor.* ℥iii.
roſar. rubr. ℥ii.
flor. borrag.
bugloſſ. ana ℥i.
Specier. aromat. roſat.
Diarrhodon.
Diatrion ſantal. ana ʒi.
Condit. nuc. Indic. ʒvi.
flor. citr. aurant. ana ʒiiß.
Magiſt. perlar. corall. ana ℈iß.
Confect. alkerm. ℥ß.
Spirit. roſar. ℈i.
Syr. d. cortic. citr. c. ambr. & moſcho. præp. q. s.
F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Stärckende Lattwerge.

℞. *Syrup. nr. aperit.* ℥iiii.
d. fumar. cichor. ana ℥ii.
borrag. bugloſſ. ana ℥i.
Cort. citri. ℥ii.
Spir. ſalis violacei. ʒi. M.
D. in fictili.
S. Säfftlein zum Sero lactis.

℞. *Prunor. Damaſc. integr.* ℥iiii.
Coqv. ex aq. Endiv. & vini Rhenan. q. s.
℞. *Colat. ferventiſſ.* ℔iß.
Fol. ſen. ſ. ſ. ʒvi.
Cinam. acutiſſ. ʒi.
Zingiber. alb. ℈i.
Stent in infuſione per noctē, manè ebulliant ſemel atq; iterum: Expr. & col. Colatura c. Sacch. cand. ℥ii. Dulcoretur & prunis prioribus affundatur.

D. in

D. in vitro lati orificii.
S. Laxirende Pflaumen.

℞. *Flor. Chamæmel.* Miiii.
Malv. c. toto. Miii.
Herb. violar. parietar. melilot. ana Miß.
Summit. anethi Mi.
Rad. althææ ℥iii.
lil. albor. ℥iß.
Sem. lini ℥iii.
fænigr. ℥i.
Incisa & conq. D. ad chartam.
S. Species zum Wannenbad.

℞. *Aq. verben.* ℥i.
betonic. sambuc.
rosar. ana ℥ß.
Pulv. ligni Rhod. subtilissimi ℥ß.
Aceti rosac. ʒvi. M.
D. in fictil.
S. Umschlag zum Haupt.

℞. *Sem. Coriandr. præp.* ʒvi.
anisi fœnic.
carui ana ʒii.
Ligni aloës,
mastich. el. ana ʒß.
Specier. aromat. rosat. Diatrionsant. ana ʒi.
Ol. stillatit. nuc. mosch. gtt. vii.
Sacchar. rosat. tabul. ad pond. omn. M.
F. Tragæa.
S. Pulver nach dem Essen zu gebrauchen.

℞. *Herb. majoran. beton.*
arthemis. salviæ
hyssopi, Origani,
pentaphyl. ana Mii
Flor. Chamæmel. Mi.
Summit. Aneth. Mi.
Baccar. Juniper. ℥ii.
Lauri ℥i.
Salis commun. ℔ß.
M. D. in chartâ.
S. Species zum Fußbad.

EPISTOLA XIX.
De affectu hypochondriaco & gonagrâ

VIRO

Nobiliss. & Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

JONAS STAUDIUS

S. P. D.

UTinam fata gratiorem scribendi materiam mihi suppeditassent, nũc ut putatur, eundẽ, quẽ Divo Apostolo Paulo σκόλοπε morbum hypochondriacum immisit, eundem mihi ejus discipulo Clementissimus irrogavit, in varias sese vertentem, ut Proteus, formas, quas Clariss. Excell. Vræ. benignis auribus percipere ne grave sit, summis precibus obtestor. Lernam lienis moveri & sursum ferri superasque partes infestare circa brumam maxime sensi. Mox fluxus inde ad lineam rectam ad sinistrum genu incubuit, intumuit, parte aliquâ

 infra

infra tibias ad pedis superficiem, derivata, ut erysipelatis speciem quandam haberet. A fluxu in genu sinistro principalis morbus factus intumuit, per aliquot septimanas motum inhibuit. Adhibitis purgantibus ex rad. gialapp. sectione venæ &c. ecce malum illud in alterum genu etiam irrepit meque ita per aliquot septimanas lecto affixit, ut hac septimanâ primùm per summam DEI gratiam templum frequentarim. At ne sic quidem finis: His cessantibus urina antea colore & hypostasi optima, facta est turbida; Sensi mox, quod nunquã antea, adesse calculum, & quia maxima moles deferebatur, quotidie per urinam ejusmodi impuritatis fœculentæ, ut subsidens fundum penè matulæ obtegeret in iisque albas quasdam particulas, quæ in chartâ exposita fornaci calidæ, non tamen coagulatæ obriguerunt sed evanuerunt, innatare cernerem, veritus sum calculum vesicæ. Adhibui ergò Clysterem ex solo oleo, nihil enim purgantium ad manum erat, locumque cùm nihil aliud haberem, inunxi dialthæa. Hinc paulatim dolor ille ab anteriore parte successit ad latus dextrum jamque demum in fundo & ad latera urinalis rubra arenula apparet, ut calculum non parum metuam. Ad hunc priusquam coalesat, depellendum, cùm satis efficacia & valida medicamenta non habeam, excepto oleo Juniperi & succini, Mihi autem Cl. Excell. Vræ in medendo felicitas & in succurrendo benevolentia ut nullius unquam antehac, abundè explorata est, Cl. Vest. Magnific. hisce obnixè rogatam volo, ut in hoc affectu suâ ope consilio & auxilio, ut nunquam antea, ita nec nunc me destituere velit. Gratiam dignam Cl. Vræ Excell. meritis me referre posse planè diffido, at quod impossibile apud homines, possibile apud DEUM, cujus remunerationi, defensioni, & benedictioni hisce Cl. Vram Excell. cum uxore charissimâ commendo. Raptim Camini Kal. Mart. Anno M. DC. XXXIII.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G. JONÆ STAUDIO, Ecclesiæ Caminens. Pastori.

Sal.

Reverende & Doctissime Vir, Fautor & Amice observande, equidem si optio quid posset, eodem voto melioris argumenti literas, ad me destinatas vellem, verè & ex animo impetus crebriores, quibus Hypochondriaca colluvies valetudinem tuam infestat, detestatus. Verùm ut homines sumus, ita humana ferre decet, spe & prece ad-

adversis semper reluctando.

Lieni quomodo subveniendum & affectioni hypochondriacæ, peculiari scripto nuper docui, cui porrò, si fortè recruduerit malum, insistendum censeo. Quod autem genuum tumorem attinet, puto fuisse gonagram ex setoso magis & pituitoso quàm bilioso humorum depluvio obortam, id quod doloris species (quem ego remissiorem fuisse autumo, siquidem nulla ejus fimentio) & diutiùs perseverans, tumor indicare videntur.

Debuit autem ille præmissis universalibus Diaphoreticis intus sumptis, foris autem emollientibus & discutientibus resolvi.

De calculo an rectè sentiat R. D. V. dubito; Solet enim ut in aliis morbis, ita præsertim in morbo hypochondriaco cum urinis materia quædam crassior & salis particeps, quam tartaream Chymici vocant, copiosè excerni, quæ postea vel subsidet vel instar arenularum rubrarum matulæ parietibus undiquaque adhærescit, ægrisque calculi metum, qui tamen sæpe nullus adest, affert. Etsi enim à renum quoque caliditate talis materia sabulosa proveniat, tamen & in epate ac venis crassiores & tartareæ sangvinis partes in materiam ejusmodi coagulantur, quæ continuo per urinam redduntur, sine ullâ calculi molestiâ, & memini me ante biennium Illustrem quendam virum cachexiâ scorbuticâ & tumore œdematoso pedum laborantem curasse, qui singulis diebus sabulosæ ejusmodi materiæ magnam copiam, ferè per integros duos menses, excrevit, sine ullâ calculi notâ. Vellem itaque diureticis & lithontricis aliquandiu parceret R. D. T. ne eorum intempestivo usu vitiosi humores in primis viis stabulantes ad renes deducantur & generationem calculi, qui ex recensitis signis adeò metuendus nō est, strenuè promoveant aut alia symptomata, urinæ præsertim suppressionem &c. excitent, cujus rei exemplum annotavit Gvilielmus Fabricius Cent. V. obser. LIX.

Rectiùs fecerit R. D. V. si præviâ convenienti purgatione ex fol. Sen. cum cremore ♀ri vel radic. gialap. deinceps spir. ♀ri vel croco ♂tis aperiente utatur sumatque alternis vicibus modo spir. ♀ri gtt. XV. modo croci ♂tis. ℈iß ex unciis tribus decocti radicum polypodii tribus horis ante prandium subsequente corporis exercitio. His mense Majo addi posset Syrupus Donati ab Altomari, quo se plurimos hypochondriacos curasse sanctè affirmat lib. de med. corpor. human. malis cap. VII. Compositio ejus talis est.

℞. *Hyssopi Sampsuchi sive majoran. serpill. melissophyll. beton. ana* M ß.
Borrag. lupulor. scolopendr.
Fumar. capill. ♉ *ana p.* ß.
Rad. Cichor. borragin. fœnicul. cappar. ana ℥ß.
Absinth. Cortic. citri ana M i.
Senæ epithym. ana ʒiii.
Puleg. flor. chamomill.
Centaur. minor. ana ʒii.
Chamædr. chamæpith. ana ʒiiß.
Junci adorat. spicæ,
Sem. anisi, Dauci fœniculi ana ʒi.
Radic. Asari ʒi.
Passular. vinaceis detractis ℥ v.

Paretur ex his secundum artem decoctum cujus.

℞. ℔iiii. *Adde.*
Succi pomorum dulcium & acidorum succi rosar. & malorum punicorum acidorum ana ℔ß.
Succi borragin. & fumariæ depurati ana ℔i.
Sacchar. q. s. F. Syrupus. Sumantur hujus Syrupi unciæ tres vice qualibet, superbibendo parum aquæ lupulorum vel borraginis aut antihypochondriacæ nostræ. Si præter spem calculus invaserit, primò curet clysterem applicari ex decocto radic. althææ liquirit. Saxifrag. fol. malvæ. flor. chamæmel. sambuc. veronic. cum Sem. anisi fœnicul. fœnigr. addito ol. chamomil. anethin. vel alio conveniente. Posteà sumat de elixire nostro contrà calculum cochlearia duo cum aqua fragorum vel petroselini permista. Elapso horæ unius quadrante committat se balneo aquæ dulcis calido ex sequentibus præparato.

℞. *Herb. Veron. malv. c. toto chamemill. althææ,*
Saxifrag. pimpinell.
heder. terrestr. Onom. ana M i.
Sem. lini fœnigr. malv. ana ℥ß.
Baccar. laur. Junip. ana ℥i.
Rad. alth. aristol. rot. cyclamin. Ononid. ana ʒvi.

Incisa & contusa coq. ex s. q. aq. commun. pro semicupio. Balneum hoc non tantùm dolorem lenit, sed & vias laxat & calculi motum & expulsionem promovet, multiplici experientia mihi perspectum remedium. Addidissem plura, sed negotiorum mole prohibeor. Interim hæc profutura spero & ut proficiant DEUM precor, cujus tutelæ R. D. V. cum omnibus suis commendo. Colbergæ d. 11. Mart. Anno M.DC.XXXIII.

EPISTOLA XX.

De Affectione Hypochondriacâ Scorbuticâ.

Edler / Vester und Hochgelahrter / insonders hochgeehrter Herr Doctor, denselben hiemit freundlich zu belangen ursachet mich die langwierige hochbeschwerliche Schwachheit meiner

meiner Liebsten / welche / in dem sie ungefehr vor fünff Wochē ins Kindbette gekommen/und durch des höchsten Gnade zwar eine glückliche Entbindung gehabt/gleichwohl aber nicht wieder zu Kräfften kommen kan/sondern vielmehr diejenige Zufälle / welche sie durch unbedachtsame Beybringung eines scharffen Medicaments / so ihr einer dem Trunck Tag und Nacht ergebener Medicus Nahmens Kirchhoff in Hamburg verordnet/ bekommen mit grossen Schmertzen wieder empfinden muß.

Wann sie nun dieser Orthen sonderlichen Raht und Hülffe bißhero nicht haben können; Meines hochgeehrten Hn. Doctoris experientz aber aller Orthen hoch æstimiret wird/ so habe ich zu seiner information beygehende etlicher Medicorum Consilia demselben überschicken/und daneben dienstfreundlich ersuchen wollen/ er beliebe solche zu fleißiger Ubersehung ihme lassen recommendiret seyn/ und mir ehestes sein vernünfftiges Bedencken und Gutachten einzuschicken.

Jch werde solche meines hochgeehrten Herrn Mühewaltung danckbarlich zu verschulden mir angelegen seyn lassen/und empfehle hiemit denselben Göttlicher Beschirmung verbleibende

Meines hochgeehrten Herrn
Dienstergebener Freund
Antonius Rhenschild.

Dem Edlen/Vesten und Hochgelahrten Herrn D. Baldass. Timæo, Königl. Majest. zu Schweden wohlbestalten Leib-Medico, Meinem hochgeehrten Herrn und Freunde.

Copia der Consiliorum.

Die fürnehmsten Zufälle / darüber die Frau Patientin klaget/seynd nachfolgende:

I.

Daß sie eine scharffe brennende offt recurrirende Hitze in allen Gliedern/ in den Schultern / Armen und Beinen / und fast über den gantzen Leib befindet.

II.

Und dieselbe Hitze auch innerlich am Hertzen mit dessen Zittern und Pochen/wie dann auch im Haupt mit grossem Beschwer und Sausen der Ohren vermercket.

III.

Bißweilen lässet sich diese Hitze auch in den Gedärmen und unterstem Leibe mit vielen Blähungen und Winden spühren.

IV.

Offt fället sie in eine schleunige/unvermuthliche Ohnmacht/und alsdenn wird ihr die Hertzgrube und Hände gantz feucht ohne Schwitzen des andern Leibes.

V.

Wegen grosser Schmertzen und Hitze lieget sie mehrentheils die Nacht über schlaffloß/mit vielen sorglichen Ge-

Gedancken und Schwermuth.

VI.

Ob sie schon bißweilen etwas von Speisen mit Appetit geniesset / empfindet sie doch davon gantz keine Erquickung / sondern bleibet im̃er matt und krafftloß in allen Gliedern.

Diese symptomata oder Zufälle können fast alle ad affectionem hypochondriacam & Scorbutum referiret werden / uñ ist kein Zweiffel / daß dieser affectus gleich wie scorbutus & affectio hypochondriaca, von wässerigen faulenden tartarischen Feuchtigkeiten / so sich bey den Miltzen und circa viscera sub præcordiis auffhalten / theils aus denen daher auffsteigenden / bösen / scharffen und hitzigen Dünsten entstehe. Dannenhero auch ad curationem & antiscorbuticis & antihypochondriacis medicamentis die bequemsten nach Gelegenheit und Constitution der Frau Patientin zu eligiren seyn / und haben sich die anwesenden Medici zu hüten / daß sie keine sonderliche hitzige scharffe / und Blutregende ingredientien gebrauchen / weil die Frau Patientin vor diesem unterschiedliche grosse Blutstürtzungen ausgestanden / und die Hitze ihr hefftig zusetzet. Wobey auch zu notiren / weil die Frau Patientin berichtet / es habe ein Medicus zu Hamburg ihr ein Pülverlein seinem Vorgeben nach zu Stärckung der Kräffte und Beförderung des Schlaffs im Kindelbette eingegeben / darauff sie aber so hefftig purgiret und kranck worden / daß sie mit dem Tode gerungen / und obgedachte Zufälle also fort empfunden / welche annoch continuiren / und man nicht wissen kan / ob solches Pulver diesen affectum durch seine hefftige Purgir-Krafft / aus böser Feuchtigkeit / so vorhin in corpore delitesciret / nur erwecket oder vielmehr eine gifftige malignität dem Hertzen und vornehmsten visceribus imprimiret habe / welches daher fast gläublich / weil die Fr. Patientin vom Gebrauch derer Cordialium antidotorũ merckliche Leichterung empfindet / daß man nebẽ andern itzt specificirtẽ Medicamentẽ hertzstärckende uñ Gifft dämpfende antidota fleissig gebrauche.

I.

Zu Bereitung derer tartarischen Feuchtigkeiten / damit sie desto besser mögen abgeführet werden / dienen folgende species, welche man in Bier oder Rheinischen Wein infundiren und etliche Tage gebrauchen mag.

℞. *Rad. Scorzoner.*
Chinæ ana ℥ß.
Contrajerv. ʒii.
Cortic. cappar.
tamarisc. ana ℥ß.
citr. ℈iiii.
aurant. ℈ii.
Herb. fumar. nummular.
Scolopendr. meliss. ana ʒii.
Flor. borrag. bugloss.
violar. rosar. ana ʒi.

Inci-

Incidantur & contund.

D. in charta. S.

II.

Zu Abführung dieser Feuchtigkeit kan folgendes Pülverlein des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier eingenommen werden.

℞. *Acid.* ♀ri ℈iiß.

Pulv. rad. gialap. ℈ß.

M. F. pulvis.

Dosis gialap. augeri potest ad gr. XV.

III.

Vor die Blähungen und auffsteigende scharffe Dünste.

℞. *Aq. Antiscorb.* ℥iiii

carminat. ℥ii. M.

D. in vitro. S.

IV.

Zur Gifft-Dempffung und Stärckung des Hertzens.

℞. *C. C. philos. pr.* ʒii.

Perlar. pr. ʒi.

Lapid. bezoar.

Antimon. diaphor. ana ℈iß.

Ol. cinam. gtt. ii M.

Fiat Pulvis.

S. Schweiß-Pulver.

℞. *Condit. rad. Scorzon.* ʒvi.

Cortic. citr.

aurant. ana ʒii.

flor. citr.

aurantior.

myrobalan ana ʒii.

Conserv. flor. tunic. rosar.

violar. borrag.

bugloss. acetos.

anthos. ana ʒi.

Pulv. C. C. philos. pr. ʒiii

Rasur. ebor. Oculor.

Cancr. præp.

Terr. sigillat. ana ʒi.

Lapid. bezoar.

perlar. pr.

Unicorn. veri ana ℈iß

Confect. alkerm. ℈iiii

Cum duabus partibus succi citri & unâ parte succi granatorum.

F. Electuarium.

Joachimus Stockmann D.
Johannes Schonerus D.
Johannes Neukranz D.

Aus überschicktem Casu und information, wie aus ihrer Excell. des H. Feldmarschalln Leib-Medici Hr. D. Chemnitii relation vernehme ich so viel, daß bey der Frau patientin in ihrem Kindbette eine febrilische disposition eingerissen, so zwar hernach durch purgantia und Aderlassen vertrieben worden, aber in dem man begehret die verlohrne Nachtruhe wieder zu bringen, durch Unvorsichtigkeit eine übel conditionirte medicin gegeben worden, wodurch nicht allein die aus Mattigkeit der Fr. Patientin hochdesiderirte repose oder Schlaff nicht erfolget, sondern an statt deren eine hefftige Purgation oder hypercatharsis sich eingefunden, welche hernacher mit

reissen / lauffen und brennen in den nerven, in den partibus musculosis in den Schultern / Arm und Rücken mit grossen Schmertzen gleich eine arthritis vaga scorbutica erreget / bey nebenst auch ihre Monatzeit stärcker / hefftiger und unordentlicher erfolget / als vorhin; und ob wol auff gebrauchte unterschiedliche Mittel sich der affect etwas gestillet / sey er doch in den nechstfolgenden Kindelbette recrudesciret und nach adhibirten unterschiedenen antiscorbuticis alexipharmacis und epicerasticis seu acrimoniam humorum obtundentibus so weit gebracht worden / daß der affectus anitzo intervalla bekommen / auch die paroxysmi nicht so offt und hefftig ansetzen als zuvor / wiewol noch der gantze Cörper damit eingenommen / sausen der Ohren / Hertzpochen un̄ grosse Bangigkeit darzu kommen.

Ob mir nun wol der Fr. Patientin temperament nicht bekandt / so vermuthe ich doch / daß sie in demjenigen Kindelbett / als sie das Fieber bekommen / albereit mit vielen scharffen Serosischen gesaltzenen und gallmäßigen humoribus als des Fiebers nutriment und materia angefüllet gewesen und dannenhero das Fieber ausgebrochen: und ob zwar durch purgantia und venæ sectionem der paroxysmus vertrieben / doch besorglich ein Rest solcher Materiæ in mesenterio oder deren Orthen sitzen geblieben / welcher hernach per errorem medicamenti purgantis intempestivè loco hypnotici exhibiti zur Unzeit moviret mit ungestüm fortgetrieben / zugleich das gantze genus venosum & nervosum angegriffen / alle humores quietos intempestivè moviret / und factâ hae exinanitione nimiâ die nervos schier gar ad convulsiones, paralysin vel cōtracturam bringen kön̄en / wann nicht etwa die Natur und gute Mittel dawider gewesen wären / un̄ es also bey den doloribus vagis verblieben. Ob nun gemeltes medicamentū vielleicht auch occultam qualitatem & malignitatem aliquam partibus nervosis infestam vel per se, vel ex malâ præparatione gehabt / kan man zwar nicht eigentlich wissen / weil man / was eigentlich ratione materiæ vel simplicis vel compositæ gewesen / nicht erfahren hat / starck vermuthlich aber ist es / daß es ex materiâ aliquâ vehementer purgante, scammoneâ colocynthide, helleboro, esula oder dergleichen müsse gewesen seyn; Denn so es ex antimonio oder anderm minerali gewesen / hätte es starcke vomitûs getrieben ꝛc. Dem sey nun wie ihm wolle / so halte ich in meiner Einfalt dafür / daß in curâ ratione morbi vornehmlich auf residuam malignitatis impressionem visceribus & toti generi venoso inhærentem zu sehen / und dann folgends die daher

rüh-

rührende acrimonia seu maligna salsedo humorum nervos vellicantium, lancinantium, urentiumque zu corrigiren und letzlich die partes læsæ wiederum zu corroboriren. Malignitas residua erfordert ihr alexipharmacum. In dem man aber veneni ideam nicht weiß / so muß man in den generalibus bleiben/die sonsten in hypercatharsi und in der rothen Ruhr zum Theil auch gebraucht werden/als da sind Sales theriacales ex viperis, lapis bezoar, Unicornu, Cornu Cervi, Cornu alcis spagyricè calcinat. Terra sigillata, bolus armenus, magisterium ☉lis cum cornu cervi, essent. corallor. Spodium præp. radic. Contrajer. Epicerastica sind ex radic. Chinæ, contrajerv. lapathi acuti, tormentill. Acori vulg. caryophyllat. Corn. Cervi tragæa gran. actes, magisterio perlar. corallor. crystall. præp. zu suchen.

Hierbey können auch die antiscorbutica repetiret werden / iedoch daß dieselben / weil sie mehrentheils calida mit Zusatz dienlicher kühlender und zugleich hertzstärckender ingredientien temperiret werden/ Im übrigen / weil der Weg weit und die Zeit lang wird / biß wieder wegen der Medicamenten Bericht einkommen/ so habe ich zweyerley medicamenta anzuordnen und zu præpariren nicht wollen unterlassen/ damit einen Versuch zu thun:

Das eine ist ein epicerasticon dessen dosis ist ℈ii oder 2. Drittenteil eines Quentleins. Mag des Nachts post modicam cœnam mit wenig Wein und Brod genossen werden/ ist mehrentheil ein corallatum.

Das ander ist ein alexipharmacum potissimum solare. Dosis ist â ℈i ad ℈iß oder von XX. biß XXX. gran in aquâ nervis appropriatâ früe zu geben/und so es müglich und die Natur dazu incliniret / bißweilen einen Schweiß darauff zu thun/ doch da die Natur nicht will/ soll man sie nicht dazu zwingen.

Da etwa das epicerasticon um drey Uhr nach Mittag annehmlicher wäre / mag es um selbige Zeit genossen werden / und kan man also mit diesen beyden medicamenten einen Tag 8. oder 10. continuiren auch in potu radic. contrajer. und corn. alcis spagyric. calcinat. gebrauchen.

Corroborantia wird præsens Dn. Medicus nach Nohtdurfft zu appliciren wissen/und ist obgemeldtes alexipharmacum ☉lare der vornehmsten corroborantium eins.

Wie nun der Fr. Patientin solche beyschlagen werden / kan man mich wieder berichten / soll alsdenn nach meiner Wenigkeit ferner Verordnung geschehen / der allerhöchste gebe darzu seinen Segen und Gedeyen/ dessen Schutz uns sämptlich empfehle.

le. Rotenburg an der Tauber den 24. Augusti Anno 1650.

E. Gnaden
Unterdienstw.
Josaphat Weinlin M. D.

HOchEdler / Gestrenger / Vester und Manhaffter / insonders hochgeehrter Herr Præsident, aus dessen Schreiben habe ich nicht sondercompassion vernommen / was derselbe wegen langwieriger Schwachheit seiner hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen lassen.

Ob nun zwar E. HochEdel. Gestr. ich in weit mehrem zu dienen mich obligiret erkenne / so befinde ich doch aus denen mir überschickten consiliis daß von unterschiedlichen vornehmen hocherfahrnen Medicis nicht allein die Natur / Eigenschafft und Ursachen dieser Kranckheit eigentlich und fleißig untersucht / sondern auch heilsame Artzney Mittel zu deroselben Abwendung mit höchster Sorgsamkeit und Fleiß verordnet / daß also ein mehrers oder bessers hierbey fast nicht zu thuen ist;

Damit aber gleichwol E. HochEdl. Gestr. desideriis in etwa satisfaction geschehen möge / habe ich mein einfältiges / doch wolgemeintes Sentiment hiermit kürtzlich eröffnen wollen / und zwar so viel anfänglich die Ursache dieser Kranckheit welche eigentlich proaffectione hypochondriacâ scorbuticâ, meines Erachtens zu halten / betreffen thut / befinde ich nach fleißiger Erwegung aller Umstände und Zufälle / daß dieselbe von einer Serosischen / wässerigen / tartarischen oder weinsteinigen verbrandten / scharffen und faulenden Materien / welche in dem untersten Leibe / in den Gängen-Gefassen und Adern zwischen dem Magen / Miltzen und gantzen Gekröse gesamlet und eine gesaltzene Scorbutische malignität bey sich hat / ursprünglichen herrühret / allermassen die anwesenden Herren Medici dieses weitläufftiger ausgeführet / und möchte vielleicht auch das zu Hamburg gebrauchte Pülverlein / worauff alsobald eine starcke hypercatharsis und fast alle Zufälle / damit die Frau Patientin behafftet / erfolget / nicht wenig Ursach hierzu gegeben haben / in dem es alle Feuchtigkeiten des gantzen Leibes / so wol gute als böse mit grosser Gewalt nnd Ungestüm moviret und turbiret / die viscera sehr geschwächet ausgetrucknet und erhitzet / und denselben / wie auch toti generi venoso eine sonderliche malignität imprimiret.

Was ferner die Curation dieser Kranckheit anlanget / kan damit anders und besser nicht verfahren werden / als von denen H. Medicis indigitiret; Daß die tartarische oder weinsteinige und andere schädliche Feuchtigkeiten gebürlich bereitet / fein gemachsam abgeführet der Maligni-

lignität resistiret und die geschwächte viscera gestärcket werden. Die Medicament, so hierzu verordnet/ befinde ich also beschaffen daß sie nicht allein gantz sicher und wol zu gebrauchen/sondern auch sothanen affectui und daher dependirenden symptomatibus satsamen Wiederstand thuen und dieselbe vermittelst göttlicher Verleihung entweder gäntzlich wegnehmen/ oder zum wenigsten merckliche Linderung schaffen werden. Solte aber über alles Verhoffen solches nicht geschehen/ stelle ich zu der Herrn Medicorum Bedencken und Gutachten ob nicht hierbey verzeichnete Medicamenta, welche ich sonsten in dergleichen Kranckheiten gut befunden zu versuchen; Als:

1. Erstlich die depurirte und sonderlich zubereitete Kräutersäffte mit Lit. A. gezeichnet/ welche nicht allein die schädliche Frische oder Weinsteinige Feuchtigkeiten zu bequemer Abführung bereiten/ sondern auch der gesaltzener Scorbutischen malignität kräfftiglich resistiren und zugleich die Gänge und Eingeweide des Leibes/so in diesem affect ins gemein hitzig und trucken sind/ fein anfeuchten und mäßiger weise abkühlen werden/ insonderheit/ wenn diese Kräutersäffte in sero lactis caprini gebraucht würden/ damit also auch der brennenden Hitze/ welche sich nicht allein in Gedärmen und Eingeweide/sondern auch über den gantzen Leib spüren lassen/ und fast continuirlich anhalten thut/so vielmehr Abbruch geschehe/ zumahl sonsten zu besorgen/ daß der natürliche Balsam gleichsam ausgetrucknet und endlich eine gantze Schwindung darauff erfolgen möchte.

Zwar wäre das serum lactis caprini fast nützlicher im Frühling und Sommer zu gebrauchen gewesen/ da die Milch so viel besser ist; weil aber annoch die Ziegen zu Felde gehen und ihre Weide haben können/ wird es hoffentlich auch itzo seinen effect thuen/ insonderheit so man ihnen etwas von Kräutern so zu diesem affect dienlich unter ein gutes zartes Heu vermischet zur Futterung geben thäte. Solte man sich einiger Blähungen und Winde befürchten/ könte man in dem sero lactis ein wenig vom ligno sassafras oder semine fœniculi auffwallen lassen; Es müssen aber diese Kräutersäffte eine gantze zeitlang continuiret/oder da die Fr. Patientin etwa darüber vermüden solte/bißweilen an statt derselben die essentia hypochondriaca B. à ℥ii ad ℥iii in convenienti liquore oder auch nur in ein wenig warm Bier oder Fleischbrühe gebrauchet werden.

2. Zur Abführung müssen nur sanffte und gelinde Mittel adhibiret werden/ zumahl starcke purgantia nicht allein den Magen/ welcher in dieser Kranckheit stets schwach ist/

ist/schädlich/ sondern auch die Gänge und Eingeweide austrucknen / erhitzen und alle Leibeskräffte sehr schwächen. Die Clystier sind hierzu fast am besten und können allezeit um den andern oder dritten Tag erheischender Nohtdurfft nach appliciret werden; doch könte man bißweilen ein gelindes purgans in formâ liquidâ als etwa den Syrupum de pomis Regis Sabor mit dem Cremore ♀ri und etlichen granis resin. gialap. acuiret, oder sonst ein anders gebrauchen und etwas von den depurirten Kräutersäfften darunter mischen.

3. Zu Abwendung derer schädlichen Dünste / welche zum Gehirn steigen und daselbst sausen der Ohren / Hauptwehe / Schwermuth und Unruhe anrichten / oder das Hertz einnehmen/ und alda Zittern/ Klopffen/ Angst und unvermuhtliche Ohnmachten verursachen / dienet eusserlich starckes reiben und binden derer Schenckel/ und Glieder/ dadurch die Feuchtigkeiten und Dünste unter sich gezogen und zertrieben / auch die Schweißlöcher eröffnet werden: Inwendig kan man von dem Pülverlein C. eines halben oder gantzen Scrupels schwer in 3. Löffel voll des Wässerleins D. gebrauchen/ welches zugleich auch der Gifft und malignität/ so von dem Hamburgischen Pulver etwan übrig seyn möchte/ resistiret.

4. Zur Stärckung der verletzten und geschwächten Glieder und Eingeweide / als des Magens der Leber/ des Miltzen / des Haupts und Hertzens kan bißweilen das Elixir E. bißweilen die Morsellen. F. oder Essentia perlarum, coraliorum oder sonst etwas von stärckenden Sachen wechsels weise gebraucht und daneben eine gute gesunde diæt gehalten werden. Insonderheit wird sich die Fr. Patientin aller sorglichen und traurigen Gedancken / welche in dieser langwierigen Kranckheit gemeiniglich mit einschleichen und dieselbe nicht wenig vermehren / entschlagen.

Dieses habe ich wolmeinentlich erinnern wollen / und werde nicht unterlassen ferner diesem langwierigen beschwerlichen affect mit Fleiß nach zu dencken und was ich etwa dienlich befinden möchte/ zu communiciren/ von Hertzen wünschende der allgütige Gott wolle erfreuliche Besserung und gute beständige Gesundheit in Gnaden verleihen / dessen allwaltenden Beschirmung Ew. Hoch-Edl. Gestr. und deroselben hertzliebste ich hiermit treuligst empfehlen thue/ verbleibende.

Eur Hoch Edel Gestr.

Colberg
am 6. Sept. allezeit
1650. williger Diener
Baldass. Timæus V. G.

Dem-

Dem Hoch-Edlen / Gestrengen/ Mannvesten / und hochbenahmten Herrn Antonio Rhenschild Königl. Mayst. zu Schweden/ wolverordneten Cammer-Præsidenten/ und Assistenz Rath in Pommern und Mechlenburg auff Gribenow &c. Erbherrn &c. Meinem insonders hochgeehrten Herrn.

Descriptio Medicamentorum.

R. *Succi depurat. Cichor.*
Endiviæ. fumar. meliss.
borrag. bugloss.
Citri
Cochlear. nasturt.
bekabung. ana ℥iii
Flaved.cort.citri recent. ℥i.
Cass.lign.acutiss. ʒii.
Ligni aloës ʒi. *Sassafr.* ʒiii

Digerantur in B. M. Alembico cœco per diem & noct. postea filtrentur & cum pauco Saccharo coqv. ad consistentiam mediocrem.

S. Deputirte Kräutersäffte.

*
* *

Specier.trochisc.d.cappar.
de eupator.
de rhabarb.
de rosis ana ʒii.
Diarrhod. Abbat.
Diatrion Santal.
Diamarg.frigid. ana ʒiß.
Sal. crystallisat. absinth.
tamarisc.
Cichor. veron.
Carduib. ana ℈ß.
Flav. cort.citr.recent. ʒvi.
Ligni aloës ʒi. *Gran. Kerm.* ʒii.

Extrahatur tinctura cum rore majali destillato, tinctura decanretur & destilletur ad consistentiam mellis Affund.aq.nr.Scorbutic. ℥ii.
Spiritus rubi Idæi cochlear.nasturt.
ana ʒi.

Digerantur in B. M.per H. XXIV. postea filtrentur per chartam emporeticam.

S. Essentia hypochondr. B.

R. *Margarit. Orient.pr.* ʒii.
Unicornu veri ʒi
Lap. bezoar ℈ii.
Oss. d.Corde Cervi ʒi.
Apic.corn.cerv.philos. calc. ʒiß.
Coral. rubr. præp. ʒii.

Terantur in marmore affuso spiritu rubi Idæi, ut fiat quasi pasta, quæ iterum exsiccetur & pulverisetur laborem hunc ter repetendo

S. Bezoardisch Pülverlein.

R. *Radic. bugloss.* ℥ii.
acetos. Scorzoner.
tormentill.Contrajer. ana ℥i.
Flor. rosar. rubr. violar
tunic.borrag. bugloss.nymph.
ana M. ß.
Sem. citri. ocym. acetos. ana ʒß.
4.Frigid.maj.excort. ana ʒiß.
Rasur. ligni Rhod. ʒvi.
Incisis & conquass. add.

Con-

Conserv. flor. citri, tunic. rosar. violar. borrag. bugloss. acetosell. ana ℥i.

Aq. rosar. borrag. bugloss. ceras. nigr. acetos. ana ℔iß.

Succi citri recent. expressi ℔i.

rubi Idæi ℔iß.

Mixta destillentur in vasis vitreis lento calore. B. M.

S. Hertzwasser D.

R. *Conser. flor. tunic. rosar. borrag. bugloss. cichor. violar. acetos. meliss. ana* ℥i.

Conditur rad. Scorzon. ʒx.

flor. citr. aurant. ana ℥i.

Specier. Diarrhod.

Diatrionsant

Diamarg. frig.

arom. rosat. ana ʒi

Lign. aloës ℈ii.

Flaved. cort. citr. ʒvi.

Gran. Kerm. ʒii.

Macer. Caff. lign. ana ʒi

Succi pomor. Borsdorff ℔iiiß.

granat. dulc. ℔ß.

digerantur in B. M. per triduum, postea ebulliant semel atque iterum Exprim. fortissimè & filtrentur.

S. Elixir E.

*
* *

R. *Condit. rad. Cichor.* ℥ii.

Scorzoner ℥i.

flor. citr. aurant. ana ℥vi.

nuc. Indic. ℥ß

Incidantur grosso modo, Postea add. medull. nucis

Indic. condit. ʒiii

Conserv. flor. tun. rosar. borrag. ana

Specier. de hyacynth. (℥i

De gemm. frig.

Diat. Santal. ana ʒi.

Coral. rubr. præp. ℈iiii

Confect. alkerm. ʒß.

Sacchar. albiss. in aq. rubi Idæi solut. q. s.

F. s. a. Morsuli.

S. Stärckende Morsellen.

EPISTOLA XXI.

De affectione hypochondriacâ Scorbuticâ.

Reverendo & Clarissimo

DN. MATTHIÆ DECENIO

Sereniss. Reginæ Sveciæ

Concionatori Aulico

BALDASS. TIMÆUS. V.G.

S. P. D.

Wolwürdiger / Andächtiger / Hochgeehrter Herr / vertrauter sehr wehrter Freund. Dessen beyde Schreiben habe ich gestern zu Abend bey meiner Anheimkunfft von Neuen Stettin / woselbsten ich der Fürstl. Frau Wittben in ihrer Schwachheit eine Zeitlang auffgewartet / vor mir gefunden und nicht sonder compassion vernommen / daß sich annoch allerhand Beschwerden bey demselben eräugen / worüber er mein rähtliches Gutachten und Bedencken zu vernehmen begehret.

Ob

Ob ich nun zwar dem Herrn als meinem hochvertrautem / alten / liebwehrten Freund / in weit mehren zu dienen mich obligat befinde / achte ich es doch / gestalten Sachen nach / vor dieses mahl unnötig / zumahl der Herr viel vornehme Medicos an der Hand hat / welche ihm mit guten Rath und Hülffmitteln in præsentia weit besser beyständig seyn können / als in so ferner Abgelegenheit von mir geschehen mag. Damit ich aber meines hochgeehrten Herrn desideriis in etwas satisfaction gebe / will ich mein geringes sentiment so viel in dieser Eyl & quidem inter varias occupationes, welche sich in meiner Abwesenheit gehäuffet / sich wil thun lassen / mit wenigem eröffnen.

Es klaget mein hochgeehrter Herr 1. über sonderliche Beschwerde des Häupts. 2. Wehetage der Arme / welche so schwer werden / daß Er sie fast nicht auffheben kan. 3. Mangel des Schlaffs. 4. Compressiones & angustias circa præcordia, welche gleichwohl neben der Hauptweh à sumto cibo & potu sich allgemach verlieren / und dann per intervalla recurriren. 5. Uber Trunckenheit des Mundes und Durst. 6. Schweiß des Nachts welcher einen starcken und bösen Geruch von sich giebet. 7. Flatus. 8. Unlust zum Essen / und 9. Schwachheit der Kräffte.

Alle diese Beschwerden und Zufälle rühren meines Erachtens (salvo aliorum judicio) à colluvie vitiosorum & ad Scorbuti malitiã inclinantium humorum, in ventriculo, mesenterio & hypochondriis collectorum, wie solches aus vielen indiciis, und unter andern auch ex urinæ varietate, quæ modò tenuis & clara, modò crassa, turbida fœculenta & rubicunda, erhellet.

Quotiescunque igitur ex camerinâ illâ exhalationes noxiæ & mordaces caput petunt, membranas distendendo, dolores pariunt, cerebrumque pervadendo Spiritûs, turbant, vigiliasque vel somnos perturbatos excitant. Idem vapores ad brachiorum nervos & musculos delati eos gravant, & ad motum torpidos reddunt. Ubi autem per venas & arterias ad cor, primarium facultatis vitalis organon ascendunt, illudque affligunt vel diaphragma aut os ventriculi comprimunt, oritur angustia & anxietas. Sic quando per asperam arteriam vel oesophagum ad palatum deveniunt linguæ & oris siccitatem sitimque excitant, siquidem per se sicci sunt & calidi. Cum verò vapores hi & serosæ humoris melancholici partes ad ambitum corporis propelluntur, in sudores desinunt idque plerumque nocturno tempore, quòd humor melancholicus tum moveri soleat, corpusque magis incalescat. Fæ-

tidi autem ſunt hi ſudores ob peculiarem & ſcorbuticam humorum corruptelam.

Flatibus denique iidem humores excrementitii in hypochondriis ſtabulantes abundè materiam ſuppeditant, quatenus calor in vaſis, quæ ſunt inter ventriculum & lienem, viciniſque in locis validior quidem, non tamen tantus, ut materiam quæ nimis viſcida & omninò talis, ut reſoluta multos vapores excitet, diſcutere queat. Ad quam cauſam & ciborum inappetentia referri poteſt, quatenus obſtructæ ab humoribus craſſis & fæculentis venæ meſaraicæ chylum ex ventriculo non attrahunt, unde & virium languor, ſubtracto corpori alimento idoneo, & diſſipatis Spiritibus neceſſariò conſequitur. So viel das dubium betreffen thut / welches der Herr moviret, in dem er derer anweſenden Herren Medicorum opinion nicht Beyfall geben kan / daß der dolor capitis & brachiorum compresſio, & anguſtia circa præcordia & reliqua ſymptomata ab exhalationibus & flatibus herrühren / weil ſie ſich à ſumto cibo & potu verlieren / dienet dem Herrn zur Nachricht. Quod cibus aſſumptus vaporum aſcendentium copiam & acrimoniam reprimat, & mitiget, vapores autem ad caput, brachia, aliasque partes jam elevati à calore naturali facilè diſſipentur. Wann das Feuer unten auff dem Herde gedempffet wird / ſo verſchwindet der Rauch / welcher oben in dem Schorſtein iſt / gar leichtlich. Gleich wie aber das Feuer / wann es nicht gäntzlich geleſchet / bald wieder zu brennen anfanget / und de novo einen Rauch von ſich giebet: Alſo dieſe humores vitioſi, ſo lange derſelben noch etwas übrig / fangen ſtets auffs neue an zu evaporiren. Und empfindet ſolches der Herr leider gar zu viel / in dem die evaporationes, ob ſie ſchon durch eingenommene Speiſe und Tranck etwas gedämpffet / dennoch gar leicht und offt recurriren und berührte ſymptomata excitiren / ſo lange die materia flatuum & evaporationum nicht gäntzlich gehoben / dahin der anweſenden Herrn Medicorum intention eigentlich gerichtet / in dem ſie ad evacuationem iſtius materiæ das decoctum laxativum repetiret / und iſt kein Zweiffel / wann hiebey gute alterantia & ſpecifica antiſcorbutica cum ad viſcerum, ventriculi imprimis & lienis roborationem facientibus medicamentis fleißig gebraucht werdē / obſervatâ ſimul convenienti victus ratione vermittelſt Göttlicher Verleihung erfreulicher reſtitution erfolgen werde. An

Medi-

Medicamentis habe ich nichts consigniren / viel weniger überschicken wollen/ ne arrogantiæ crimen apud Medicos præsentes incurram. Sie werden sonder Zweiffel keinen Fleiß sparen / und was dienlich zu verordnen auch ex methodo zu adhibiren wissen / modò obsequentem te præbeas, & vano timori non indulgeas, eventumque patienter exspectes,quem ut summus Archiater DEUS JEHOVAH felicem optatumque largiatur toto pectore precor. Colbergæ die X. Decembris Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XXII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

Nobilissimo & Excellentissimo

DN. D. JOHANNI SCHONERO

Medicinæ in almâ Gryphisvvaldensi Professori primario & facultatis p. t. Decano & Seniori.

Domino, Amico & Fratri plurimum honorando

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

QUæ Dn. D. Blaufeldero mecum communicanda commisisti, Excellentissime Vir, Fautor & amice fraterrime, fideliter omnia ad me relata, immò jam expedita sunt & meo quidem arbitratu, ex voto prout ex ipso plenius cognosces.

De morbo autem Serenissimæ nostræ, breviter hæc habe:

Cùm certis indiciis constaret Serenissimam Reginam affectione hypochondriacâ & scorbuto non leviter affligi, commodum maximeque necessarium visum est.

I.

Humores feculentos, ♀reos, scorbuticos. s. præviâ decenti præparatione, iteratis & per ἐπίκρασιν institutis purgationibus evacuare.

II.

Obstructiones hypochondriacas reserare.

III.

Intemperiem viscerum alterare.

IV.

Malignitatem scorbuticam expugnare.

Ordinato itaque convenienti victûs regimine ad primarum viarum relaxationem tale enema præscriptum est;

℞. *Rad. althea* ℥vi.
Herb. malv. c. toto
violariæ,
branc. Ursin.
parietar. ana mi.
Flor. chamæm. mj.
Sambuc. p. j.
Summit. aneth. mß.
Sem. fænicul. ʒiß.

Incis. & conquass. coq. ex s.q. aq.
simpl. Colatur.
℞. ℥x. *Cass. recent. extract.* ℥i. *Sacch.*
Thomæi ℥iß. *M.*

Olea & pinguia omittenda erant, quod Sereniss. Regina ab iis prorsus abhorreret. Sequenti manè experiri placuit pulvisculum à Clarissimo Dno. Conringio S.R.M. commendatum ex Crem. ♀ri ℈ii. & Resin. Gialap. gr. ii. cum decocto prunorum dulcium. Verùm cùm exspectationi minus satisfaceret, alvumq; segnius moveret, aucta deinceps est dosis resinæ Gialappæ ad gr. vii. feliciore successu.

Hinc decoctum ex aperientibus, alterantibus & antiscorbuticis specificis aliquot matutinis exhibitum:

℞. *Decoct. hordei* ℔v.
♀*ri albiss.* ℨvi.
Coq. ad perfect. Solutionem
In colatura ferventiss. infund.
Rad. Cichor. ℥i.
polipod. qu.
fœnicul.
asparag.
acetos. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
tamarisc. ana ℨiii.
Herb. fumar. mj.
Endiv.
Veron.
Card. bened.
Meliss.
Epatic. nobil. c.
florib.
Capill. ♀*ris*
Scolopendr. ana mß.
Flor. 4. cordial. ana p.j.
Passular. ana ℥iß.
Sem. 4. frigid. maj.
excort. ana ℥i.

℞. *Colatur.* ℔iß.
Succ. nasturt. aquatic.
Cochlear. Beccabung.
Cichor.
Fumar.
Citri ana ℥ii.

Mixta digerantur lento calore Baln. Mar. in alembico cæco per d. & noct. postea filtrentur per chartam emporeticam duplicem, ut clarissima F.
potio.

Præscriptum insuper est hoc nomine destillatum ex spleneticis, hepaticis & antiscorbuticis specificis, Essentia item antiscorbutica, hunc in modum:

℞. *Rad. Cichor.*
polypod. qu. ana ℥ii.
Acetos.
Scorzoner.
Fænicul.
Sarsaparill. ana ℥i.
Herb. fumar. Endiv.
Capill. ♀*is. Veronic.*
Meliss. scolopendr.
Epatic. nobil. c. flor.
ana Miß.

Flor.

Flor. Sambuc. genist. ana mß.
borrag. bugloss.
violar. ana p. ij.
Sem. cochlear.
nasturt. ana ʒiij.
fænicul. ʒii.
Cortic. rad. capp.
Fraxin. tamarisc. ana ʒvi.
Trochisc. d. Rhabarb.
d. rosis
d. cappar.
Eupator ana ℥ß.
Santal. omnium ana ʒiß.
subtiliss. pulverisat. affund.
succ. pomor. Borsdorff. ℔vi.
Cochlear. ℔iii.
Cichor. ℔ii.
Citri ℔i.
Aq. fumar. Cichor.
Veronic. ana ℔iii.
Meliss. ℔iß.

Mixta digerant. loco calido per d. & noct. postea destillentur.

S.

Aqua hypochondriaca Scorbutica.

* *
*

℞. *Chalyb. limatur. subtiliss.*
præp. ℥i.
Salis fraxini.
Tamarisc.
absinth.
veronic. ana ℈i.
affund.

Spirit. cochlear. ad eminent. trium digitor.

Stent in loco calido per triduum, agitenturque singulis diebus aliquoties. Colaturæ add.

Aq. nr. hypochondr. ℔iß.
Specier. trochis. d. rosis
d. rhabarb.
d. Eupator.
ana ʒii.
d. cappar. ʒiii.
Aloes succocitrin. ℥ß.
Myrrh. elect. ʒii.
Croc. oriental. ʒi.

Mixta digerant. in B. M. per d. vij. postea filtrentur per chartam emporeticam duplicem.

Commendatum quoque est serum lactis caprini cum succo fumar. cichor. cochlear. &c. alteratum, sed refragante Serenissima Regina, quod ventriculi offensam exindè metueret, quæ famem facili negotio præcaveri potuisset, usus ejus intermittendus fuit. Interea tamen succi illi probè depurati ex aq. destillatis appropriatis exhibiti.

Purgantia quoque per vices iterata, interdum sola, aliquando cum alterantibus mixta.

℞. *Rad. polypod. qu.*
Cichor. ana ʒvi.
Lapath. acut.
Liquirit. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
Tamarisc. ana ʒiii.

Herb. fumar. cichor.
Endiv. acetos. ana mß.
Scabios. ʒii.
Summit. lupul. ʒii.
Sem. 4. frig. maj. excort.
ana ʒi.
Passular. minor. ʒx.
Flor. 4. cordial. ana p. j.
Fol. sen. s. s. ʒvii.
Sem. fœnic. ʒiß.
Coq. in s. q. seri lact. caprin.
ad medietatem. Colatur.
℞. ℔iß. *Adde*
Succ. fumar. nasturt. aq.
Cochlear. ana ℥iß.

Mixta digerantur in B. M. per H. 24. postea filtrent.

Hoc decocto alvus blandè & citra molestiam viriumque jacturam aliquoties subducta est. Segnior interdum enemate ex emollientibus & laxantibus in lacte recenti coctis, addito saccharo Thomæo, sollicitata, fortioribus catharticis prorsus rejectis, cùm experientia constet, validioribus calidisque purgantibus scorbutum non parum exasperari.

Monitum præterea est sæpius, in omni morbo maximè virium habendam rationem, ac propterea non tantùm alimentis boni succi facilisque concoctionis utendum, sed & cordialibus & confortantibus totum corpus reficiendum, quo fine aquas analepticas, aliaque pretiosa obtulimus, sed à Regia Maj. repulsi vix tantum obtinuimus, ut aliquando aquam ex typhis cervorum & pulverem nostrum cordialem pretiosum delibaret:

℞. *Margarit. præp.* ʒiij.
Unicorn. veri ʒi.
Lapid. Bezoard. ℈ii.
Oss. d. Corde Cervi ℈iß.
Apic. Corn. cervin. absque
△. *præp.* ℈iiij.
Velleris aurei Weidneri ℈i.
Terantur in marmor. affus.
Spir. rub. idæi & rosar.
ana q. s.

F. quasi pasta, quæ exsiccetur & in pulverem redigatur.

Emulsionem tamen probatam promtiùs interdum sumere visa est:

℞. *Amygd. dulc. excortic.*
non rancid. ʒiii.
Sem. 4. frigid. maj. excort.
ana ʒi.
Aq. borrag.
bugloss. ana ℥iß.
è typhis cervor.
℥i.
M. F. Emulsio.
Add.
Margarit. orient. præp. ℈ii.
Spir. rub. idæi ℈i.
rosar. ℈ß.
M. D. in vitro.
S. Perlenmilch.

Si

Si quando vigiliæ urgerent, aliquid ſeminis papaveris albi adjectum eſt.

Et hæc quidem ratione affectûs hypochondriaci & ſcorbuti ordinata ſunt, intercedentibus tamen ſubinde certis dierum intervallis, quibus naturæ quies conceſſa nihilque medicaminis exhibitum.

Cæterum quod ulcus Rheumatoſum ſupra talum pedis dextri attinet, occluſionem & conſolidationem ejus non temerè tentandam duximus, quòd natura ex quadam diſpoſitione hæreditariâ jam longo tempore adſveverit humores noxios eò depellere & per hanc viam evacuare, quæ ſi intempeſtivius occluderetur, metuendum ne materia ad partes nobiliores regurgitans morbos pariat. Obſervatum enim eſt ulcera ejusmodi fluentia & diuturna vel ſuâ ſponte vel remediis conſolidata paulò poſt morbos periculoſos, nonnunquam mortem ipſam intuliſſe. Cautè itaque ut Chirurgus procederet, & à valdè refrigerantibus & repellentibus abſtineret; Contrà moderatè adſtringentia, ſiccantia, parumque refrigerantia applicaret, monuimus, ſimulque emplaſtrum de liquiritiâ Mindereri & illud Theophraſti ad ulcera fluentia commendavimus.

Ad ſcabiem pruriginoſam ab humore aduſto, acri, ſalſo, mordaci, & malignitate quadam ſcorbuticâ inquinato genitam, præter ſupra enumerata ad ſanguinis depurationem comparata remedia, ſudores quoque in laconico, ſed non niſi blando calore provocati, exhibitis granis aliquot lapidis Bezoar. ex aq. fumar. ſcabios. & typhis cervor. Interdum Rob. ſambuci in aq. flor. ſambuci ſolutum pro ſudoris elicio propinatum.

Uſurpati quoque inſeſſus ex herbis & radicibus convenientibus in aquâ dulci coctis, nonnuquam etiam ex lacte, quod fomenti loco quoque adhibitum.

Litus verò & unguenta quantumvis exquiſitisſimè comparata, neſcio quo metu aut perſvaſione omninò rejecta, niſi quod interdum mucilagines radic. althææ & ſem. cythomor. ad ardoris pruritûsque mitigationem S. Regina admitteret; Interdum ſucco lapathi acuti & flore lactis æquali pondere mixtis, vel unguento ex terebinthinâ Cypriâ vitello ooi. & flore lactis caprini temperato, uteretur, quanquam poſtremo hoc rariùs.

Nec cucurbitulæ & ſcarificationes intermiſſæ, quin & phlebotomia inſtituta, detracto ex venâ baſilicâ dextri brachii ſanguine aduſto, nigricante, & magnâ ex parte ſpu-

ſpumoſo, ad cujus depurationem & alterationem præmiſſâ leni evacuatione denuo ſucci ex fumaria, cichorio, cochleariâ, acetoſa, citro &c. ordinati, ita ut nihil eorum, quæ ad tollenda vel mitiganda hæc mala in artis poteſtate ſunt, intermiſſum fuerit, niſi quod Sereniſſimâ Regina renitente, intermitti opportuit. Plura ad Te corâm referet præſentium exhibitrix

Virgo Gynæcæi pars non minimiſſima noſtri,

Quæ actionibus & paſſionibus noſtris ſæpiuſculè interfuit. Tu ſi quid habes, quod moneas, quæſo pro amore inter nos mutuo & fraterno liberè id facias. Vale Scribo Sedini die XI. Martii Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XXIII.

De dolore in Hypochondrio ſiniſtro, gingivis ſanguinem fundentibus, oculorum ſcotomiâ, aliisque Symptomatibus.

Ad

DN. DANIELEM RASCHIUM, S. S. Theologiæ Studioſum.

SYmptomata quæ Te quandoque Surgent, Doctiſſime Juvenis, ab humoribus vitioſis & ſcorbuticis circa hypochondria cumulatis, quoties à cauſa aliqua ſeu interna, ſeu externa fermentantur, ſuboriri nullum eſt dubium.

Hos itaque evacuare convenit, poſtmodum labem viſceribus, lieni imprimis & vicinis partibus impreſſam emendare, ipſamque malignitatem ſcorbuticam expugnare.

Prius optimè fiet, ſi præmiſſâ viarum communium expiatione humores vitioſi debite præparentur, corpusque per ἐπίκρασιν blandè purgetur.

Commodum fuerit primò decoctum paſſularum in quo foliorum Senæ ℥iii. & ſatis 🜿ri ϶i ebullierint, aſſumere, poſtmodum tribus quatuorve diebus ſyrupo noſtro aperitivo cum aquâ antihypochondriacâ ſcorbuticâ diluto, uti, tandemque per intervalla Dia-Nermes meum ſolutivum pondere unius drachmæ ſub auroram deglutire.

Alterum expedietur uſu *Electuarii* antihypochondriaci chalybeati, cujus ſingulis matutinis delibabis quantum cultri latioris cuſpide ter capi poteſt, ſuperbibendo hauſtum vini abſinthites, quo facto, corpus deambulando paululum movebis, ciboque & potu uſque ad conſvetum prandii tempus abſtinebis.

Tertium

Tertium abſolvet eſſentia noſtra hypochondriaca ex aquâ antiſcorbuticâ ſcrupuli unius pondere ſæpius aſſumta.

Oculorum ſcotomiam abiget Euphraſia cum antiſcorbuticis mixta, additis quæ vaporum adſcenſum reprimunt.

Gingivis ſæpius affricabis linimentum ex Aquilegia, eluendo poſtmodum os & dentes vino rubello, in quo folia cochleariæ, naſturtii, & tantillum radicis armoraciæ teſſulatim inciſæ, macerata ſint.

Narium hæmorrhagiam præcavebis venæ ſectione ſive phlebotomiâ, ſi baſilica vel mediana ſiniſtri brachii tempore opportuno aperiatur, & ſanguis ad uncias circiter ſeptem, quod pondus optimè noverit Chirurgus, emanet.

Egregiè etiam revellit ſalvatellæ ſectio repetita, & cucurbitulæ primò ſcapulis, dein & lumbis appoſitæ.

Si quando largiùs inſtiterit, pulvis Stegnoticus Guttmanni goſſypio & albumine ovi exceptus naribus indatur, fronti autem & temporibus Epithemata refrigerantia & adſtringentia ex aquâ plantaginis & aceto roſaceo applicentur.

Adderem plura, ſed ob occaſionis præcipitantiam abrumpendum eſt. Vale.

Scribo occupatiſſimus. Colbergæ d. XXI. Martii Anno M. DC. LXI.

T. omni ſtudio & fide

B. Timæus.
V. G.

Medicamentorum deſcriptiones.

℞. *Syr. noſtr. aperitiv.* ℥iiij.
Aq. nr. antihypochondr.
ſcorbut. ℥viii
ſpir. ♀*ri* ʒi. *M.*

℞. *Diakerm. noſtr. ſolutiv.* ℥ß.
D. in fictili.

R. *Electuar. nr. antihypochond.*
Chalybeat. ℥iiii
antiſcorb. ℥ii
Conſerv. citri. ℥iß.
M. c. Syrupo multiberis q. s.

F. Electuarium.

R. *Conſerv. cochlear.*
naſturt. ana ℥ii
roſat. ℥iß
Pulv. Euphraſ. ℥ß
Sem. coriand. acet. præp. ʒii
Maſtich. ʒi
Syr. noſtr. ophthalm. q. s.
M. F. opiata.

℞. *Liniment. pro gingivis*
℥i
Spir. ♀*is gt. IX.*
M. D. in fictili.

EPISTOLA XXIV.

Ejusdem argumenti ad eundem.

VAletudinis tuæ incommoda, doctiſſime Juvenis, ab humoribus vitioſis circa hypochondria cumulatis & malignitate quadam ſcorbuticâ infectis, dependere, antea monui, nec miror morbi pertinaciam; Saturninum enim eſt hoc malum, & rarò ita penitus exſtirpatur, ut quandoque non repullulet, præſertim circa magnas temporum mutationes, quales vere & Autumno eveniunt: Quapropter runcinâ medicâ ſubindè reſecandum eſt. Commodum fuerit pro univerſali corporis evacuatione propediem aſſumere pulviſculum purgantem, quem mitto ex cereviſiâ calidâ, ſubſequente quatuor circiter horarum jejunio: Poſtero die abſterſionis loco bibatur hauſtus ſeri lactis caprini in quo folia aliquot cochleariæ recentis ebullierint tribus vel quatuor ante prandium horis.

Tertio aperiatur mediana brachii ſiniſtri ſubtrahendo ſanguinis circiter uncias ſex vel ſeptem. Ex hoc quovis manè delibetur Electuarium quantum latioris cultri cuſpide ter capi poteſt.

Oculis nihil convenientius eſt Euphraſiâ, quæ quocunq; modo ſumpta, mirificè viſui prodeſt. Mitto ejus pulverem oleo fœniculi ſtillatitio imprægnatum; de quo abſumpto prius electuario, ſingulis matutinis & veſpertinis capies quantum libuerit.

Gingivis tertio vel quarto quoque die affricabis paulum linimenti in hunc uſum præſcripti, ſeu manè ſeu ſerò id fiat perinde eſt. A prandio & cœnâ os colluendum vino rubello, in quo aliquid armoraciæ & Sinapi maceratum ſit.

Nuchæ dolorem leniet litus, ſi quoties opus fuerit muſculi cervicis & colli eodem inungantur calidè.

Speciale ſcorbuti antidotum, præter ſupra propoſita, erit cochlearia recens minutim inciſa, & ſeptimanatim bis vel ter cum pane & butyro comeſta, idque manè jejuno ventriculo: Poterit etiam ſyndoni vel linteo includi & in cereviſiâ vel vino ſuſpendi poſtmodumq; fortiter exprimi, & loco potûs ordinarii in prandio & cœnâ per dies pluſculos aſſumi, egregium malignitatis ſcorbuticæ remedium, efficacius tamen ſi addatur tantillum abſinthii, ut gratâ amaritie viſcera roboret, eorundemque oppilationes expediat.

Pilularum, ab Amico, uti ſcribis, tibi comunicatarum uſus, ob Mercurii admiſtionem mihi ſuſpectus eſt,

eſt, minuſque tutus videtur; Satiùs fuerit quandoq; pilulis de Succino Cratonis uti. Sunt enim capiti & oculis convenientiſſimæ, ſi undecim numero ſumantur veſperi ſub ingreſſum lecti ex quatuor vel quinq; cochlearibus vini Rhenani, ita tamen ut cæna præcedat frugalis ex cibis liquidis, non aſſis, ſed elixis: Differenda etiam earundem uſurpatio uſque dum reliqua medicamenta fuerint abſumta, poſtmodum ſingulis diebus Veneris undecim, ut dictum, deglutiendæ, non quod prærogativam aliquam habeat hæc dies, ſed ut certum intercedat temporis intervallum. Vale & præſcriptis rectè feliciterque utere. Scribo Colbergæ d. VII. Septembr. Anno M. DC. LXI.

℞. *Semin. Melon. excort.*
gr. v.
Reſin. Gialap. gr. viij
Miſceantur in mortario marmoreo exactiſſimè poſtea
add.
Cremor. ♀*i* ℈*i*
Miſc. denuo F. pulvis.

*
* *

R. *Elect. noſtr. Chalybeat*
℥*iiij*
Conſerv. fumar.
cochlear
naſturt. ana ℥*i*
Citri ℥*iß.*
Conſ. Alkerm. ℥ß
Condit. rad. Scorzoner.
Cichorij
ana ʒvi
Syrup. de fumariâ.
q. s. M. F. Electuarium.

*
* *

R. *Pulv. ſolior. & flor.*
Euphraſiæ ℥i
Ol. fænicul. gt. Xiij.
Sacch. roſat. tabulat
℥iß
M. F. pulvis
D. ad ſcatulam.

R. *Balſam. Peruviani*
℥ß
Eſſent. Succini
ʒvi
Miſc. exactiſſimè
D. in vitro
S. Sälblein zum Nacken.

*
* *

R. *Maſſæ. pilul. de*
ſuccino Cratonis
℈iiij
Ol. ſtill. nuc. Moſchat.
fænicul.
ana gt ij
Miſc. f. pilulæ
en quolibet ſcrupulo
No. XI.
Deaurentur fortiter
D. ad ſcatulam.
S. Solutæ de Succino.

Postliminiò monendum est ut absumto electuario Corpus denuo purgetur pulvisculo supra descripto.

EPISTOLA XXV.

De obstructione & tumore lienis, alvi constipatione & virium imbecillitate.

Pro Generoso & Strenuo

DN. FRIDERICO GVILIELMO von der Holtzen.

HOch-Edelgeborner/ Gestrenger/ Mannvester und Hochbenahmter/ Insonders hochgeehrter Herr/ dessen Leibes-Ungelegenheiten und Beschwerden/ habe ich mit Hertzlicher compassion vernommen/ und zwar so viel mehr/ weil ich vernehme daß einige Versäumnis sich dabey befunden/ in dem man vorgeben/ als wenn man allhier in Collberg gewesen und meines Rahts pflegen wollen/ mich aber nicht zu Hause gefunden/ da ich doch innerhalb 12. Wochen und länger nicht aus der Stadt kommen. Viel schädlicher ist noch gewesen/ daß man Leute adhibiret/ welche weder von der Kranckheit und deroselben Ursachen/ noch von der Medicin einige Wissenschafft haben/ wie solches dann aus zugeschicktem Schrifftlichen Bericht und beygefügten Recepten oder vielmehr decepten gar leicht könte dargethan werden/ wann ich nicht Bedencken trüge den Boten aufzuhalten/ insonderheit/ weil auch die Kranckheit womit mein Herr beleget keinen fernern Anstand leyden will. Zwar wäre zu wünschen/ man hätte einen ausführlichen Bericht von der Kranckheit/ deroselben Zufällen/ Beschaffenheit und Umständen eingeschicket/ damit man sich darnach hätte zu richten gehabt. Weil aber solches nicht geschehen/ habe ich mich deßfalls bey Zeigern dieses bester massen erkundiget/ und von demselben vernommen.

1. Daß der Miltzen sehr geschwollen.

2. Daß der Leib hart verstopffet.

3. Der Magen schwach und ohn appetit.

4. Das Hertze matt und Krafftloß.

Dem ersten ist nicht anders zu remediren/ als daß die Materie/ welche sich in dem mesenterio und Miltzen gehäuffet/ abgeführet werde. Dieses kan bey ietziger Beschaffenheit derer geschwächten Leibes-Kräfften durch starcke purgantia nicht geschehen/ sondern es muß der verschlossene und verharte Leib erstlich erweichet und eröffnet werden durch dienliche Clystier/ gestalt ich dann hierbey dazu gehörige species überschicke/ von diesen soll man nehmen eine gute Hand

Hand voll / thun sie in einen gläsirten Topff / giessen einen Stoff Bier darauff / lassen es kochen / bis etwa der dritte Theil eingesotten / seigen es durch ein reines Tüchlein / thun von der überschickten Clystier-Butter 2. Löffel voll darein / und lassen es nicht zu heiß auch nicht zu kalt / sondern fein warm beybringen: Hierzu dienet auch daß man den untersten Leib vom Nabel an alle Abend und Morgen mit der Clystir-Butter fein warm schmiere/und ein warmes Tuch darüber lege. Würde nun die Natur von sich selber alle Tage ein oder 2. mahl sich exoneriren / ist es gut / im fall aber nicht / müsten die Clystier repetiret und wiederholet werden. Wann die Clystir ihre operation gethan haben / muß man allezeit ein warmes Biersüpplein mit ein wenig Gartenkümmel und Butter zugerichtet ohne Brodt zu sich nehmen / um der besorglichen Blähungen willen; Durch diese Clystir wird die materie fein gelinde abgeführet und auch der anderer intention wegen Verstopffungen des Leibes ein Genügen geschehen / wozu dann auch die laxirende Pflaumen sehr dienlich / so man derselben etwa 6. oder 7. auffisset/und alsobald darauff von dem Safft darinnen sie liegen ein paar Löffel voll einnimmet/ und hernach 2. oder 3. Stunden darauff fastet / sind vor diesem meinem Hn. allezeit wolbekommen.

Zu Stärckung des blöden Magens und Wiederbringung des verlohrnen appetits ist eine Essenz verordnet / davon kan mein Herr bißweilen des Morgens 15. oder 18. Tröpflein in einem Süplein von halb Reinischen Wein und halb Rosenwasser zugerichtet / einnehmen: In das Süpplein soll man auch das gelbe von einem frischen Ey und ein wenig Saffran/Muscatblumen und Zucker thun / wie man sonst ein Wein-Süpplein zu machen pfleget. Diese Essenz ist auch dem Miltz sehr zuträglich.

Zu Stärckung des Hertzens und der Leibes-Kräffte ist eine confection und Hertzwässerlein verordnet/welche folgender Gestalt zugebrauchen: Nehmet von der Confection etwa einer Haselnuß groß/ thut sie in einen Silbernen Löffel giesset von dem Hertzwässerlein darauff / mischet es wol unter einander/ trincket es aus und nehmet alsobald von dem Hertzwässerlein noch ein oder 2. Löffel voll. Auch ist hiebey ein Heroisch-Krafftwässerlein/ davon soll man zum offtern ein wenig in einen Silbernen Löffel giessen/ ein Tüchlein darin naß machen / und daran riechen.

Hiebey müssen auch eusserliche Mittel adhibiret werden / und zwar vor die Geschwulst des Miltzens das verordnete Pflaster / davon soll man so viel nöhtig auff weiß Leder strei-

chen und überlegen / daß die gantze Geschwulst bedecket werde / alle 24. Stunden muß das Pflaster abgenommen/der Ort da es gelegen / mit einem warmen Tuch abgewischet/ das Pflaster renoviret und wieder auffgeleget werden.

Zum Magen ist ein Balsam verordnet / damit soll man den Magen Morgens und Abends fein warm schmieren / und ein Tuch oder geröstes Brodt darüber legen.

Ein mehres vor dißmal zuverordnen habe ich vor unnöhtig erachtet/ in Hoffnung wann diese Mittel recht und fleißig gebraucht werden/ vermittelst Göttlicher Verleihung erfreuliche Besserung erfolgen werde/welches ich dann von dem grundgütigem GOtt hiemit hertzlich wil gewünschet haben/ verbleibende.

Colberg. am 9. Novembr.
Anno 1661.

℞. *Herb. Malv. c. toto Mij*
parietar.
Violariæ
branc. ursin. ana Mj
Flor. chamæmel. Miij
Sambuci *Miß*
Summitat. anethi Mij
Rad. altheæ ℥is.
Sem. lini ʒx
carui
cumini
fænicul. ana ʒij
Bacc. lauri ℥i
Grosso modo incisa & conquassata.
D. ad chartam.

S. Species zu etlichen Clystiren

℞. *Unguent Clysmatic.*
℥vi
D. in fictili
S. Clystir-Butter.

℞. *Prun. nostr. laxativ No. Vv.*
Brodii eorundem ℥vi.
M. D. in vitro.
S. Laxirende Pflaumen.

℞. *Elix. nostr. splenet* ʒij
Essent Galang.
Zedoariæ
Citri ana ℈i
M. D. in vitro.
S. Essenz zum Miltzen und Magen.

℞. *Confect. Alkerm. Monspel.* ℥i.
De Hyacyntho ℥ß.
M. D. in vitro.
S. Confection

℞. *Aq. carbunculi*
Cerasor. nigr.
borragin.
rosar. optim. ana ℥i
Cinamom. ℥iiij
Spirit. Cerasor. nigr. ʒß
rubi Idæi
fragorum
rosarum ana gt Xv.

Rot.

Rotul. man. Christ. ℥ij
M. D. in vitro
S. Hertzwässerlein.

℞. *Aq. nostr. Heroic.* ℥ii
D. in vitro
S. Heroisch Krafftwasser

℞. *Aq. nostr. stomachal.* ℥iij
Cinamom. ℥iiij
Miræ Cytonior. ℥ß.
Spirit. ⊕*li gt. vij*
M. D. in vitro.
S. Magen-Wässerlein.

R. *Unguent. de pomis* ℥i
Ol. stillat. Caryophyll.
nuc. Moschat.
ana gt. vi.
lign. Rhodii gt vij
M. D. in vitro
S. Magen-Balsam.

R. *Empl. nr. splenet.* ℥iß
Gumm. Ammoniac.
solut. ℨvj
Empl. Diachyl. cum gummat.
℥ij
M. F. Magdaleon
D. in vesicâ
S. Pflaster zum Miltzen.

EPISTOLA XXVI.

De alvi duritie & constipatione.

Ad Virum quendam Illustrem.

Hoch-Edelgeborner Gnädiger Herr / Eur. Excellentz und Gnaden / sind meine gehorsame Dienste stets bevor. Als ich neulich von dem Herrn Obristen N. N. vernommen / daß Eur. Excell. und Gnaden offtermahls harte Leibes-verstopffungen empfinden / und zu wissen begehren ob die Ziegenmilch dawieder dienlich / und welcher Gestalt Sie müsse præpariret werden: Berichte ich hierauf unterdienstlich / daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Gestalt könne zubereitet und gebrauchet werden; Nehmet ein Nösel oder etwas mehr Ziegenmilch / welche erst frisch gemolcken ist / lasset Sie bey gelinden Kohlfeur auffsieden / drücket den Safft von einer frischen Citron darein / lasset es noch einmahl auffwallen / nehmet es vom Feur ab / und wann der Käse gerunnen / so seiget die Wattke durch ein reines Tüchlein / thut einen Löffel voll laxirenden Violen Syrup / welchen man in allen Apothecken haben kan / darunter und trincket es des Morgens nüchtern fein warm aus / fastet darauff etwa vier Stunden / und repetiret solches hernach so offt es nöthig / dieses erweichet und eröffnet den verschlossenen Leib fein gelinde / und schwächet nicht die Natur wie andre purgantia thun: Es muß aber im Anfang etliche Tage nach einander wiederholet werden / und so es das

erste mahl keinen effect thut / kan man zum andern mahl des laxirenden Violen Safftes 2. Löffel voll darunter mischen / sonsten würde auch nicht undienlich seyn / daß man die Ziegenwattke etliche Tage nach einander ohne den Syrup des Morgens nüchtern gebrauchte / und derselben einen ziemlichen grossen Becher voll austrincke / iedoch daß man wegen besorglicher Blähung und Winde ein wenig Aniß oder Fenchel-Confect bald darauff esse.

Will man aber die Ziegenmilch an sich selber gebrauchen / kan man ein wenig der mittelsten Rinde von Flieder oder Holunder darinnen auffsieden lassen / durch ein Tüchlein seigen / ein wenig Zucker darein thun / und des Morgens nüchtern / fein warm austrincken.

Sonst dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit ein gutes Gärst- oder Habergrütz Süplein mit kleinen Rosienen und Butter zugerichtet / oder ein Fleisch-Süplein / oder etwas von gekochten Pflaumen / Aepffeln / Prunellen / und dergleichen zu sich nehme; Insonderheit ist hierzu der laxirende RosinWein sehr dienlich / so man dessen ein Becherlein voll etwa eine Stunde vor dem Abendessen austrincket / wie er zu præpariren / ist auff beygefügten Recept verzeichnet.

Demnach ich auch aus E. Excellentz und Gnaden Schreiben ersehen / daß sie ein sonderliches experiment vor den Krebs-Schaden haben / ist mein unterdienstliches Bitten E. Excell. und Gn. mit dessen communication mir zu wilfahren großgünstig belieben wollen / verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder besten Vermögens / und thue hiemit E. Excell. und Gn. der hohen Obacht GOttes / treulichst empfehlen / verbleibende.

Colberg am 29.
Jan. Ao. 1663.

E. Excellentz und Gnaden
gehorsamer treuer
Diener
Baldassar Timæus
Von Güldenklee.

Vinum Passulatum
Laxativum.

℞. *Passul. minor.*
majorum ana ℥iii
Fol. sen. SS. ℥j
Cinamom. acutiss. ʒiii
Contundantur in mortario ut fiant quasi pasta, affund.

Vini Rhenani optim. ℔iiij.

Stent in infusione per diem & noctem.

Colatura exprimatur & filtretur per chartam emporeticam.

serv.

Servetur in Vitro ad usum.

S. Laxirender Rosienen-Wein.

Wol-Edler / Großachtbahrer und Hocherfahrner Insonders hochgeehrter Herr Doctor.

MEines hochgeehrten Herrn Doctors Schreiben aus Colberg den 29. T. passato habe zu recht erhalten / und den Bericht / wie nehmlich die Ziegenmilch vor die eröffnüs Erweichung des Leibes præpariret werden muß / daraus verlesen / nechst diesem geschicht auch Meldung eines Recepts / wie der Rosienen-Wein müsse zugerichtet werden / so beygeschlossen seyn solte / ich aber solches im Schreiben nicht gefunden: Wann ich nun gern solche Beschreibung zu haben begehrte / als habe meinem hochgeehrten Herrn Doctor hiemit zum Dienstfreundlichen auch ersuchen wollen dieselbe mir zu communiciren und ehestes zu überschicken. Was anlanget die von mir begehrte Medicin wieder den Krebs / berichte meinem Herrn Doctor, daß ich eine Tincturam aus dem Mercurio Antimonii habe / welche universal gegen alle Kranckheiten / so ihren Ursprung aus vergifftetem Geblüt hernehmen / ich habe selber dieselbe gebrauchet zu meinem Schenckel / daran mir viel Geschwüre seyn auffgebrochen gewesen / und das Geblüt nicht wie Tropffen / sondern wie Leim ist heraus gezogen worden. Nachdem ich aber diese Tincturam gebrauchet / ist der Leib gereiniget / also daß ich keine Anfechtung mehr davon habe. Mit eben derselben Tincturâ habe ich auch allhie einen meiner Unterthanen von der Wassersucht curiret / derselbe ist auff seinem gantzen Leibe geschwollen gewesen so dick wie ein Faß / also daß man keine Knochen mehr an ihm hat erkennen können / er ist aber in sechs Wochen curiret / daß er wieder auff seine Arbeit gehet / wie ingleichen ist mit dieser Tinctura ein guter Freund von den Frantzosen curiret worden. Wann hievon dem Hn. Doctor beliebet / wil ich dieselbe gern mittheilen / allein ihm beliebe auch mir Gelegenheit / wie ich sie sicher übermachen kan / vorzuschlagen. Diese Tinctura ist gelinde / verursachet keine Stuelgänge / sondern verrichtet ihre Wirckungen allein durch die Urin und Speichel des Mundes / man muß sich doch dabey fein warm halten und die Lufft meiden. Womit ich verbleibe rc. rc.

EPISTOLA XXVII.

De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis.

D. BALDASSARI TIMAEO V.G.

N N.

SIc est omnino uti censes, Clarissime & Amplissime Domine, Epatis vel potiùs lienis vitium est, quod maculis istis proditur, nec deleri hæ poterunt, nisi istud curetur. Quam vellem igitur ut in vicino prædio meo huic rei vacare atque ope tuâ frui possem! Sed filiolæ morbus & alia pedem domo efferre prohibent: Veniam tamen quamprimum licebit per domestica ista & aliunde objecta impedimenta. Interea ne planè mihi pereat hoc anni & mensis tempus curationi opportunissimum, ut, quæ profutura censes, præscribere & transmittere velis etiam atq; etiam peto. Decrescit in præsenti Luna & crescit forsan quod ex primordiis & vicibus quas experti sum9, tempestatis, conjicimus calor æstivus. Manum tempori injiciendam, si quicquam aliud, fugienti, probè nosti, cum aut reparari aut æquè opportunum sperari non possit. Accedit, quòd nunc otio aliquo fruar, quod fallor an turbæ quædam subsequentur brevi. De filiolâ gratias ago maximas, pro consilio, Deus hoc ipsi salutare reddat! Fecimus hoc manè initium curæ & ad præscriptum tuum pergemus. Vale Excellentiss. Domine, & sic habe, me semper fore

T. Amplißime Vir

studiosissimum.

Magnifico & Generoso Domino.

N.N.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

GEnerose & Nobilissime Vir, Mœcenas suspiciende. Equidem ob affectûs, quo Magnificentia Tua affligitur, contumaciam optassem paucis saltem diebus curationi apud nos vel in viciniâ vacare potuisset. Ægrè enim & difficulter in absentiâ curantur morbi, nonnunquam & prescripta parum dextrè administrantur, quanquam postremum hic minus metuam. Cùm tamen à negotiis suis vel potiùs aliorum, sive publicis tantum otii impetrare M.T. nequeat, nolui desideriis ejus ulteriùs deesse nec opportunissimi temporis commoditatem negligere, quin potius salutaria quædam tàm ad averruncandũ pertinax illud hypochondriorum malum, quàm ad efflorescentes maculas facientia, remedia unà cum utendi modô, lingua vernacula, ne propter terminos quosdam technicos error fortè committeretur, consignato, transmittere, Deum precatus medicationi nostræ clementer benedicat & M.T. bonæ valetudini restitutam diutissime incolumem, validamque

que præstet. Scribo inter flores Hortolini mei d. 4. Maji Anno M. DC. LIII.

I. Erstlich kan der Herr Hauptmann das eröffnende weisse Pülverlein etwa eine Stunde ante frugalem cœnam um 4. oder fünff Uhr nach Mittage in ein wenig warm Bier mit etwas Butter zugericht/ doch ohne Brodt/ einnehmen / keine harte Speisen darauff geniessen/und sich etwas zeitig zur Ruhe begeben.

II. Des folgenden Morgens kan der Hr. Hauptman das purgirende Träncklein erstlich wol umbrühren lassen/giessen es in ein Becherlein / setzen es in heiß Wasser/ daß es warm werde / rühren es wieder umb und trincken es aus auff einmahl / fasten darauff vier Stunden / enthalten sich des Schlaffs bis Nachmittag und essen keine harte saure oder fette Speisen.

III. Wann solches geschehen kan des folgenden oder dritten Tages die median am lincken Arm geöfnet und ein wenig Blut gelassen werden.

IV. Nach diesem wird der Herr Hauptmann alle Morgen nüchtern von dem Blutreinigenden Syrup vier Löffel voll in einem Becher voll Ziegenwadke einnehmen / im Bette eine Stunde lang nach seiner Gelegenheit ruhen / hernach auffstehen/ sich deambulando, equitando &c. ein wenig bewegen und bis zur Ordinar-Mittags-Mahlzeit fasten. Dieses soll alle Tage fleißig continuiret werden / so lange bis das Säfftlein oder Syrup gantz verbrauchet ist/ und damit es keine nauseam excitire/ kan man den Syrup erstlich allein einnehmen und dann die Wädke alsbald nachtrincken/ auch ist besser daß man die Wädke warm und nicht kalt trincke und zwar in ziemlicher Quantität / damit es desto besser per venas & universum corpus möge distribuiret werden/ über das muß das serum lactis caprini oder Ziegenwädke nicht mit Laff / sondern mit ein wenig Wein-Eßig oder sauren Citronen Safft præpariret und gelabet werden/ etwa auff folgende Weise: Nehmet einen Topff voll Ziegenmilch / welche erst frisch gemolcken ist / lasset sie auffsieden / und wann sie in vollem sieden ist / so giesset 1. 2. oder 3. Löffel voll nach dem der Milch wenig oder viel ist / guten Wein Eßig darunter. Wann es gelabet und der Käse geronnen/ so säuget die Wädke durch ein reines Tüchlein / und trincket Sie bald / weil Sie noch warm ist / und damit Sie dem Magen nicht schade auch keine flatûs excitire/ so esset von denen verordneten Küchlein alsobald darauff 4. oder 5. Stücke. Dieses ist zwar etwas mühsam / aber in affectu hypochondriaco & splenetico ein köstliches remedium.

V. Wann nun dieser Syrup itzt beschriebener Massen mit dem Sero lactis caprini gantz wird verbraucht seyn / wolle der Herr Hauptmann bald hernach die verordneten Pillen/derer 9. an der Zahl sind/ des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen / vier Stunden darauff fasten / und sich halten/ wie articulo secundo verzeichnet.

VI. Hierauff kan der Hr. Hauptmann einen oder zwey Tage ruhen/ und nichts gebrauchen / hernach aber etliche mahl in laconico oder Schweißkasten schwitzen folgender Gestalt: Des Morgends etwa um 6. oder sieben Uhr / wolle der Herr Hauptmann von dem zugerichteten Erdrauch-Zucker drey grosse Messerspitzen voll auffessen und alsobald von dem Schweiß-Wässerlein 5. oder 6. Löffel voll nachtrincken/ eine halbe Stunde im Bette liegen bleiben/ hernach sich in den warmen Schweißkasten begeben und darinn eine halbe oder gantze Stunde pro tolerantiâ virium schwitzen/ folgends mit dem verordneten Sälblein sich allenthalben da die maculæ seyn / schmieren / mit der Hand wol einreiben / noch ein wenig im Schweißkasten verharren / und dann mit warmen Wasser und weitzenen Kleyen sich abwaschen / dieses kan um den andern dritten oder vierdten Tag repetiret und so lange continuiret werden biß sich die maculæ verliehren. Auch darff sich der Herr Hauptmann cœlo sereno nicht innen halten sondern kan wol ausgehen und seiner Geschäffte abwarten / nur daß eine gesunde und mäßige diæt dabey gehalten werde / worinnen sich der Herr Hauptmann wol wird zu guberniren wissen.

VII. Sonsten wird der Herr Hauptmann alle Abend / insonderheit so lange das Serum lactis caprini gebrauchet wird / von den verordneten Miltz- und Schorbuckswässerlein 3. Löffel voll einnehmen und nichts anders darauff trincken / sondern sich damit zur Ruhe begeben.

Der allgütige GOtt wolle diese Mittel zu erfreulichem effect und guter beständiger Gesundheit gereichen lassen um Christi willen.

P. S. Von dem verordneten Spiritu kan der Herr Hauptmann einen halben Löffel voll unter Rhein- oder Landwein vermischt bey der Mahlzeit austrincken. Ist kein Wein verhanden / mag man einen Becher Bier hierzu gebrauchen.

Descriptiones medicamentorum.

℞. *Cremor. ♀ri ℈ii.*
Sal. fraxin. gr. vij.
M. F. pulvis *D.* in capsulâ.
S. Eröffnendes Pülverlein.

R. De-

R. *Decoct.nr. laxat.* ℥iiß
Pulv.gialap. tinct.gr. IX.
M. D. in fictili.
S. Purgierendes Tråncklein.

* * *

R. *Syr.nostr. aperitivi* ℥vi
ex succis antiscorb.
Depurat. ℥iiij
de fumar. ℥iij
Syr. d.cortic.citr. ℥ij
Spir. Salis. gtt XXV.
M. D. in fictili.
S. Syrup.

* * *

R. *Specier. arom. ros.* ℈iiij
Diarrhod.
Diatr. santal. ana ℈ij
Conf. alkerm. ʒi.
Sacchar. albiss. in aq.
Cinam.solut. ℥iij
M. F. s. a. rotulæ
Asperg. ol. citri. gtt. XI.
D. ad Scatulam.
S. Kůchlein.

* * *

℞. *Aq. nr. antiscorb. ex*
Succis ℥vi.
Splenet. ℥ij.
Aq. cinam. c. flor. borrag.
Destillat. ℥iß.
Spirit. rubi Idæi ʒii.
Rot. man. Christi ʒiß
M. S. Miltz-und Scharbocks-Wåsserlein.

℞. *Spir. cochlear.* ℥iß.
nasturt. ℥j.
Ceras. nigr. ℥ß
rubi Idæi ʒij
M. D. in vitro.
S. Spiritus.

* * *

℞. *Extract. panchymag.*
Crollii ℈i
Resin.gialap.gr. vij
Ol. stillat. citri gtt. ii.
M. F. pilulæ No. IX. deaurent. forti-ter d. in pixide ligneâ.
S. Extract-Pillen.

* * *

℞. *Conser. fumar.* ℥iiii
cochlear.
nasturt. ana ℥ß.
Condit. rad. Enul. ℥j.
Pulv. nr. Diaphoret. ʒii
Syrup. d. fumar. q. s.
M. F. Electuarium
S. Zugerichter Erdrauch-Zucker.

℞. *Aq. fumar.* ℥viii.
Carduiben.
Scabios. ana ℥iiij
bezoardic. nr. ℥ii
Mixtur. simpl. ʒij
M. D. in vitro
S. Schweißlöcherlein.

* * *

℞. *Pulv. Sinapi subtiliss.*
℥iiiß.
Ol. amygdal. amar. ℥ß.
Succi citri acidi q. s.

M. F. Unguentum.
D. in fictili
S. Sälblein.

EPISTOLA XXVIII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Fratri unico
CHRISTIANUS TIMAEUS, von Güldenklee.
Salutem & Amorem.

QUestus circa æquinoctium vernum labentis anni de ventris torminibus Camerarius noster Schröderus nullis adhibitis remediis per ſubſequentem æſtatem meliùs habuit; Sub ingruentis autumni primordia recruduêre dolores ſed per intervalla: Nunc fermè ſine intermiſſione affligunt. Ex ſiniſtro hypochondrio progresſum ait malum ad regionem ventriculi & conſequenter ad univerſum abdomen, quod ipſum nunc tumet & durum eſt. Vomit interdum, ſed leviter cum aliquali tamen juvamento. Adeſt pectoris anguſtia & reſpiratio difficilis, membrorum omnium laſſitudo, in pedibus maculæ effloreſcunt, gingivæ putrent & ſanguinem fundunt, urinæ redduntur turbidæ cum ſedimento farinæ laterũ non abſimili &c. Tu quid hic factu neceſſarium & ſalutare putes, quæſumus ediſſere, & ex pharmacopolio veſtro transmitte, ſi quid noſtro deeſſe noveris; Scis autem deeſſe plurima. Vale & gratæ mentis conteſtationem ab Ægro noſtro, me ſponſore, exſpecta. Dab. Treptoæ d. XIII. Decembr. Anni M.DC.XLVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V.G.
Fratri unico,
BALDASSAR TIMAEUS V.G.
S. P. D.

CAmerarium veſtrum affectione hypochondriacâ & Scorbuto laborare perſvaſum mihi habeo, colluvie ſeroſâ, feculentâ ſcorbuticâ ventrem infimum occupante, diſtendente & in tumorem quendam elevante, unde neceſſarium videtur ſentinam hanc exhaurire, malignitati reſiſtere & viſcera roborare.

Intentionibus his ut ſpero, ſatisfacies ſequentibus remediis:

Primò exhibe minorativum ex decocto folior. Senæ & cremore ♀ri.

Hinc ſeptem diebus continuis porrige ſingulis matutinis uncias quatuor vel quinque apozematis noſtri aperitivi antiſcorbutici, cujus hæc eſt compoſitio:

℞. *Rad. cichor.* ℥vi.
polypod. querni.

fœni-

fœnicul. ana ℥ß.
Calam. aromat. Irid. ana ʒiii
Herb. Chamædr. fumar.
chelidon. c. toto
absinth. hyssop. ana M ß.
Flor. epat. nobil. genist.
borrag. bugloss.
rosar. ana p. 1.
Sem. nasturt. aquat. ʒiij
citri, napi, fœnic. ana ʒiß
Cort. fraxin. ℥v. *Sambuc.* ʒiii
Passul. minor. ℥ii.

Incisa & conquass. coqv. ex s. q. aq. simpl. puriss.

℞. *Colatur. c. album. ovi clarificat.* ℔iß. *adde succi cochlear. recent. express.* ℥iiii *citr.* ℥ii.
Syr. d. fumar. ℥iii
acetosi nr. simpl. ℥j.

Mixta colentur per chartam emporeticam.

Statim ubi hauserit hoc decoctum æger, super comedat amygdalas amaras quinque vel septem: Habent enim insignem vim aperiendi.

Postquam septies assumserit hanc medicinã, elective purgetur corpꝰ pulvere nostro solutivo vel extracto panchymagogo Crollii. Si non remiserit morbus ejusque symptomata, iteretur apozema aperiens & purgatio, utq; malignitati scorbuticæ magis resistatur, singulis diebus hora unâ ante cœnam frugalem delibet patiens electuarium nostrum antiscorbuticum; Cubitum vero iturus cochlearia tria vel quatuor sequentis mixturæ assumat:

℞. *Aq. nr. ex succis antiscorbut. destill.* ℥vij
splenet. nr. ℥iii
cinam. c. florib.
borrag. absque vino destillat. ℥ii.
Spir. cochlear. nasturt. ana ʒii. *M.*

Abdomini applicetur emplastrum Juniperinum. Gingivæ fricentur linimento ex aquilegiâ. Contra pectoris angustiam exhibeatur aqua nostra pneumatica cum antiscorbuticis mixta. Cœterùm & convenientem victûs rationem, tuo ductu, observet æger eventumque felicem à Deo exoret, quem & ipse toto corde precor. Vale, scribo Colbergæ d. XIV. Dec. Anni M.DC.XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Scorbuto.

VIRO
Nobilissimo & Excellentissimo,
DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Poliatro Colbergensi celeberrimo.

CHRI-

CHRISTOPHORUS OTTO OESLERUS.

S. P. D.

EXcellentissime Dn. Doctor, Amice & Adfinis multum honorande; Ratio, quæ post debitam ac promptam officiorum meorum oblationem ad scribendum me compulerit, hæc potissima est: Cùm elapsis tribus mensibus Sedino Gryphswaldum ad ordinariæ medicæ professionis & physicatûs ejusdem civitatis functionem accersitus & institutus in praxi iterum atq; iterum observaverim omnes affectûs, quotquot inter cives nostros hactenus curandi mihi obtigerunt, Scorbutum sibi comitem adsciscere vel tandem in eundem terminari. Qui quidem affectus tum ob loci situationem ad oras Balthici maris, tum ob hominum istorum tenacitatem & improbum sex rerum non naturalium usum civibus nostris familiaris evadit. Inter graviora autem symptomata quæ curationem ad se trahunt, vel eandem difficiliorem reddunt, præter achores, stomacacen, sputum sangvinis, membrorum lassitudines, totius summam emaciationem, pustularum & macularum eruptiones, & alia innumera mala, hæc potissimum negotium faciunt, scilicet dolores colici insignes & quidem nocturni, maxima alvi constipatio, incendium internum circa mesenterium cum siti ingenti, & extremorum horrore. Adhibui præter appropriata tam ex Galenicis quàm Chymicis modò refrigerantia, modò calefacientia, modò ad Sennerti nostri mentem in lib. de scorbut. symptom. corrigend. cap. 7. & cap. de dolore colico scorbutico emollentia deobstruentia &c. sed cum tardo & aliquando non satis optato successu. Legi & D. Horstium de scorbuto, sed perinde omnia attentata sunt. Ad hæc mirandum Rhabarb. ℥i. me sæpiùs plus præstitisse, quàm diagridii ℈ß. An illud humorem illum scorbuticum blandâ suâ vi vel occulto modo quodam alliciat, hoc verò per calorem igneum ferociorem reddat? Certum est, quod calorem quasi febrilem in toto post se relinquat! Cùm ergò noverim eundem affectum ob situm illius urbis ac victûs rationem apud vos pariter grassari, etsi non ita graviter forsan ac hic, T. E. per conjunctionem & amicitiam nostram, quàm obnixè rogatam volo, ut si quid probi medicamenti vel modum exhibendi in appropriatis quibusdam per longam experientiam

observaverit, id mihi haud gravatus communicare velit, si quid ego salutaris auxilii per occasionem deprehenderim, id vicissim T. E. promptissimè sacrificatum atque sui judicii dexteritati commendatum volo.

Præterea intellexi Pharmacopœum vestrum Dn. Laurentium Trederum vitæ suæ curriculum nuper absolvisse, ex cujus infelici casu officina vestra forsan genuino Provisore destituitur. Dum autem præsens Juvenis Dn. Andreas Homborgius natione Brunsvvicensis aliàs ad vos transire & ibi pro data occasione commorari ad tempus constituerit. Igitur T. E. hunc virum tanquam mihi notissimum, ac familiarissimum, qui in arte pharmaceutica sanè peritissimus est, ut T.E. huic similem haut facilè inveniat, quàm maximè recommendatum volo, obnixè rogans, ut si quæ officia in præficiendo eum, officinæ vestræ vel in promovendo ad majora in hunc conferre potuerit, ea haut prætermittat: Cuncta in me ipsum collata fore scias, & ipse itidem pro viribus ac animo officioso talia remunerabit. Compromitto me vicissim ad T.E. mandata ut promptisimum ita lubentissimum.

Vale cum dulcissima
Conjuge &
fave.

Excellentiss. & Clarissimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO OTTONI OESLERO,
In Academiâ Gryphisvvaldensi Medicinarum Professori Publico & Poliatro ibidem dignissimo.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

EXcellentissime & Clarissime Vir, Adfinis & Amice observande, Primitias literarum tuarum rectè accepi plenas humanitatis & benevolentiæ, eoque nomine dignas quæ amoris reciproci osculo libentur. Gratum verò erat inter cetera intelligere, Te non solum doctæ urbis Medicum, verùm etiam Doctorem sive Professorem audire, ac proinde geminum honorem ex animo Tibi gratulor, Deum veneratus, personam hanc incremento Academiæ, civium Salute, Tua fama & usu diu incolumis & decorè sustineas. Cæterùm de Scorbuto maris Baltici accolis endemio, quæ ad me refers eadem in praxi, quam duodenis plus annis hîc exerceo, sæpius mihi observare licuit; Solet infelix hoc lolium omnibus ferè morborũ seminibus sese implicare, ut in his quidem oris rarò morbum aliquẽ reperias sine hoc: Neq; id mirum

rum; Scimus Furiarum hanc quartam ex victu crasso, corrupto, tanquã ex antro Trophonio prodire; delectari aëre aquilonio, frigido, impuro, crasso, salsuginoso &c. Locis gaudere paludosis, lacustrib9, uliginosis, maritimis, humidis &c. Quæ omnia quantum apud nos & totum septentrionale collimitium vigeant, nemo est, qui ignoret, quãquam sævitiam suam alibi magis, alibi minus exserant. De Belgio scribit Ronssæus, multò graviùs & frequentiùs scorbuto affici ilios, qui Alemariã, Amsterodamum & vicina loca inhabitant, quã qui aut Goudæ aut Roterodami degunt, quamvis eodẽ victu utantur. Idem in Pomerania nostra observare licet. Videm9 enim eos qui Stralsundum, Gryphiswaldum, Colbergã, Caminum &c. incolunt, frequentiùs & duriùs hoc malo tentari, ac eos, qui Sedini, Stargardię, Cöslini &c. Lares tenẽt, haud aliâ de causâ, quam quòd hæc locis editioribus ac aridis, illa uliginosis, palustrib9, & mari magis vicinis sita sunt, unde & aquarum impuritas, & salsugo intẽsior, quod vitium ego quidem non inter postremas scorbuti causas referẽdũ puto, cùm & nulla re copiosi9 in victu utamur ac aquis, quæ si vitiosæ sint s. crudæ bibantur, sive cum tritico vel hordeo & aliis in modum cerevisiæ coquantur, aut cum cibis & juribus assumantur, magnam in producendis variis morbis, maxime scorbuto vim habent, ut ex Hippoc. lib. de aëre, aquis & locis c. 3. manifestum est. Quod autem curationem morbi hujus gravissimi, quem verè Proteo formas sese vertenti in omnes assimilaveris, attinet, equidẽ desideriis tuis ægrè satisfecero: Nova quippè & singularia frustra à me expectas; Quæ verò usu hacten9 cõprobata habeo exiguæ lãcis sunt, & ut promam, ferè hujus farraginis:

I. Medicationis auspicium minus commodè, quod multis solenẽ est, à præparantibus fieri; Sed rectiùs lene aliquod medicamentum primas vias evacuans præmitti ne humor ventriculo extorumq; mæandris infarctus subsequuturæ διαχωρήσει reluctetur aut cum aperientibus in venas rapiatur.

II. Præparantia vulgaria ex aperientibus & attenuantibus frustra exhiberi, nisi jungantur, quæ specifica vi humoris scorbutici malignitatem corrigere valent.

III. Purgantia fortiora hoc morbo affectis semper esse noxia, quandoq; exitiosa: Constat enim multiplici experientia scorbutum iis non parum exasperari, adeò ut nonnulli vehementiorũ purgantium usu in præsentissimum discrimen & vitæ periculum conjecti sint; Unde non mirum Rhabarbarum majori commodo, uti Te observasse scribis, exhiberi, ac Diagridium. Nosti enim quam vehemens & noxium sit medicamentum, præsertim, si quis eo

ſolo utatur, cùm interdum ſtimuli loco aliis mitioribus paucorum granorum pondere addi tantum debeat. Neq; novum eſt in quibusdam affectionibus blandè purgantia plus vitioſi humoris educere, quàm validiſſima quæquam. Exemplum hujus rei verè notabile habet inſignis ille Anatomicus Adrianus Spigelius in tractatu de febri ſemitertiana lib. 4. c. 13. Multos, inquit, novi, in Germania & Pannonia qui ex præſcripto familiarium Medicorum aſſumebant valdè purgantia medicamenta, & ut medicamenta ſuo officio fungerentur, in duplici, ut appellant, imò quandoq; triplici doſi. Hos tandem ego accerſitus, nõ ſine omnium, qui tunc aderant, admiratione ſimplici apozemate vel Diapruno ſolutivo cum manna copioſiſſimè purgabam.

Cauſſam citato loco addit, quæ ibidem videri poteſt. Quapropter mihi quidem tutiùs ſemper viſum eſt, putridæ colluviei ſentinã ſenſim & per epicraſin exhaurire & benignioribꝰ catharticis ſæpius iteratis Augiæ hoc ſtabulum repurgare, quã uno impetu totã Camerinã movere ægrumq; in præcipitia ducere.

IV. Antiſcorbutica pleraq;, imprimis ex vegetabiliũ penu deſumpta, exigui eſſe uſus, ſi vulgari modo decoquãtur aut exſiccẽtur. Certum enim eſt, omnẽ eorum vim & poteſtatem in ſale volatili deliteſcere, qui ab igne facillimè diſſipatur, aut cum humido in exſiccatione evaneſcit. Quare ſatius eſt, uti plantis recentibus earumq; ſuccis & conſervis, infuſis item & deſtillatis nec non ſpiritibus per fermentationem & deſtillationem à plantis artificioſè elicitis. Hæc enim omnia ſalis volatici integrâ poſſeſſione gaudent & verum luis ſcorbuticæ eradicativum dici merentur; Reliqua eodem ſpoliata nullarum ſunt virium.

V. Alterantia nimis calida interdum magnam ſcorbuticis inferre noxam, præſertim ſi bilis luxuriat; Quo in caſu antiſcorbutica per ſe acria & calida admixtis frigidis, ut cichorio, endiviâ, acetoſellâ, ſucco citri, berberum ribium &c. temperanda, vel cum ſero lactis exhibenda.

VI. Sudorifera in hoc malo eliminãdo maximi momenti eſſe, modò cautè adhibeantur, nec, uti dictum, calidis malum exaſperetur aut vehemẽtiori ſudoris elicio vires dejiciantur. Nõ inconveniens erit, ſumptis in aurorâ Diaphoreticis ægrum ex intervallo electuario aliquo refrigerante & roborante reficere, aut conveniente jolabio uti, ſi præſertim ſitis urgeat. Commodius autem in laconico l. tina undiq; contectâ exſerto capite ſudores provocantur, quã in lecto; Sic enim nec vires debilitantur adeò & pleniùs quicquid excrementitii humoris in corpore reſedit, exſugitur, adeò, ut

 ejus-

ejusmodi ſudationibus quandoque plus proficiatur, quàm purgatione & phlebotomiâ. Symptomata, quorum E.T. mentionem facit, quoties urgent iisdem medicamentis demulcere ſoleo, quibꝰ alias mitigantur, admixtis ſubindè quæ peculiari proprietate ſcorbuto adverſantur.

In Colicis doloribus, qui ſub noctem ideò plerumq; ingraveſcunt, quod eo tempore humor melancholicus moveri ſoleat, felici ſucceſſu utor enemate blando ex emollientibus & humectantibus addito unguento clyſmatico Reuſneri (quod habet in libro de ſcorbuto exercit. 7) & ſale nitri. Interdum ex lacte & ſaccharo rubeo cum butyro recenti & albo Græco.

Ventrem inungo oleo cyclaminis cujꝰ meminit Adrianus Spigelius in tractatu de febri ſemitert. lib. 4. c. 13. vel oleo chamæmelino, amygdalino, anethino &c. additis aliquot guttulis de oleo deſtillato baccarũ Juniperi, carui, cumini &c. & eſſentiâ croci, umbilico inſtillare ſoleo oleũ myrrhæ. Interdum cataplaſma applico ex parietariȩ & naſturtii foliis cum cœpâ cocta addito oleo Scorpionum; l. omentum vervecis oleo calido imbutũ. Si his dolor non miteſcit, præmiſſo clyſtere ad inſeſſus confugio, quos ego pro certiſſimo auxilio habeo: Parantur ex aquâ fluviali calefacta & alteratâ radicibus althææ, lilior. albor. Florib. chamæmeli, meliloti, Sãbuci, foliis malvæ, parietariæ, violariæ, trifolii pratenſis, naſturtii aquatici, beccabungæ & ſimilibus.

Sedeat patiens in labro vel ſemicupio, quod in ſe tantum aquæ contineat, ut ad ſedentis pectꝰ uſq; pertingat. Ex internis probatur oleum amygdalarum dulcium recens ex jure pulli pondere ℥iß. cum mannæ puriſſimæ ℥i. ſumptum.

Electuarium anticolicum Spigelii, pulvis ejusdem ex æqualibus partibus ſeminis cymini, carui, (quibus ego ſemen naſturtii aquatici addo) & ſalis nitri pondere unius aurei è jure carnis hauſtus. Item aqua carminativa Dorncreilii cum aquis antiſcorbuticis mixta. Tinctura corticum aurantiorum cum aquâ carduiben. & cochleariæ exhibita.

Sedato dolore corpus per epicraſin convenientibus medicamentis quæ agaricum & ſenam recipiunt blandè expurgare ſoleo, non neglectis alterantibus & roborantibꝰ, quæ hic maximè ſunt neceſſaria. Alvi ſegnitiẽ, quæ plerumq; à ſiccitate inteſtinorum & fœcum duritie provenit, corrigent cibi alvũ lubricantes, quales ſunt jus pulli pingue, butyrũ cum ſaccharo ſumtum ex cereviſiâ calidâ vel aquâ radicibꝰ petroſelini & malvæ alterata; pruna item vel poma cocta inque principio menſæ aſſumpta, ſerum lactis, lac ebutyratum, quod in hoc caſu ſcorbuticis admodũ prodeſſe ſæpiꝰ obſervavi. Radices cichorii conditæ aut ficus

Maſ.

Maſſilienſis ſex aut octo jejuno ſtomacho devoratæ & imprimis paſſulæ Corinthiacæ in hunc modum adornatæ:

℞. *Fol. Sen. S. s.* ℥ß.

Affunde

Aq. Endiv. recte deſtill. ℔ß.

Salis ♀ri ℈i. Mixta ſtent in digeſtione per horas XXIV. Poſtea exprimantur fortiſſimè. Adde ſacchari candi puriſſ. ℥ß.

Ebulliant unica ebullitione; poſtea ſuperfunde paſſular. Corinthiacarum ℔j. ſerventur in vitro. Paſſulæ hoc modo præparatæ ſumantur è cochleari unciæ uniꝰ pondere horis duabus ante prandium vel frugalem cœnam. Gratum eſt palato medicamentum alvum ſine moleſtiâ ſubducens. Nonnulli commendant eſſentiam ſalis ♀ri, ſi grana quinq; vel ſeptem in hauſtulo vini vel alio liquore horis duabus à cœnâ exhibeantur, & mirabiles ejus effectûs in alvi conſtipatione à quacũq; causâ procedẽte prædicant. Sed nihil certi de hoc affirmare poſſum, cũ nondum periculum fecerim. Sitim ſcorbuticorũ quod attinet, miror quosdam etiam magni nominis Medicos in hac eſſe opinione, eam in ſcorbuto nullam eſſe aut exigui momenti, cùm plerumq; individuus hujꝰ mali comes ſit, ab humore ſalſo, acri, quandoq; etiam bilioſo proveniẽs. Et poſſem id ipsũ, ſi opus foret multorum exemplis demonſtrare, qui etiamſi non febricitarent, ſiti tamen vehementiſſimâ urebantur, ut ne noctu quidem à potu abſtinere poſſent, quanquam hoc in confirmato ſcorbuto magis eveniat, quàm ubi malum adhuc recens eſt.

Nihil autem ad reſtinguendam ſitim, in hoc quidem morbo, efficaciꝰ deprehẽdi, quàm decoctum radicis chinæ, ſi ejꝰ uncię uni teſſulatim inciſæ addantur radicum liquiritiæ ʒv. Santali rubri ʒiß Aquæ fontan. ℔viii macerenturq; per noctem, poſtea coquantur igne lento, vaſe bene cooperto ad remanentiã ſex librarum. Bibat æger de hoc decocto quantum & quando libuerit, nullum exinde percipiet incomodum, etiamſi largiùs illud hauſerit. Si quis ex ſuccis aut ſyrupis refrigerantibus, quales ſunt granatorum, berberum, limonum, violarum, ribium, acetoſellæ &c. aliquid admiſcere velit, ei integrum eſto. Nonnulli radices acetoſæ ex aqua coquunt, quæ indè colorem vini rubri contrahit. Proderit etiam pulpam citri aut aurantii acidi pulvere ſacchari candi aſperſam deguſtare, aut ceraſa acida ſiccata & in aquâ frigidâ macerata ore detinere, radices liquiritiæ ſucculentas maſticare vel os aquâ frigidâ aceto vini dilutâ aut lapide prunellæ imprægnatâ colluere idq; ſæpius iterare. Habes, mi Oeslere, quæ circa hydram hanc Lernæam obſervare hactenus mihi contigit;

Meliora si quæ imposterum docuerit dies & ipsa Tibi mecum erunt communia, nec dubito, idem quin sis facturus & ut facias, amicè rogo. Dignum quippe videtur, eos quib9 unus idemq; scopus præfixus est, fideliter & unanimiter in eo cooperari ut scopum illum assequantur. At cum unius hominis non sit singula pervestigare, oculique plus videant quam oculus, meritò ea quæ experientia & ratio cuivis suppeditat in commune conferuntur. Ex multis enim secundum Scaligerum aliquid fieri potest, quamvis & id non magnum ex singulis penè minùs, quam nihil. Homborgum pharmacopœum ex tua comendatione officinæ nostræ libenter præfecissem, nisi alius eum prævertisset, antequam tuæ, mihi redderentur. Si quâ in re alia E.T. imposterum gratificari potero, habebit me ad omne officiorum genus paratissimum. Vale Amicorum desideratissime, &, quod facis mutuiter amare perge tui amantem.

EPISTOLA XXX.

De eodem affectu.

Nobilissimo & Excellentissimo.

DN. JOHANNI SCHONERO, Serenissimæ Reginæ Sveciæ Archiatro,

Fautori, Amico, & Collegæ suo Honorando.

BALDASS. TIMÆUS V. G. *S. P. D.*

EXcellentissime Vir, Domine & Amice Honorande, ex quo à Serenissima & Potentissima Regina Sveciæ vidua &c. ad munus Archiatri nuper vocatus sum, intellexi R. S. M. ex fontibus Hornhusiæ apud Serenissimam Principem Schöningensem divertisse, ibidemque Consilio & operâ Excellentissimi Domini D. Conringii non infeliciter usam.

Prædicat Serenissima Regina etiam nunc medicamenta ab ipso præscripta, atq; denuò repeti postulat. At cùm nihil certi mihi de his constet, summoperè rogatum te volo; ut descriptiones istorum Medicamentorum, quas penes Te esse audio, & si quid circa eorundem usum & statum morbi, quem ego pro scorbuto habeo observare licuit, eâ quâ par est fide communicare non graveris, id quod omni studio & officiis vicissim demereri, sedulò annitar. Vale. Dabam in arce Sedinensi. Kalend. Decembris ANNO M. DC. XLVIII.

Nobilissimo & Excellentissimo

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G. Serenissimæ Reginæ Sueciæ viduæ Archiatro.

Fau-

Fautori, Amico & Fratri suo dilecto
JOHANNES SCHONERUS
M. D.
S. P. D.

EXcellentisſime Vir, Amice Frater & collega honorande, functionem à Sereniſſima Regina nuper tibi oblatam ex animo gratulor DEUM precatus perſonam hanc Sereniſſimæ Reginæ bono, tuaque fama & commodo diu incolumis & decore ſuſtineas!

De morbo Sereniſſ. Reginæ quid ſentiat D.CONRINGIUS & quæ medicamenta præſcripſerit ex conſilio ejusmodi, cujus autographum transmitto, cognoſces, ſcorbuto R. M. affligi certum eſt, nec quicquam ex omni Medicamentorum penu melius fert, quàm eidem oppoſita appropriata & ſpecifica, maximè ſi frigidis temperentur, id quod ſæpius obſervavi. Latet tamen & alius hac anguis in herba, de quo proxime, ubi convenerimus. Vale & abruptæ per tabellionem, cujus tranſitus celer eſt, ſcriptioni bonus ignoſce. Dab. Stralſundi. d. VII. Dec. A. 1648.

Conſilium
DN. D. HERMANNI CONRINGII.

OBſervavi Sereniſſ. Reginam à Scorbuto vehementer affici, eoq; ſcorbuticis humoribus multũ abundare. Deprehendi etiam animum pariter, ac corpus levi momẽto huc illuc agi, quod ipſum indicio eſt, omnem ſanguinis maſſam per ſe eſſe mobilem. Ad hoc conſtat, facile ab aſſumptis calidis intẽdi corporis æſtum. Ea propter hac autumnali tempeſtate ſvaſi ſubinde uſum menthæ & cochleariæ horis matutinis. Cum alvus eſſet adſtrictior ſemel atq; iterum adhibui decoctum prunorum cum ℈ii. Cremoris ♀ri & reſinæ Gialapp. gr. ij. Quinquies corpus purgavi familiari mihi pulvere, qui habet cryſtall. ♀ri. ℈ii. Reſinæ Gialapp. gr. ij. Hic ſingulis vicibus ita expectationi reſpondit, ut Sereniſſima Regina nunquam non in toto corpore quaſi magna ſaburra levatam, & ad omnia ſolito magis idoneam ſeſe ſenſerit. Sudor bis terve matutinis horis naturæ vi expulſus fuit, ut ad id medicamentis nullis opus fuerit. Tam paucis & levibus remediis defunctus ſum, quod ratione firma & longo uſu habeam compertum nõ multa, non calida, non varia tolerare illud ſcorbuti genus, quo Sereniſſima Regina laborat, eoq; ſvadeo etiam ne quis temere in Sereniſſimæ illius ſcorbuticæ curâ aliam viam ineat, exemplo fortè aliorum Scorbuticorum adductus, varia ſcilicet humoris ſcorbutici ſunt diſcrimina, neq; in multitudine & magno precio medicamentorũ conſiſtit recta curandi ratio, ſed ſæpe in vilium quoq; rerum uſu, modo juſtus & prudens ſit. Hac hyeme porro (ſi nihil

hil aliud interveniat) consuluerim, ut Sereniss. Regina singulis septimanis horis matutinis bis capiat succi cochleariæ & citri ana ℥i. & post plenilunium semel quovis mense corpus evacuet pulvere illo supra laudato.

Quid proximo vere agendum sit præsentes medici viderint. Intereà Sereniss. ac Potentissimæ Reginæ fausta quæq; & felicia, cumprimis corporis sanitatrm exactam DEUS indulgeat, Oro. Dabam Helmstadii XXV. Dec. Anno M.DC.XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Calculo Renum.

Ad

Maximè Reverendum Magnificum & Nobilissimum

DN. PHILIPPUM HORN, Sereniss. Electoris Brandenburgici Consiliarium intimum, Pomeraniæ Orientalis Præsidem & Reverendi Capituli Caminensis Decanum, Dominum in Devith Schlakovo & Frauendorff &c.

RENum calculo te laborare Magnifice & Excellentissime Vir, non tantùm crebræ calculorum & sabulosæ materiæ excretiones, sed ipse quoq; dolor fixus & gravis cum positu circa regionem renis modo dextri, modo sinistri testatur.

Qui calculi cùm non continean-tur in ipsa renum substantia, sed eorundem potiùs cavitate, dum à natura ex eadem in ureteres sensu exquisitissimo præditos vesicam versùs protruduntur, non raró acerbissimos dolores concitant, præsertim ubi crassiores inæqualiores & asperiores fuerint, unde accidit, ut non raró urina cruenta appareat, ob venulas, in transitu læsas & reseratas.

Illius autem materia est succus lapidescens una cum sanguine ad renes per vasa delatus. Non enim quemlibet succum crudum, lentũ, viscidum aut salsum materiam calculo præbere indè cognoscitur, quòd plurimi dentur, qui succis ejusmodi abundant, calculo tamen nunquam tentantur. Ejusmodi v. succus nondum sufficiens est calculo generando, nisi accedat insuper, cum renum intemperie calida & sicca spiritus quidam lapidificus, qui tanquam caussa efficiens principalis in materiam prædictam agit eamque coagulando & conferruminando in lapideam substantiam convertit, modò duriorem, modò friabiliorem pro ratione dispositionis materiæ sive succi lapidescentis. Quod enim nonnulli dicunt, calculum generari ex sale urinæ, nihil est, cùm omnis urina salsa sit & ej9modi materia salsa non raró copiosissimè reperiatur in multis corporibus, à calculo & arenulis prorsùs immunibus & liberis.

Ad

Ad generationem verò crudorum succorum tanquam causæ materialis antecedentis, multum facit epatis calor præternaturalis. Cum enim propria ventriculi actio sive chylificatio non perficiatur à quolibet calore sed moderato, seu commensurato, qui sive peccet in defectu sive in excessu, statim actio vẽtriculi seu operatio læditur & chylus crudus & impurus generatur. Epar verò suo ventriculo incumbens eumq; calore naturali fovens, ubi calor ej⁹ immoderatus est, non potest nõ calorem ventriculi naturalem in nõ naturalem vertere, adeoque temperamẽtum ventriculi nativum mutando læsæ ipsius actionis sive chylificationis author esse. Hinc origo variorum morborum & symptomatũ. Quia verò hoc malũ in viro Excellentissimo nimis altas radices egit, atque in senectute incipiente ipse nunc versatur, difficulter radicit⁹ illud extirpari poterit, teste Hipp. 6. Aphor. 6. Renum & vesicæ vitia in Senib⁹ difficulter sanantur. Verùm quia natura arte adjuta hacten⁹ feliciter calculos generatos expulit, quamvis sæpe cũ dolore satis acerbo, ita quin deinceps quoq; suo strenuè functura sit officio, null⁹ dubito, præsertim si Excellentiss. Dn. Ægrotum temperantem & præceptorum medicorum observantem invenerit, ad minimum mitigationẽ & levamen, Deo annuente, polliceor.

Indicationes erunt vel curativæ in paroxysmo, vel præservativæ extra paroxysmum. In paroxysmo primò dolores erunt demulcendi, secundò natura in calculo expellendo juvanda.

Cùm igitur dolor imprimis exasperetur quoties alvo suppressa renes à flatibus aut fœcibus subsistentibus premũtur, unde natura in calculo excernẽdo impeditur. Ad promovendam excretionem calculi in ureteribus subsistentis & ad dolorẽ demulcẽdum optimum erit excremẽta in intestinis contenta evacuare, alvum emollire, viasq;, per quas calculo transeundum est, relaxare, quod commodissimè fieri poterit clysteribus emollientibus & anodynis ex solo lacte recenti cum butyro non salito præparatis. V.G.

℞. *Lactis recentis* ℥x. *butyri non saliti aut mediocriter sale conditi* ℥iiij.
M.F. Clyster, Vel.

℞. *Rad. lilior. albor. althææ an.* ℥j. *Herb. veronic. parietar. malvæ ana* Mj. *Flor. verbasci, chamæmel. melilot. hyperic. ana* Mß. *Sem. lini fænigr. ana* ℥iß. *baccar. Junip. tartari crudi ana* ℥j. *Ficuum pinguium No. vj. Coqv. in s. q. aq. Commun. Colat.* ℥x. *adde caßiæ pro clysteribus* ℥j. *Ol. chamomil. scorpion. ana* ℥iß.
M. F. Clyster.

Commodus est etiam ille qui ab Excellent. Dn. Legato Salvio commendat⁹ est. Ad meatûs verò laxandos

dos & facilitandum calculi per ureteres descẽsum, regio renum à dorso secundum ductum ureterũ pubẽ versus inungatur hoc linimento:

℞. *Ungv. d. althæa* ℥vi.
ol. amygdal. dulc. &
Scorpion. ana ʒii.
rutæ destillat. ℈i.
Spirit. terebinth. ℈iß.
M. D. in fictili.

Hanc verò inunctionem præcedere debet fotus cum spongiâ ex sequente decocto:

℞. *Fol. malvæ, althææ. parietar. beton. pimpinell. ana* Mi. *Flor. verbasci chamæmeli, origan. hyperici, Ononid. ana* Mß. *Sem. lini fænigr. ana.* ℥ß. *baccar. juniper.* ℥iß. *Præparata s. a. coqv. in s. q. aq. cõmun. Colaturæ* ℔ iiii. *dentur pro fotu calidè semper usurpando.*

Interiùs verò assumat:

℞. *Terebinth. Venet.* ʒii. *vel* ʒiii. *vitell. ovi parum. dissolvantur hæc sensim affundendo aqv. fragariæ & petroselini* ℥ii. *vel* ℥iii. *ut redigantur in formam cremori lactis non absimilem, Adde Syrup. d. althæa Fernelii compos.* ℥vi. *vel* ʒi.

M. F. haustus. Terebinthina hoc modo præparata optimè potest sumi & est jucundi saporis. Vel.

℞. *Vini rhenan. succi lemon. recent. ana* ℥ij. *Syrup. d. althæa compos. Fernel.* ℥i.
M. Sumat duabus vicibus ad minimum. Consultum etiam est, pulveris à Dn. Legato Salvio commendati ʒi. assumere.

℞. *Lapid. prunell.* ℥ß. *lapid. percar.* ʒij. *macis, cinam. acerrimi ana* ʒj. *Croci gr. iiij.* ⊖*lis* ♀*ri purissimi* ℈ß.
M. S.
Stein-Pülverlein.

Similiter hic confert decoctum Foresti:

℞. *Hord. mundat.* ℥ij. *Liquirit. rasæ* ℥vi. *Cicer. rubr.* ℥iiij. *Sem. malv. alth. quatuor frigid. major. non excort.* ʒij. *passul. major. exacinat.* ℥j. *ficuum No.* vj.

Coqv. in s. q. aq. fontan. ad remanent. ℔ij. Colaturæ sumatur bonus haustus ad. ℥v. calidè. Hoc decoctum non tantùm dolores lenit sed vias quoq; laxat emollit, ut calculus facilius transire possit & est remedium probatissimum, præsertim si cuilibet haustui addantur gtt. vi. aut vii. spirit. Salis communis. Potest etiam sumi loco potûs ordinarii.

Ubi hisce usurpatis dolores nihilominus perseverant, uti nõ raró fieri consvevit, insideat balneo aquæ dulcis tepido, non calido (hoc enim nimium resolvit vires & exsiccat) quod alterari similiter poterit herbis supra pro fotu ordinatis.

Ante ingressum verò balnei sumat aliquid medicamentorum pro calculo pellendo præscriptorum. Post egressum iterum injiciatur clyster, qui licèt parum vel nihil educat, quod non raró ob dolores & tenesmum sive continuam excernendi cupiditatem fieri solet, non

tamen

tamen cessandum est, sed injiciendus secundus, tertius, quartus &c. in minore verò quantitate, ut eò meliùs & diutiùs retineri possit. Sic enim viæ tandem laxantur emolliunturᴧ&calculo iter ad exeundum paratur. Repetantur similiter fotus & litus supra præscriptus. Interdum verò pro viribus roborandis exhiberi possunt juscula carnium cum cerefolio aut petroselino parata, quibus addi poterunt ℥i. aut ʒij. acidi ♀ri, ut ita fiat jusculum medicamentosum gustui satis gratum.

Hæc omnia non tantùm habent vim emolliendi vias, per quas calculo transeundum est, laxandi, dilatandi, verùm etiam calculum promovendi & expellendi, sine tamen excedente calore & siccitate. Maximoperè enim cavendum est, ab omnibus diureticis excessivè calidis & siccis, quæ licèt calculum expellant, ad novam tamen materiæ generationẽ epar & renes disponunt, obstructiones generant & materiam crudam in viis mediis hærentem ad renes præcipitant malumq; reddunt deterius.

Interdum etiam necessitate urgente cucurbitulæ sine scarificatione sub loco calculi, secundum ductum ureterum una post alteram deorsum versus applicantur, quæ calculum ad vesicã trahunt & propellunt.

Tantum de iis, quæ in paroxysmo adhibenda sunt. Extra paroxysmum imprimis danda est opera ut nova calculi generatio prohibeatur, neve dolor recurrat. Quæ præservatio imprimis consistit in convenienti victûs regimine, sine quo nihil effici potest.

Intemperantes enim, teste Galeno, neq; venæsectione, neq; purgatione, neq; alio aliquo remedio magnopere juvantur. Consistit autem conveniens victûs ratio in observatione rerum sex non naturalium medicis dictarum, quæ sunt:

1. Aër. 2. Cibus & potus.
3. Somnus & vigiliæ.
4. Motus & quies.
5. Excreta & retenta.
6. Animi pathemata.

Aër itaqve sit temperatus ad calidum potiùs declinans quàm frigidum, naturâ vel arte ita paratus. Vitand⁹, si commodè fieri potest, pluviosus & palustris. Cibi sint facilis coctionis & digestionis parumque excrementi suppeditent; habeant vim refrigerandi & humectandi, simulque detergendi citra manifestum calorem, cùm Excellentissim⁹ Dn. sit calidæ & siccæ constitutionis, præsertim quoad hepar. Sicut enim calor moderatus omnes concoctiones juvat, ita immoderatus easdem corrumpit, & novam materiam calculo generando subministrat, uti suprà dictum fuit. Conve-

niunt carnes pullorum gallinaceorum, columbarum, vitulorum, aliorumque animalium juniorum cum acetosa, lactuca, cerefolio, asperago, endivia, pimpinella petroselino aut hordeo mundato elixæ. Assæ verò edantur cum succo limonum, acetosæ, omphacio, aut Rob. de succo berberum ribium, cerasorum nigrorum &c.

Vitentur omnes cibi crassi succi, obstruentes, inprimis caro bubula & suilla fumo exsiccata, aut muriâ condita; præstat ferina junior, ut lepores, aviculæ montanæ, turdi &c. absint palustres.

Ova recentia sorbilia, minimè verò butyro frixa commendantur, ut & Pisces saxatiles, sqvamosi verò & in aquis lutulentis degentes rejiciuntur.

In hisce tamen omnibus interdum aliquid concedendum est naturæ & consvetudini juxta Hippoc. 1. aphor. 17. Cùm paulo deterior cib⁹ & potus, svavior tamen, melioribus quidem, sed insvavioribus sit præferendus, 2. aphor. 38. Quæ enim ventriculus vehementer appetit firmiùs etiam amplectitur & meliùs concoquit. Panis sit benè coctus & fermentatus, furfurũ non planè expers, ut qui detergendi facultatem obtinent. Abstinendum ab alio, cæpis, sinapi omnibusq; acribus & piperatis, immoderatè calefacientibus. Potus sit cerevisia defœcata, mediocris, alterata, veronica, betonica & foliis scolopendrii: Crassam recentem aut ex aquis impuris & palustribus coctam & fœculentam fugiat. Vinum convenit album tenue, nimis forte, dilui poterit infuso ligni nephritici & succo limonum à Dn. Legato Salvio commendato:

Crassum, nigrum, austerum & dulce vitet: Imprimis verò aurea hæc regula tenenda est:

Cibus & potus omnia moderata, non comedat ad satietatem & bibat ad certam mensuram, constitutioni corporis optimè quadrantem.

Exercitium sit moderatum ante pastum institutum ut calor naturalis excitetur & superflua dissipentur excrementa.

Somnus sit nocturnus potiùs, quã diurnus, Lateribus potiùs quàm dorso incũbat: Supino enim decubitu renes valde incalescunt, qui vesperi inungendi erũt, hoc liniměto:

℞. *Ungu. rosar. Mesue recenter facti non rancidi* ℥iii. *ol. amygdal. dulc.* ℥iß. *Sacchari Saturni* ℈i.

M. D. in fictili S.

Nieren Sälblein.

In æstate vero regioni renum imponi potest folium viridi nymphææ albæ.

Quia verò etiam exactissime diæta observata nihilominus vitiosi succi generantur in corpore præsertim prava viscerum dispositione

prædito

prædito & ad ætatem ſenilem declinante, ſtudendum, erit imprimis, ne illi cumulentur nevè ad renes præcipitentur, quod optimè fieri poterit convenienti corporis evacuatione, imprimis tempore verno & autumnali, ubi uti poterit ſemel atque iterum extracto ſuo hellebori nigri. Temperando etiam epatis & renum calori non inconveniens fuerit, moderatam ſangvinis misſionem inſtituere, in brachio dextro tempore verno, in ſiniſtro autem autumno, ad ℥v. vel ℥vj. Interea ſi facilè vomit, ſingulis menſibus bis tervè poſt cœnam copioſiorem horâ unâ vel alterâ elapſa vomitus proritetur. Nihil enim æquè ventriculum evacuat & à cruditatibus naturam liberat, atque vomitus. Sin minus ſit proclivis ad eundem, utatur ſingulis menſibus pilulis angelicis Francofurtenſium bis tervè ante cœnam cum ſucco violarum aut Syrupo de althæa compoſito Fernelii & ſtatim ſuperbibat juſculum, in quo ebullierit aut diſſolutum ſit aliquid acidi ♀ri v. gr. ʒj. vel ʒiß. Aut loco harum utatur Terebinthina ſuprà præſcripta in forma potabili; doſis augeri minuique poteſt pro ratione operationis. Sic enim vitioſi humores ſine magna agitatione è ventriculo, inteſtinis & vicinis locis evacuantur & collectio eorum præcavetur. Si etiam illorum nonnihil ad renes feratur, ne ibi ſubſiſtat & impingatur, confeſtim excutiatur uſu alicujus diuretici temperati v. gr. infuſi ligni nephritici manè & veſperi ante cibum cum Syrupo acetoſitatis citri & de althæa compoſito Fernel. additis aliquot guttulis ſpirit. ſalis communis.

Ad calculi præcautionem nullum efficacius aut præſentius remedium inveni, quàm continuum limonum & ſucci eorundem uſum in cerevifia ſecundaria, cui tantillũ vini Rhenani ſoleo affundere. Manè verò & ante cœnam veſperi, præſertim ubi ſiticula urget, ſæpè bibendum ex ſequenti Jolabio.

℞. *Decoct. hord. cum rad. ſcorzoner.* ℔iß. *Tinctur. roſar. c. aq. roſar. fact.* ℥v. *ſucci limon. recent.* ʒvi. *aq. cinam.* ʒiiß. *Syr. violar. purpur.* ℥j. *Spir. ſalis q. s. ad gratum ſaporem & acorem M. F. Jolabium.*

Hoc ego ſæpiſſimè præſcribo, ubi epar ac renes incaluiſſe ſentio nimio vini uſu aut corporis motu & exercitatione: Singulis verò menſibus ad minimum ſemel corpus evacuo pilulis angelicis prædictis.

Animi pathemata, iram imprimis cane pejus & angue fugiat & animum, quantum fieri poteſt, ad lætitiam componat.

Cæterùm ad Calculi præſervationem & curationẽ nullum ferè efficaci⁹ eſt remediũ tempeſtivo Acidularum ſpadenſum uſu cùm non ſolũ

calidam renum & epatis intemperiem corrigant, ſed & craſſos tartareos & viſcidos humeros ex penitioribus corporis partibus ejiciant. Et hæc de curatione & præſervatione calculi proponere volui, DEUM precatus, Excellentiſſimum Virum ab his aliorumq; morborum inſultib⁹ deinceps immunem præſtet & nutanti Patriæ columen & Præſidium hoc diutiſſimè ſervet!

EPISTOLA XXXII.

De Arcano contra calculum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Fratri unico.

D. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Salutem & amorem.

QVàm gratum mihi præſtiteris officium noviſſimis literis tuis Frater unice, & his contento de propoſito caſu judicio, nõ facilè dixerim. Gratus ſum & ad omnia tua juſſa viciſſim paratiſſimus. Cœterũ mi Frater, da hoc adhuc inſuper mihi, & quatuor verbis in chartã cõjice quomodo & ex quibus præparetur arcanum tuum contra calculũ. Memini enim te vires ejus prędicare, & nî fallor, uſum alligare ad Kalendas Maji. Qvod ſi qva ophthalmica Prævotii in officina veſtra, proſtat, quæſo ej⁹ unciam unam transmittas, & ſic te, mi Frater, cum tuis divinæ protectione cõmendo. Treptoviæ die XXIX. April. Anni M.DC.LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. & A.

PRo reſolutione propoſiti nuper caſus, dilecte Frater, non eſt, quod agas gratias: Scis enim me tibi nunquã defuiſſe, nec porrò, quãtum per occupationes, quib⁹ ſubindè premor, licuerit, deero, quoad vitam DEUS conceſſerit & mentem.

De aqua ophthalmicâ Prævotii mitto, quantum habeo: compoſitio ejus facilis eſt, modo malvaticum bonum in promptu ſit, quo ipſi jam deſtituimur.

Arcanum meum ad præſervationum à calculo renũ hoc eſt; Kalend Maji ante exortum ☉lis collige Nenaſiræ viridis manipulos octo lecaſe viridis manipulos quatuor. Exprime ſuccum, adde vini rubri ad pondus omnium, miſce & filtra: Exhibe quotannis primo, ſecundo & tertio die Maji in aurorâ uncias ſeptẽ, purgato priùs corpore. Sed hoc tibi, mi Frater, τὰ ἱερὰ ἱεροῖς. Raptim Colbergæ d. XXX. Apr. An. M.DC.LII.

EPISTOLA XXXIII.

De mixtione cruentâ.

Viro

Viro Excellentissimo,

DN. D. JOHANNI KLUGIO,
Sereniss. Principis Neo-Sedinensis Archiatro.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

PAlladem nostram togâ nunc ferè spoliatam sago premi, & nos cum illâ ex libertate, quâ vigore privilegiorum à sum̃is Imperatoribus Medicorum ordini concessorum, frui debebamus meritò, in miserum servitutis jugum, sine discrimine cogi, durum quidem est, sed quia fatale, patienter sustinere oportet, & speratæ aliquando vicissitudinis hanc edulcorare amaritudinem.

Interim si amicorũ quoq; officiis aut consiliis levius reddi potest onus, æqvum erit alterum alteri dextram porrigere. Equidem quæ pro tuâ ab oneribus militaribus immunitate facere videbantur omni studio & fide apud Illustrissimum Dn. Baronem de Fünffkirchen egi & feliciter peregi: Inveni nempe Alexandrum Pindaro, qui ædibus bonisq; tuis parcere nunc jubet.

Salva guardia, ut vocant, erunt tibi his annexæ literæ ad supremũ excubiarum Præfectum, Baronem de Herberstain tui causâ scriptæ & maturiùs sanè, hoc quicquid erat negotii, expeditum fuisset, nisi absentia Illustrissimi nostri moram injecisset, ut ex tabellario pleni' cognosces, sed moræ tædium nuncii bonitas, ut spero facilè discutiet.

Dominus Colonellus D.H. quod diu debuit, naturæ persolvit opportunâ morte & magno suo bono Pensantur magna ruinis & felices, ut canit Seneca, quos Cynthia vidit, videt miseros abitura dies.

Quæ contra mictionẽ cruentam Dn. Consuli Dopicio nuper præscripsimus, bene DEI gratiâ, cesserunt omnia; nihil tamen magis prodesse visum est, quàm lac ovillum cum bolo Armeno. Faxit Deus stabile sit redintegratæ valetudinis robur, cui te quoq;, Fautor Amicissime, commendo. Dabantur Colbergæ die XI. Septembris Anni M.DC. XXVIII.

VIRO
Nobili & Excellentissimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

JOHANNES KLUGIUS D.

S. P. D.

LIteras tuas, Excellentissime Vir, Amice omnium integerrime, unà cum his, quas Illustris Baro de Fünffkirchen mei causâ ad supremũ excubiarum Præfectum Dn. de Herberstain destinaverat, rectè accepi, & proinde & Illustri Baroni & Tibi ingentes ago, gratias quòd tam clementer & amicè mihi rebusque meis consulere volueritis: Per literas enim istas supremum excubiarum

rum præfectum abeundi mihi data est facultas & fortuna, ut animum alienatum ita ad me converterit, ut accessum ad se meum non solùm admittat, sed etiam desiderare videatur. Hærere jam videbar inter malleum, quod dicitur, & incudem, non solummodo contributionum, sed & hospitationis ac servitiorum oneri subjugandus. Opposui l. Medicos 6. Cod. de profess. & medic. Guido Pap. decis. 80. & decision. 388. quibus Doctores ab omnibus oneribus personalibus & patrimonialibus immunes declarantur, quod ipsum & ex constitutione Imperatoris CONSTANTINI sic scriptum legimus; Medicos, Grammaticos, & Professores alios literarum & Doctores Legũ una cum uxoribus & filiis, nec non & rebus, quas in civitatibus possident, ab omni functione, ab omnibus oneribus vel civilibus vel publicis immunes esse præcipimus, & neq; in provinciis hospites recipere, neque ullo fungi munere neque ad judicium deduci &c. Sed surdis videbar narrare fabulam. Silent inter enim arma leges. Aliud itaq; quærendum erat remedium, quod nisi impetrassem actum de libertate mea fuisset. Impetrassem autem nunquam nisi tua suffultus ope & benevolentia. Agnosco hanc grato animo & officia mea quocunque loco & tempore vicissim contestanda defero.

Cœterùm quæ de lacte ovino, probato adversus mixtionem cruẽtam remedio scribis, cum Avicenna conveniunt, qui id ipsum valdè commendat singulare remedium vocat, quod non habeat sibi simile. Ego trochiscos de Karabe cum bolo Armeno & aqua Plantaginis felici successu multis exhibui. DEUS porrò medicationi nostræ adspiret & te, mi Amice, diutissime servet! Scribo Stolpæ die XXI. Septembris Anni M. DC. XXVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De mixtione involuntaria.

Nobilissimo & Excellentissimo,
DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
JOHANNES MARCUS M. D.
S. P. D.

PRo consilio vicinæ meæ nuper communicato, Vir Excellentissime, magnas ago gratias & initium jã fecisse præscriptæ medicationis, nisi aliud interea supervenisset symptoma, mictio nimirum involuntaria, magis ferè quàm ipse uteri descens⁹ molesta, dum ad quemvis motum corporis aut levissimam saltem pedum divaricationem lotium effluit, acredine & mordacitate sua pudenda erodens doloresque ferè intolerabiles excitans. Remedium sollicitus dum inquiro en incidi

incidi in observat. XCII. Libri primi Observationum Foresti, ubi post alia hæc habet; Rustica mulier Niropæa post puerperium malè priùs ab obstetrice tractata, lotium retinere non potuit. Primò pilulas assumpsit:

℞. *Mass. pil. hier. simpl. mastich. ana* ℥ß.

M. c. syrupo de stæchad.

F. Pilul. No. VII.

Dentur in diluculo.

Erat pituitosa frigidæ & humidæ complexionis, ita ut ex fluxione materiæ pituitosæ malum etiam incrementum cœpisset. Alvo à pilulis solutâ hoc clareto utebatur:

℞. *Cyperi* ℥*ii. gran. myrti, rad. cosolid. exsiccat. Nuc. cupress. balaustior. sumach. ana* ℈i.

Xyloaloes calam. arom. ana ℈*ij. bulliant in* ℔*ij. vini rubri stiptici. Clarificentur & dulcorentur cum unciis duabus Sacchari albissimi, deinde aromatizentur cum cinamomi selectissimi* ℥*iii. Spec. diarrhod. Abbat. & aromatici rosat. sine moscho ana* ℈*i. F. ut artis est, Claretum.*

mox & sequenti usa est:

℞. *Cyperi electi* ℈*ij. Gran. myrti, Sumach. balaust. nuc. cupress. Cortic. granat. ana* ℈ß. *Xyloaloes cal. arom. ana* ℈*ij. Coqv. in vini rubri* ℔*ij.*

& aq. equiset. ℥*ij.*

ad remanent. ℔*iß.*

qua chalybs ignitus ter vel quater extinguatur, deinde coletur & aromatizetur cum ℥*iiß.*

Cinam. elect. Specier. diarrhod. Abbat. & aromat. rosat. ana ℈*i.*

M. F. Claretum addendo Saccharum ad gratum saporem.

Quibus remediis commodè adjuta est:

Hæc Forestus; de quibus, ut judicium tuum mihi aperias, obnixè rogo. Si quæ alia molestissimi hujus affectûs remedia vel experientia vel practicorum, quibus Te instructissimum novi, docuerunt libri, quæso communices. Gratificabor vicissim, quacunque parte se mihi dederit occasio. Vale. Scribo Coslini die XX. Novembris Anno M. DC. XLII.

VIRO
Excellenti & Doctissimo
DN. JOHANNI MARCO
Medicinæ Doctori.
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

SEriùs tuis, Amice dilecte, quod respondeam, ob moram quæ me præter spem & intentionem in Hortulino meo detinuit, factum est. Accesserunt & alia domum reduci, tam publico quàm privato nomine expedienda.

Tu ignosces, & culpam iis, qui

importuniùs me urgent, adſcribes. Cœterùm involuntariæ mictionis, quæ ex Foreſto deſcripſiſti, remedia, non videntur in præſenti caſu inconvenientia, cùm & uteri prolapſum inhibeant & eadem ferè ſint, quæ nuper præſcripſiſti. Vereor tamen ne ex adſtringentium continuo uſu alvus conſtipetur. Commodè autem præmittes pilulas ad evacuandam pituitam, quâ quidem vicina tua videtur abundare plurimum; Et ſi ex uſu decocti vel clareti alvus fuerit ſegnior, ſuppoſitorio vel enemate eam ſollicitabis. Malum enim hoc citra adſtringentia vix curabitur, quibus & conſolidantia quædam utiliter, ut ſpero admiſceri poterunt, cùm affectus iſte à ſolutâ continuitate veſicæ procul dubio procedat. Sphincter enim veſicæ qui urinarum effluxum cohibet, in partu difficili quodam modo læſus & collum veſicæ dilaceratum eſſe videtur.

Ad pudendi excoriationem proderit mucilago ſeminis cytoniorum & pſylli cum aquâ plantaginis & equiſeti extractâ. Illinantur loci muliebres ſingulis diebus ter vel quater aut ampliùs parato ad hanc rem penicillo ex goſſipio vel filamentis, ut noſti. Si non profecerit paretur tale linimentum.

℞. *Thuris. maſtich. tragacant. Sarcocoll. Ceruſſ. lithargyr.*

Boli Armen. ana ℈ii.

Sacchar. ℔i ℈ ß.

Tutiæ præparat. ℈i.

Subtiliſſimè pulveriſata cum oleo roſarum in mortario plumbeo redigantur in formam linimenti.

Practicorum libri, quos penes me habeo, nihil de affectu hoc continent, peculiare. Gutturis gallinacei uſum omnes commendant, quid verò præſtet, experientiâ puto tibi jam conſtare. Videmur in gravioribus quibusdam affectibus efficaci deſtitui medicinâ, & naturam interdum plus arte valere; quæ & heic vires ſuas in juvenili corpore ſine dubio exſeret; juvante Deo, cui Te, tuamq; ardentibus votis commendo. Colb. d. XXV. Nov. Anno M.DC.XLII.

EPISTOLA XXXV.

De dolore penis, mictione frequenti & pollutione nocturnâ.

Ad Nobiliſsimum

DN. CHRISTOPHORUM SCHLEIFEN, &c.

MEdici rationales artis ſuæ operam fideliter ægris exhibituri ante omnia de accuratâ morbi cognitione & cauſſarum ejus ſolliciti ſunt: Ea verò cognitio potiſſimùm ex ſymptomatib9, eorumq; naturâ haurienda eſt. Itaq; ſententiâ meam de affectionib9, quibuscum conflictaris expoſitur9 ſymptomatũ ſeriem in primo quaſi limine conſtituã. Pri-

Primum autem & quasi maximè urgens symptoma esse videtur dolor acris & mordax in penis ductu s. meatu urinario intrinsecus & per intervalla affligens. Duravit ultra annum; quamvis enim aliquoties recesserit, subinde tamẽ recruduit. Hunc dolorem interdum comitantur Sudores, qui prævio leni & subito calore erumpunt: Accedit insuper pollutio nocturna sive seminis effluvium, quod dormienti absq; ullo voluptatis sensu evenit.

Hæc est symptomatum idea, quæ ad suos morbos & causas reducenda est. Dolor symptoma est in depravatâ actione tact9; Depravatur autem tactus potissimùm ex solutione unitatis; Unitas solvitur à causis plurimis, quæ tamen commodè in quatuor classes rediguntur à Galeno in arte parvâ cap. 80.

Omnia enim quæ continuitatem partis alicujus solvunt, vel secando vel erodendo vel contundendo vel distendendo & rumpendo id præstant. Hujus doloris caussam esse existimo erosionem quandam partium in ductu penis.

Eroduntur partes à variis causis. In hoc quidem casu erosio fit ab humore acri, & ut pressiùs dicam, ab ichore quodam salso & acri, id quod urinæ & dejectionum alvi cruditas, dolor item acris & quasi mordens, tum intempestiva & frequens mictio haud obscurè significat, quæ omnia salsis & acribus humoribus summâ cum ratione & judicio à Medicis adscribuntur.

Ex his doloris illius caussa luculenter apparet, quæ non aliunde, quã à salso & acri humore depẽdet. Indagandæ nunc erunt caussæ talem humorem generantes & transmittentes. Considerabimus autem illas tum ratione præteriti tum præsentis temporis.

Respectu præteriti possunt illæ in externas & internas distingui.

Externæ consistunt in variis erroribus circa sex res, quas Medici non naturales vocant, commissis, quales potissimùm sunt errores in vivendi genere circa cibum & potum, in quibus se deliquisse fatetur ipse Dn. patiens: Sæpe enim assumsit cibos crudos, viscidos, salsos, in muriâ maceratos, fumo duratos &c. Internæ tum ratione præteriti temporis, tum præsentis eædem sunt, ac videntur partim in ventriculo, partim in hepate consistere. Ventriculus imbecillis & frigidus assumptos cibos imperfectè concoquit & in chylum illaudabilem crudum & viscidum convertit. Hoc primæ coctionis vitium in ventriculo commissum in hepate secundâ coctione corrigi neutiquã potest. Hepar enim quodamodo calidius, adustum, salsum & acrem producit sanguinem, cujus pars melior in nutritionem abit, sequior à na-

à natura, quæ ſe tali onere aggravatam ſentit, partim ad ſuperficiem corporis propellitur, & ope facultatis expultricis per ſudorem excutitur, partim à renibus attrahitur & in veſicam deſtillat, ibidemque acrimoniâ ſua facultatem expultricem irritando ad mictionem frequentiorem urget; in anguſtias verò cervicis veſicæ & ductus penem pervadentis perveniens illas ſedes vellicando, & quaſi mordendo dolorem parit, qui in glande, ubi ductus ille finitur, ſenſusq; eſt exquiſitiſſimus, præcipuè ſentitur. Cùm verò iſthæc humorum acrimonia ſemini quoq; communicetur, non mirum eſt, pollutiones, & quidem nocturnas, quo tempore magis incaleſcit, indè excitari. Cognitis cauſis deliberatio inſtituenda, de ipsâ curatione, quâ quid conſequi liceat, & quomodo rectè ſit adornanda ex indicationibus tanquam agendorum magiſtris perſpicuum fiet.

Sumuntur autem indicationes à ſymptomate, à morbo & à cauſis. A Symptomate, quatenꝰ id rationem cauſæ induit, oritur indicatio leniendi dolorem. A morbo unire ſoluta; A cauſſis humores pituitoſos, ſalſos & acres attemperare, evacuare & ne ampliùs generentur prohibere, inſtituendoq; bonam victûs rationem & corrigendo partes à quibus acres humores producũtur.

Primus ſcopus doloris mitigationem concernit. Perficitur illa Anodynis vel per ſiphonem in ductum urinarium injectis vel foris in forma linimenti, fomenti, cataplaſmatis aut ſimili admotis. Injectiones fieri poſſunt ex lacte muliebri, caprino, emulſionibus ſeminum quatuor frigidorum major. excorticator. decocto malvæ, althææ, hordei, papaveris & ſimilibus, in quibus ſi dolor nimis urgeat, granum unum atq; alterum opii diſſolvi poteſt. Oleum amygdalarum dulcium, ſi eo turunda ex goſſypio inebrietur, & in foramen virgæ immittatur, dolori demulcendo ſalutare eſt remedium. Inter topica exteriùs adhibita excellit *medulla cervi* blando calore liquefacta & peni illita; nec contemnendæ eſt virtutis cataplasma ex medullâ panis, lacte, croco & oleo violarum conflatum. Omnibus autem facilè præferendum eſt balneum ſive inſeſſus in aquâ calidâ, quæ cum foliis ſalicis, malvæ violariæ & floribus chamomillæ ebullierit. Sunt hujus generis multa auxilia ut fomentationes, virgæ in lac & oleum tepidum immerſiones & alia; *Sed dolori huic* compeſcendo facilè ea, quæ jam propoſuimus ſufficient.

Secundus ſcopus iisdem ferè remediis, quibus primus obtinebitur, injectionibus potiſſimùm ex lacte muliebri vel ovillo, additis trochiſ-

cis Gordonii, bolo Armeno & similibus. Ex internis prodest Syrupus de Symphyto, de althæâ portulacâ &c.

Tertius partim materiam generatam spectat, partim generandam. Generata ex corpore eliminanda est. Fieri hoc commodè poterit, si ad evacuandas primas vias injiciatur clyster talis formæ.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mii.
marrub. althææ
parietar. ana Mi.
Flor. chamomill.
melilot. ana Miß.
Sambuc. Mi.
Rad. liquirit. alth. ana ʒvi.
Prunor. dulc. enucleat.
Passular. minor ana ℥iij.
Sem. anis. fœnic. ana ʒi.
Coq. in s. q. aq. simpl.
℞. *Colat.* ℔. *j. dissolv. in h.*
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Specier. elescos. ʒi.
Sal nitri ℈ij.
Ungv. nostri clysmat. ℥iij.

M. F. Enema.
Si displicet Clyster, sumatur bolus.

℞. *Cass. recent. extr.* ℥ß.
Electuar. nostri terebinthinat. laxativ. ʒiß.
Pulver. liquir. ℈ß. *M.*
F. bolus asperg. Saccharo Evacuatis primis viis instituatur humorum præparatio & mitigatio.

℞. *Fol. Endiviæ, portulac. fragariæ ana* Mi.
Rad. gramin. cichor. ana ʒvi.
althæ. liquirit. ana ℥i.
Flor. bugloss. violar. Malvæ rosar. ana p. 1.
Prunor. dulcium.
Passul. minor. ana ℥ij.
Jujub. Sebest. ana ℥i.
Sem. 4. *frigid. major. excortic. ana* ʒiß.
Sem. anisi, fœnicul. ana ʒi.
Conqv. coq. ex aq. simpl. ℔*iii. dum duæ* supersint, deinde cum Sacchari albiss. ℔ß. percoquantur in syrupum tenuem. Potest iste syrupus sumi per se ad uncias duas vel tres, aut dilui cum aq. violar. malvæ vel aliâ conveniente. Eradicativa evacuatio propter metum excalefactionis fortiori pharmaco haud attentanda, sed potiùs per plures evacuationes minorativas expedienda est. Pro hoc fine obtinendo faciet sequens electuarium.

℞. *Pulpæ passul. minor. prunor. dulcium c. aq. endiv. extr. ana* ℥i.
Cass. recent. extr. ℥iij.
Mann. calabr. puriss. super igne absq; additione liquoris dissol. ℥ii.
Mucilag. Sem. psyll. cum aq. endiv. extr. ℥ß.
Pulver. liquirit. ʒiß.
Sem. anisi fænic. ana ℈i.

Syr. violar. solut. ℥ii.
M. F. s. a. electuarium.

Hoc electuarium non tantùm laxat, sed valdè etiam lenit. Sumitur ejus uncia una, addita interdum, quando operationem ejus intendere volumus, drachma dimidia fol. Sen. aut electuar. terebinthinat. laxativi.

Materia generanda partim vitio viscerum, ventriculi nimirum ac hepatis, partim ob errores externos producitur. Ventriculus quidem usu balsami aloëtici & mellis rosati colati temperiei suæ restituetur. Hæc enim duo præsidia non tantũ ventriculum blando suo calore fovent & roborant, sed etiam materiam crudam in eo contentam concoquunt, incidunt, detergent & per alvum à renibus diversam leniter expellunt. Epatis verò caliditatem quod attinet, ea corrigi & contemperari poterit usu rad. cichor. vel lactucâ Hispan. conditâ aut electuario ex conser. violar. rosar. Endiv. speciebus diarrhod. Abbat. Diatrion santal. &c. nec leve auxilium præstat ceratum santalinum exteriùs regioni hepatis applicatum.

Ultimo loco occurrunt errores externi. Hi autem constant ex sex rebus, quas non naturales vocamus Medici.

Quantum igitur ad aërem attinet, sit ille temperatus, potius ad frigiditatem, quàm caliditatem inclinans, caveat à vehementi æstu, & ab omnibus iis, quæcunque humores corporis possunt accendere bilemque concitare. Inter quæ & nimius motus corporis atque animi existit. Quo nomine & à cibis atque condimentis admodum calefacientibus, acribus & salsis, diureticis, crudis item & difficilis coctionis abstineat, & præsertim à vino, vel illud decocto liquiritiæ, vel Julebo rosar. valdè dilutum & parcè bibat. Utatur quandoq; cibis, qui simul humorum acrimoniam contemperant, & veluti glutine vias urinæ obducendo, ut minùs affici queant, efficiant; veluti glutinosis ab extremitatibus animalium, alisque desumptis, ovis sorbilibus, ptisana sive cremore hordei, lacticiniis, pultaceis, amygdalis, pineis. Imprimis ad humores acres leniendos conveniunt pruna, poma dulcia, passulæ, jujubæ, sebesten: Item pinguia, ut butyrum, oleum præsertim amygdalinum recens, non rancidum. Panis non sit crassus sed bene coctus, nec plus cœnandum vel prandendum, quàm natura facilè perferre & concoquere possit. Mensæ secundæ tanquã cruditatis materia vitandæ sunt. Somnus sit moderatus, nocturnus non diurnus. Alvus quoque fluat si non naturâ, artis operâ clystere aut electuario nostro laxativo. In cæteris facilè noverit tenere modum. Ut verò DEUS ex alto medicationi nostræ benedicat & Nobilis-

bilissimum Virum bonæ valetudini restitutum, ad svavioris vitæ fruentiam diutissimè sustentet, devotè precor. Dab. Colbergæ d. V. Septemb. Anno M. DC. XXXII.

EPISTOLA XXXVI.

In tumore duro testiculi sinistri.

Hoch Edelgebohrner / Gestrenger und Mannvester / Insonders Hochgeehrter Herr Rittmeister / demselben zu dienen bin ich stets bereit / und habe nicht sonder Compassion vernommen / was derselbe wegen seiner Leibes-Ungelegenheit an mich gelangen lassen / befinde nach fleißiger Erwegung aller Umbstände / daß die harte Geschwulst / an dem einen testiculo eigentlich von einer dicken kalten und schleimigen Feuchtigkeit / welche sich dahin gezogen / entstanden / die Winde und Blähungen damit der Herr Rittmeister sonsten zum öfftern molestiret wird / können zwar auch eine Geschwulst in den testiculis erregen / aber dann ist ein ziemlicher Schmertz dabey und das Scrotum ist wie eine Blasen / welche voll Wind ist.

Die Curation, welche zwar schwer und langwierig / kan folgender Gestalt angestellet werden.

1. Erstlich wolle der Herr Rittmeister auff nechst bevorstehenden Sonnabend / geliebt es GOtt / das laxirende Träncklein des Morgends nüchtern auff einmahl austrincken / sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Lufft gehen / und keine harte / saure oder fette Speisen geniessen.

2. Die folgende Tage wolle der Herr Rittmeister / alle Morgen von dem verordneten decoct sieben oder acht Löffel voll in ein Becherlein giessen lassen / setzen das Becherlein in heiß Wasser / daß es warm werde / trincken es hernach aus / und fasten darauff biß zu der gewönlichen Mittags-Mahlzeit.

3. Dieses soll also 5. Tage nach einander / als des Sontags / Montags / Dienstags / Mittwochs und Donnerstages continuiret werden.

4. Des Freytages soll nichts von inwendigen medicamenten gebraucht werden: des Sonnabends soll das purgierende Pülverlein in ein wenig warm Bier gebrauchet werden / die folgenden Tage aber soll wiederumb das decoct, wie vorhin / des Morgens fein warm eingenommen und drey oder vier Stunden darauff gefastet werden / dieses soll man alle Tage continuiren / biß das decoct verbrauchet ist.

5. Wann solches geschehen / kan der H. Rittmeister folgends die verordneten extract Pillen des morgends nüchtern in ein wenig warmen Bier einnehmen / 4. St. darauff fasten / sich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Luft gehen und der Winckung gebührend abwarten

6. Eus-

6. Eusserlich soll man folgends gebräuchen / nehmet ein oder zwey Stücke von einem alten Mühlen-Stein / lasset sie in Feuer heiß werden / leget sie in einen Kessel in einen Nacht-stuel / besprenget die Steine mit gutem scharffen Biereßig / setzet euch auf den Stuel und lasset die warmen Dämpffe an den Leib / sonderlich an die testiculos gehen / und continuiret solches etwa eine Viertel Stunde lang. Wenn die Steine kalt werden / muß man bald andere an der Hand haben und in den Kessel legen. Dieses soll alle Morgen und Abend geschehen; Des Morgens soll man nach dieser fomentation oder Böhung den harten testiculum mit dem verordneten Sälblein fein warm schmiren / und mit der Hand wol einreiben / des Abends soll man das verordnete Pflaster auff ein Tüchlein gestrichen / aufflegen und binden / daß es nicht abfallen könne / des Morgens wieder abnehmen. Würde nun die harte Geschwulst des testiculi etwas weicher und kleiner werden / ist zur Besserung gute Hoffnung / wo aber nicht / würde nötig seyn daß der Herr Rittmeister etwa auff eine Zeitlang sich in die Stadt herein begeben und einer vollkommener curation abwarten möchte / und könte alsdenn solches vorher advertiret werden / damit man ein bequemes Logement bestellete.

Diene meinem Hochgeehrten Herrn Rittmeister ferner bestem Vermögens / und thue hiemit denselben Göttlicher Bewahrung treuligst empfehlen verbleibend /

Meines Hochgeehrten Herrn
Dienstwilligster
B. Timæus von Güldenklee.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Decoct. nostr. laxativ.* ℥iiß.
Cremor. ♀*ri* ʒi.
M. S. Laxirendes Träncklein.

℞. *Fol. hyssop.*
beton.
agrimon.
rorismar. ana Mß.
Rad. pimpinell.
Enulæ
fænicul.
petroselin. ana ℥ß.
angelic. ʒiii.
Sem. anis.
fænicul.
carui ana ʒij.

Incis. & conquassatis affund.
Hydromell. Finnici ℔iiii.
Coquantur in diplomate
colatur. add.
Oxymil. simpl. ℥vi.
M. D. in fictili
S. Decoct.

℞. *Specier. diaturbith. c.*
Rhabarbaro ℈iß.

Ma-

Magister. Agarici. ℈ß.
ol. fœnicul. gt. ii.
M. F. pulvis.
S. Purgierendes Pülverlein.

℞. *Extract. nostr. solutiv.* ℈i.
agarici. ℈ß.
Resin. Gialap. gr. v.
Ol. fœnicul. gt. ij.
M. c. aq. cinam. F.
pilulæ No. XIII.
Deaurentur fortiter
S. Extract-Pillen.

℞. *Medullæ panis siligin. in aq. ferventiss. per horam macerat. & express.* ℔ii.
Farin. fabar. ℥iß.
Pulv. Sem. lini.
flor. chamæm. ana ℥i.
Sem. cumin. ʒvi.
Acet. Squillit. ℥ii.
Ol. chamæm. q. s. M. F.
Cataplasma.

℞. *Ung. dialth.* ℥iii.
Bals. 🜍*is terebinth.* ʒvi.
M. F. Ungventum
S. Sälblein.

His DEI gratiâ feliciter restitutus est æger.

EPISTOLA XXXIII.

De Herniâ.

VIRO
Nobili & Consultiss.
DN. WOTTISLAO SCHULTEN,
Camerario Colbergensi &c.

BALDASS. TIMÆUS V. G.
S. *P.* *D.*

Legi tandem & relegi, Te urgente, à Wittichio contra hernias compilata remedia, & candidè hoc Tibi dico, quantum interna atnet, quibus uniri rupturam posse putat, à Senibus frustrà usurpari, cùm peritonęum vel potiùs processus ex peritonæo etiam in juvenili corpore non nisi difficulter & rarò quidem perfectè consolidetur. Emplastrum verò Cauponis Moguntini, quod tantoperè commendat, nihil rari continet. Ego prætulerim illud, quod ex Arnoldo de villâ novâ libr. 2. breviarii cap. 44. in officinâ nostrâ paratur, & sub titulo Emplastri de pelle arietinâ divenditur. Maximi autem momenti sunt fasciæ sive subligacula optimum herniæ in senibus remedium. Quanquam enim rupturæ unionē sperare non liceat, tamen intestina suis in receptaculis coërcendo, ad necessarias actiones sine damno & periculo exercendas plurimum faciunt. Incommoda, quæ ex iis te sentire scribis vitari poterunt, si sæpius mutentur fasciæ, vel mercurio crudo imbuantur. Hic enim omne arcet pediculorum agmen, nec cutem ullo modo lædent, si molliori linteo gossypio nonnihil suffulto tegantur. Sed plura de his coràm nunc aliò me vocant urgentiores morbi. Vale.

EPISTOLA XXXVII.

De Dysenteriâ.

Clariss. & Doctissimo

DN. ERASMO GABEIO

Juris utriusq; Candidato.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

S. P. D.

MOrbum qui nunc populariter grassatur, dysenteriam esse, non est, quod dubites. Falleris enim in eo quod putas dysenteriam indicari ab excrementis merè cruentis: sunt enim plerumque talia, qualia tu quidem in literis tuis describis, purulenta & cum cruore mixta, & hoc ipso ab aliis fluxibus alvinis hepatico nimirũ & hæmorrhoidali distinguitur, quòd in his non nisi purus putusque sanguis (quamvis plerumq; subaqueus aut niger) in dysenteriâ autem cum bile aut pituitâ mixtus excernitur.

Rectè autem conjicis esse apostema aut ulcus in intestinis: Etenim dysenteria nihil aliud est, quàm exulceratio sive ulcus intestinorum, ortum à materiâ acri & abradente, cum dejectione purulentâ, cruentâ & tandem ramentosâ, non sine dolore acerbo mordaci ac torminibus ventris. Clysteres, de quibus quæris in omni dysenteriâ valdè sunt utiles, præsertim, quando sedes morbi est in intestinis crassioribus, id quod ex dolore, qui tunc est infra umbilicum, cognoscere licet. Poteris itaq; illis magno cum ægri comodo, uti tam in pueris quàm adultis: Leniunt enim dolorem aciemque humorum obtundunt & vehementiam fluxûs blandè compescunt.

Discipulo tuo transmitto aquam cordialem & pulverem stomachicum, illum pro virium instauratione, hunc ad excitandam ventriculi orexin.

Erysipelas quo Nobilissimus Dominus Evvald â Blucher laboravit, fuit Oedematosum: Illud enim propter humoris crassitiem & cruditatem plerumq; post se tumorem relinquit. Curabitur convenienti purgatione & fomentis, si nimirum transmissæ herbæ coquautur ex aceto & vapor ex iis quavis vesperâ & aurorâ recipiatur calidè, deinde imponatur emplastrum transmissum. pilulas cephalicas proximè mittam; nunc non sunt ad manus. Interea Vale. Dab. Colbergæ d. XI. Augusti Anni M. DC. XXIX.

Aqua cordialis.

℞. *Aq. fragor. rubi Idæi*
borrag. ana ℥ij
Cinam. c. floribus
borrag. absq; vino destillat.
℥iß.
Carbunculi ℥i.
Aq. Cordial. frigid. ℥iß.

Spir.

Spir. rosar. ℈i.
rubi Idæi
fragor. ana ℈ß.
Rotul. man. Christi ℥i.
M. D. in vitro. S.
Pulvis stomachalis.
℞. *Pulver. stomach. Birckmanni* ʒii.
Magister. ♀i
Corallior. ana ℈i.
Mastich. el. ℈iß.
Rotul. man. Christi ad pondus omnium M. F. pulv.
Species pro fomentatione
℞. *Herb. arthemis.*
potentill. ana Mii.
Comar. absinth. Mj.
Flor. Sambuc. Miß.
chamomill. Mij.
Baccar. Juniper. ℥ij.
Incid. grosso modo
D. ad chartam S.
℞. *Emplast. diaphor. Mynsicht.* ℥ij.
Diachyl. simpl. ℥ß.
M. F. Magdaleon.

EPISTOLA XXXVIII.

De procidentiâ Uteri & peste.

Magnifico & Nobilissimo
VIRO
DN. MARTINO RUBACO
Sereniss. Reginæ Poloniæ
Consiliario Intimo.
BALDASS. TIMÆUS V.G.
S. P. D.

Literæ tuæ, Magnifice & Nobilissime Vir, Mœcenas suspiciende, cùm ad auditionem verbi divini properarem in ipso templi vestibulo mihi redditæ sunt, forsan bono omine, ut, quoniam curam medicam dilectissimæ filiæ concernunt à DEO fiat exordium, quod ipsum olim monuit Hippocrates, quando librum suum de naturâ muliebri his verbis exorditur: Oportet eum qui morbos mulierum, rectè tractare velit primùm quidem ex DIIS ordiri, deinde mulierum naturas discernere, itemque ætates & tempora & locos, in quibuscunque degunt.

Miror autem quod de uteri prolapsu, quem ex abortu passa est, mecum, dum præsens essem, non communicaverit: videtur hoc ejus verecundiæ adscribendum.

Affectus per se magis molestus est quam periculosus, si initiò statim, quod factum intelligo, uterus reponatur: Facilè enim in juvenili ætate contrahitur & remanet. Interdum tamen perniciosus, imo lethalis fit, si putredo, dolor, febris, convulsio aliaque symptomata gravia accedant.

Decoctum musci querni, quo ex consilio obstetricis filia utitur, non est inconveniens, quatenus uterum ejusque ligamenta constringit & roborat, modo caveatur ne menses inde supprimantur, aliaque gravia mala excitentur.

Tutiùs fluxu menstruo jam præterito usurpatur, minimè verò instante aut jam prorumpente. Commo

modè circa id tempus elixir Paracelsi ex liquore aliquo conveniente exhibetur: Menses enim promovet, uterum blando calore fovet & humiditates nimias, quibus ligamenta laxantur, absumit. Ne autem repositus uterus iterum descendat aut procidat, pessarium, quod mitto, immittendum & subligaculum ad eum fere modum, quo fasciæ pro herniâ parari solent applicandum. Umbilico cucurbitula magna cum multâ flamma sed sine scarificatione, affigenda; dorso autem & lumbis emplastrum contra rupturam imponendum. Suffitus ex pelle anguillæ sale conditæ, quem hactenus adhibuit obstetrix, valdè quidem à nonnullis commendatur, sed non video cur alia fœtida idem nõ præstent, nisi occulta quædam subsit qualitas. Continuari tamen potest, modò naribus subinde suaveolentia ex ambrâ & moscho admoveantur.

Interea non multum se moveat ægra, sed in lecto coxis elevatis & poplitibus reflexis ac capite paulisper demisso quiescat, non clamet non rideat nec sternutet, quantum possibile, nec tussiat, affectus animi vehementiores; iram imprimis frenet. Alvus sit lubrica, (si non sponte, artis operâ. In victu vitet pingvia, pisces molles,) legumina, lacticinia & fructûs horarios. Cibi sint glutinãtes cum modicâ adstrictione, quales sunt Oryza, amylũ pyra, cydonia &c. Vinum bibat rubrum crassum & subadstringens vel cerevisiam Lobsinscensem ex fictili terræ sigillatæ strigensis.

Cœterùm quod pestis hinc inde in Poloniâ gliscentis contagium attinet, consilii loco tractatum meum de præservatione & curatione pestis Dantisci nuper impressum mitto, in quo alexiteria probatissima, juxta utendi modum continentur. Confectionem Orvietanam facili negotio præparabit pharmacopœus. Compositionis modum & descriptionem veram & genuinam Celsissimo principi Saxoniæ Francisco Carolo ab ipso Orvietano in Italiâ olim communicatam in Scrinio, cui pessarium inclusum, reperiet.

Zenexton Paracelsi ut & amuletum Crollii famam ex omni parte non sustinent. Major in alexipharmacis intro sumptis est virtus; Maxima in Dei præpotentis custodiâ, cui M. T. devotè commendo. Colbergæ d. XV. Augusti Anno M.DC. XXXI.

EPISTOLA XXXIX.

De eodem effectu.

VIRO

Nobiliss. & Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

JO-

JOHANNES MARCUS
M. D.

S. P. D.

NIsi certus essem tui in me amoris & hinc promanantis officiorum promptitudinis, Excellentissime Vir, literis hisce meis occupatissimum Te haud interpellarem. Urget me præterea fœminæ cujusdam mihi sangvine junctæ calamitas. Hæc tertio post partum laboriosissimum die procidentiâ uteri laborare cœpit, ita quidem ut extra vulvam nihil propendeat, sed ad ostium solummodò alarum conspiciatur corpusculum glandi virili non absimile, rimâ, per transversum insigne, cui si digitus immittatur, retrocedit.

Nova sunt ista mihi experienti, etsi antiqua, lectiones authorum memoriâ repetenti. Nihil autem aliud conjicere possum, quàm uteri levem prolapsum.

Cœterùm etsi repositus per noctem maneat, quoties tamen exsurgere cogitur, relabitur, etsi non ultra dictum terminum. Quæso itaque, mi Amice, averruncandis hisce miseriis collaborare & quæ longior Te docuit experientia mecum fideliter & candidâ, ut in aliis hactenus factum, communicare ne detrectes, id quod omni officiorum genere vicissim demereri nunquam non annitar, DEum precatus ut Te tuosq; diutissimè salvos & incolumes præstet, vel nostro etiam bono. Vale Fautor observantissime, & consilium tuum opemq; nobis ne denega. Dab. Cöslini XII. Novemb. Anno M. DC. XLII.

Clariss. & Doctissimo.

DN. JOHANNI MARCO
Philosoph. & Med. D.

BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

COnsangvineam tuam uteri descensũ pati, signis, quæ recenses, manifestè constat. Corpusculum enim illud rotundum cum rimâ glandi virili non absimili quod ad alarum ostium conspicitur, cervix uteri est, in quam digitus, uti scribis, facilè immitti potest.

Causam hujus procidentiæ vel potiùs descensûs non est quod prolixè inquiramus; Scimus enim partum præcessisse difficillimum fœtũque violenter evulsum, unde ligamenta & membranæ, quibus uterus cum peritonæo intestinis & cum ossibus Sacro & ilii colligatus est, valdè extensa & relaxata sunt, ut uterũ suo loco retinere nõ valeant.

Curatio in maturâ & convenienti repositione ejusdemq; retentione consistit; Illa quidem non adeò laboriosa, hæc autẽ difficillima, nihilominus tentanda & quidem tali methodo.

Primò cùm uterus inter vesicam & intestinum rectum situs sit, oportet has partes à lotio & excrementis, tanquam obstaculis, leni aliquo clystere liberare, ne repositionem impediant, vel difficilem reddant.

Deinde collocetur ægra in lecto supina elevatis coxis & reflexis poplitibus ac divaricatis cruribus, mox uterus abluatur & abstergatur tali decocto.

℞. *Gallar. myrtill.*
Glandium ana ℥ij
Flor. balaust.
*rosar. ana M*ß.

Vini rubri austeri ℔iß Ebulliant semel atque iterum postea colentur.

Post abstersionem uterus in suum locum reponatur, & ne iterum excidat pessulus vulvæ immittatur in hunc modum formatus. Accipe lanam mollem & benè carminatam, huic insperge pulverem ex mastiche, thure & balaustiis, contege syndone vel linteo rarioris texturæ & consue in modum pessuli, cui filum sit appensum, ut extrahi possit. Hunc pessulũ imbue vino adstringente modo descripto & applica.

Umbilico & Ilibus affigantur cucurbitulæ cum multâ flammâ, sed absque scarificatione, repetaturque hoc sæpius. Earum enim attractione uterus elevatur & retinetur.

Imo ventri applicetur emplastrũ contra rupturam. Quiescat autem ægra supino decubitu per dies septem caveatque ab omni corporis commotione tussi & sternutatione.

Naribus suaveolentia, pudendis fœtida admoveantur.

Hæc dum fiunt, singulis matutinis exhibeatur decoctum Foresti huic affectui valdè conveniens.

℞. *Cyperi* ℈ii
Granor. myrti
Rad. consolid. utriusq.
Nuc. cupress.
Sumach.
balaust. ana ℈i
Cinam. acutiss.
Calam. aromat. ana ℈ij.

Grosso modo incisa bulliant in vini rubri ℔ij. R. *Colatur* ℔iß. *Clarificetur & edulcoretur Sacch. alb.* ℥ij *M.*
D. in fictili.

Elapso septendio eximatur pessulus & paretur talis insessus.

R. *Rad. symphyt.* ℔i
tormentill. ℥ii
Bacc. myrtill.
Sumach. ana ℥iß
Musc. arbor. querni. M*iiij*
Cort. quern.
Glandium ana ℔ß.
Flor. rosar. rubr.
Lysimachiæ ana Mij
Alumin. ℥iiß

Incisa & conquassata coq. ex s. q. aq. simpl. pro balneo, in quo ægra umbilicotenus sedeat per horam unam, vel, si vires prohibeant per semihoram, repetaturque aliquoties.

Hæc omnia etsi Tibi sint notissima, monere tamen volui, cùm sciam

in ca-

casibus subitis & calamitatibus propriis sæpè etiam optimorum Medicorum animos adeò consternari, ut de remediis idoneis cogitare non possint. Meliora ipse Tibi suggeres, Interea ut fœminam virtuosissimam bonæ valetudini divina restituat Clementia, devotè precor, Teque cum tuis quàm optimè valere jubeo, Raptim Colbergæ d. XIII. Novembr. An. M. DC. XLII.

EPISTOLA XXXX.

De Molâ

DN. BALDASS. TIMÆO, V. G.
Fratri unico.
CHRISTIANUS TIMÆUS
Salutem & Amorem.

IMprovisus se mihi offert harum exhibitor bigis instructus & curru. Is ergò vinum illud quod in quavis molâ utilissimum esse nuper indicabas, commodè transferre poterit. Quas in chartam conjeci medicamentorum formulas, earum in pharmacopolio vestro præparationem ut promoveas, & si quid aliud affectui huic conveniens adinvenisti communices obnixè rogo. Plura non permittit transferentis importuna festinatio. Vale. Scribo Treptoæ d. XII. Junii An. M. DCLII.

D. CHRISTIAN. TIMÆO, V. G.
Fratri unicè dilecto
BALDASS. TIMÆUS V. G.
Salutem & Amoris fraterni constantiã.

MInùs opportunè dum ad Summi Numinis cultum properandum est, tuæ mihi redduntur literæ, nec moram indulget intempestiva transferentis festinatio, quam & ipse accusas. Nihil ergo nunc quidẽ de meo adjicere vel monere possũ, sed medicamenta tantum à te consignata transmitto. De methodo ut pauca addam:

Primò laxativum aliquod, quale est decoctum nostrum, præmittes. Deinde singulis matutinis cyathũ vini medicamentosi exhibebis, continuando donec absumatur penitus, ita tamen, ut quinto vel sexto quoque die purgans aliquod præscribas vel enema conveniens. Sub vesperam cujusque diei cubitum ituræ propinabis, aquæ hystericæ Mynsichti cum aquâ vitæ mulierum permixtæ cochlearia tria vel quatuor.

Abdomen manè & vesperi unguento præscripto actu calidè inungatur, repetitis per intervalla insessibus, fomentis &c.

Pulveris sternutatorii interdum ad pisi magnitudinem ægra naribus attrahat, idque jejuno ventriculo & rariùs, tertio quoque die vel circiter. Vale, mi Frater, & his utere feliciter, Raptim Colbergæ die XII. Junii Anno M. DC. LII.

R. *Rad. Rubiæ tinct. aristoloch. utriusque Enulæ ana* ℥ß.
Herb. Arthemis. pul. meliss. Dictamn. Cretic. rorismar. salv. ana Mß.
Fol. Sabinæ, lauri ana Mi.
Fl. Cheiri, apic. flor. lil. albor. ana p. j.
Ci-

Cinam. acutiss. ℥ß.
Caryophyllor. ℈ij.
Croci oriental. ℈j.
Cicer. rubr. ℥ij.
Baccar. lauri Junip. ana ʒvj.
Grosso modo incisa & conq.
D. ad chartam.
S. Species zum achten Theil Wein.

℞. *Aq. hyster. Mynsicht* ʒvj.
vitæ mulier. ℥iiß.
Cinam. ℥ij.
Essent. nr. uterin. ℥j.
Castor. ʒj. *M.*
D. in vitro.
S. Zugerichtes Mutter-Wässerlein.

℞. *Cass. ligneæ acutiss.*
Myrrh. elect.
Succini alb. præpar.
Borracis, Croci, Castor.
Pulegii, Sabinæ ana ʒj.
M. F. pulvis Add.
Olei Succini alb. gtt XV.
M. D. scatulam
S. Treibendes Pülverlein.

℞. *Ungv. Dialthææ*
Empl. de melilot. ana ʒvj.
Pingved. procin.
Adipis gallin.
Medull. cervin. ana ℥ß.
Styrac. calamit. ʒij.
Croci ℈i. *Colocynth.* ℈iiij.
Ol. lilior. q. s. M.
F. Ungventum
D. in fictili S. Sälblein.

℞. *Herb. levistici, puleg.*
matricar. arthemis.
majoran. ana Mii.
Fol. Sabinæ, lauri ana Miß.
Flor. Chamæmel. Mii.
Centaur. minor.
Lilior. albor. ana. Mi.
Baccar. Juniperi ℥ii.
Lauri ℥i.
Colocynth. c. toto ℥iß.
Incidantur grosso modo
D. n. in Chartâ.
S. Species zur Blähung.

EPISTOLA LXI.

De complicatis quibusdam affectibus.

ad

Illustrem & Generosum

DN. JOHANNEM BANNER,

Exercitûs Reginæ Sveciæ Ducem supremum.

Hochwolgeborner / Gnädiger Herr / demnach E. Excellentz dero ietzigen Leibes-Beschaffenheit vernünfftig nachzudencken / und darüber meine Gemüths-Meinung und treuen Rath zu eröffnen mir gnädig anbefohlen / so habe in solchem E. Excell. hiermit unterthänigst gehorsamen wollen / und ist dabey vornemlich auf Zweyerley zu sehen.

1. Erstlich auf die disposition und Zufälle der innerlichen Glieder.

2. Auff den eusserlichen Schaden.

Was das erste anlanget / so deuten inappetentia, evaporatio in caput & inflatio auf einen schwachen orifi-

orificio verschleimeten Magen und unvollkommene Dauung.

Die Beschwerung aber in beyden Seiten / auff obstructionem hepatis & lienis, worbey die venæ mesaraicæ, als terminus per quem, keines weges exempt, verschonet bleiben können (Beydes ab imperfectâ concoctione herrührende) und tota corporis constitutio auff calidam hepatis intemperiem & plethoram.

Die Schwachheit des Magens kan entweder daher rühren / daß er bißweilen durch einen übrigen Trunck oder hart dauliche Speisen beschweret und überladen wird / oder daß die Leber mit ihrer Hitze zu ihrer Nahrung den chilum imperfectè coctum zu frühe anzeucht / oder daß der obere Magen-Mund nach dem Essen nicht wol zuschleust und den calorem nativum, durch welchen alle Däuung muß verrichtet werden / exhaliren läst / der denn nicht solitariè sondern von vielen rohen ungekochten Dünsten accompagniret ins Haupt auffsteiget / in cerebro die spiritûs animales hinc inde agitiret, unde vertigo, die ventriculos cerebri zu obstruiren anfanget / unde propter inclusionem spirituum animalium stupor in digitis sinistræ manûs & pedis; hinter sich aber in orificio ventriculi superiore viel Schleim lässet / hinc nervi sextæ conjugationis eò delati ejusmodi muco obliti suctionem non sentiunt, unde inappetentia. Die evaporatio wird theils durch die hitzige Leber verursacht / theils durch continuas meditationes & ruminationes wichtiger affairen. Sonderlich aber Leß- und Beantwortung der ankommenden Schreiben über und immediatè nach der Mahlzeit / als durch welche das Haupt erhitzt gleich einer erwärmeten ventosen oder Laßkopff die Dünste auff und anzeucht / befordert. Ein solcher ist / meiner Befindung nach E. Excell. itziger status corporis interior, und dasjenige worüber dieselbe ietzo klagen. So viel aber den eusserlichen Schaden betrifft / weil solcher in tali corpore sanguineo so lange offen bleibet / auch unterschiedlichen wieder auffgebrochen / so muß die Heilung nothwendig unter diesen zweyen hindern und auffhalten / entweder daß bey der Curation in- und eusserlichen nicht vorgenommen worden / was vorgenommen hat sollen werden; oder es muß inwendig noch etwas frembdes stecken / der Knochen geschieffert oder angelauffen seyn; Wer wil aber hier das erste asseriren / daß nemlich die von E. Excellentz bißher adhibirten vornehmen Medici und Chirurgi entweder das Werck nicht gnugsam verstanden / oder den Schaden zu vermeinten ihrem Vortheil auffgehalten haben solten? Ein solches ist ihrer keinem ohne Ursach bey zu messen.

Muste derowegen noch etwas frembdes im Schaden stecken. Das kan aber keine Kugel seyn: Dann solche zum obern Loche wieder ausgegangen; Es wolte dann iemand sagen / es wäre im Lauffe mehr als eine Kugel gewesen / welches aber der Eingang des Lochs und Naheit des Schosses müsten ausgewiesen haben. Fettlappen/Hembde und Ermelflecken haben sich so lange nicht können auffhalten. Ist demnach vermuthlicher / daß der Knoche gesplittert und doch solcher Splitter noch fest anhange / oder daß er angelauffen sey von eusserlicher Lufft / weil das Loch ziemlich weit und rund ist.

Damit ich nun zur Cur schreite/ so müssen zuforderst ventriculus, mesenterium und viscera nicht electivè purgantibus, sondern eccoproticis und minorativis per epicrasin ab humorum infarctu liberiret / die obstructiones reseriret/ flatus discutiret / viscera hinwieder corroboriret und dabey eine leidliche diæt angestellet. Zum eusserlichen Schaden aber/was frembde Sachen zur Wunden austreibet eingegeben/ und was solche auszeucht / eusserlich auffgeleget / und da eine caries ossium verhanden wäre / derselben pro re natâ remediret werden. Demnach aber E. Excellentz unterschiedliche vornehme Medicos consuliret haben / so wil ich/ne cornicum oculos configere velle videar nur etliche wenige / ne prorsus ἀσύμβολος maneam, doch kräfftige und heilsame Medicamenta vorschlagen.

Anfänglich nun können E. Excellentz des acidi tartari fünff oder sechs Morgen nacheinander / weil es gar nicht wiederlich / sondern die Brühe fein säuerlich macht iedesmahl 2. Scrupel / oder da solches nicht gnug wäre / ein Quentlein in einer Hüner oder Fleischbrühe oder warmen Bier nehmen/und ein paar Stunden darauf fasten / nach solchem die gewöhnlichen Pillen gebrauchen / damit / was das acidum tartari erweichet / durch dieselbe folgends ausgeführet werde.

Mit besserer Bequemligkeit aber/ und doch nicht geringerm Nutzen werden E. Exc. derer aus dem acido tartari verordneten Küchlein fünff oder sechs iedes eines Dreyers groß zwo Stunden vor den Mahlzeiten geniessen.

Beyderley scheuren nicht allein den Magen fein sattsamlich aus ohn einig Ungemach / und erwecken einen Appetit , sondern eröffnen auch die Verstopffung des mesenterii, der Leber und Miltzen und præcipitiren die daraus auffsteigenden fuligines.

Zur Stärckung ietzt benanter innerlichen Glieder können E. Exc. ausser der evacuation offt einen Löffel voll Syrupi de tincturâ corallorum cum succo citri vel berber. bereitet nehmen.

Eusserlich wird gut seyn/zur præserva-

servation des stuporis alle Morgen ein oder zwey Tropffen Galbanöhl/ hinten ins Genick/da das principium nervorum ist / warm einschmieren zu lassen/und da E. Excell. ja wolten eine fontanell tragen / so gebe ich vornehmen Medicis und Chirurgis nachzudencken / ob nicht besser wäre/ eine zur derivation und diversion am lincken Arm zu tragen/und die am rechten schwachen Arm / weil sie ohne das wenig intercipiret / unterdessen gleichwol aus dem HäuptFlüsse herzu zeucht / welche aber mehr durch die kleine venas subcutaneas capillares zur neuen fontanell, als durch die grossen Adern ihrem ersten Gebrauch nach ihren Fall nehmen / zu gehen zu lassen. Die Objection wegen des stuporis in pede & manu ist der importanz nicht / daß sie solt ein so nützlich gut Werck hintertreiben können/ denn ja ein mahl gewiß / daß Hand und Fuß in sich selbsten gesund sind/ und solche Schwachheit aus dem Haupte kriegen / oder vielmehr die Beweglichkeit / so aus dem Häupte solte mitgetheilet werden / daß also dieser affectus nicht ist idiopathicus sondern sympathicus communione nervorum, und geschicht nicht positivè, sondern privativè, weil die facultas animalis sensitiva propter aliqualem ventriculorum cerebri, principi nervorum & superiorum spinæ dorsi vertebrarum obstructionem ad digitos nicht deferiret wird.

Nun gehen alle Medici rationales in ihren Curen nicht auff die Morbos, sondern auff morborum caussas, die würden der gestalt κατ' ἴξιν täglich ausgeführet / zugleich auch die facultas sensifica ad partem propriè affectam mehr zur corroboration dann einiger debilitation gezogen / wenn hiernachmahlen die fontanell mit einem Küglichen Ahornen Holtz versehen / mit Epheu Blättern und auffgelegten Tüchern bedeckt würde/ so würde sie gewiß nicht mehr herzu ziehen.

Beydes schreibe ich / als ein expertus Rupertus. Gelüstet aber E. Excell. eine panaceam præservativam zu haben / und so wohl der fontanell als vieler Artzney zu entrathen / so will E. Excell. zu entdecken ich als ein treuer Medicus keine Scheue tragen; Das ist nun abstinentia à nimio potu cerevisiæ & vini. Dann so E. Excellentz zu viel Bier trincken / so wird dadurch der Magen geschwächet / die Glieder verstopffet und der Leib mit Winden ausgedehnet; Da aber zu viel Wein/ so wird die Leber und Miltz gar zu sehr erhitzet/die Gehirn-Adern angefüllet / und dannenhero ist mehr Gefahr denn von der Auffdünstung zu besorgen; Derowegen auch gut seyn wird / jährlich zum wenigsten einmal im angehenden Sommer am Arm eine Ader zu springen und acht oder zehn Uncien Bluts abzu zapffen.

Solte aber ja E. Excellentz etwa zum starcken Trunck bißweilen sich bereden lassen / so wäre gut / daß sie noch ante Somnum das meiste per vomitum wieder weg gebe/und darauff zu Niederdrückung derer Dünste einen Löffel voll Roseneßig oder sauren Granaten Safft trincken/ und auff die Leberstelle in der rechten Seiten Tücher in warmen Rosensafft oder in Entstehung dessen in Saurkohl-Suppe / iedes oder deren einem Pfund / zuvor eine Uncie Salpeter auffgelöset und zu Erhaltung der natürlichen Wärme derselben ein wenig gelben Sandel oder Wermuth auffgekocht sey / genetzet und wieder ausgetrucknet warm aufflegen / und so offt es erkaltet / wieder daran wärmen und aufflegen.

Wann schlüßlich E. Exc. auff einen Tag oder drey Morgends oder Abends einen Becher voll von dem Wundtranck warm truncken und eusserlich das Pflaster aufflegten/ so würde verhoffentlich sich bald ausweisen / wo der Hase vergraben lieget; wäre nichts frembdes darin / auch kein Schieffer am Knochen hangend/ sondern eine Caries ossium verhanden / so wird ein erfahrner Chirurgus pro re natâ bald Rath finden. Ich aber wolte / wann sonsten keine contraindicatio sich erhübe / nur Campfer in Brandwein resolviren und einspritzen.

Dieses ists Hochwolgebohrner Gnädiger Herr / das auff E. Excell. Befehlich ich habe in unterthänigem Gehorsam zu Papier bringen wollen/ von Hertzen wünschende / daß es guten effect erreichen und E. Excell. dadurch vermittelst Göttlichen Segens zu beständiger Gesundheit gelangen/ dadurch unserm vielgeliebten hochbedrengten Vaterlande mit gutem treuen Rath und Heroischen Tapfferkeiten zur sichern tranquillität und so lange gehoffeten Frieden möge verholffen werden / In dessen allgewaltige Protection E. Excell. sambt dero vielgeliebten Gemahlin / Herrichen und Fräulein / und zu dero fernerem favor und Schutz ich mich und die meinigen empfehle verbleibend allezeit E. Excell.

Egel am 14. April 1634.

Unterthänigster Diener

Matthias Engelhard. D.

EPISTOLA XLII.

De eodem affectu

Ad Eundem

Es hat zwar des Herrn Generals Johann Banners Excellenz nunmehr eine geraume Zeit hero mit grossen ansehenlichen Kosten vieler vornehmer / gelährter / erfahrner und dieses Landes berümbtesten Medicorum Bedencken und Rath / wegen seines beschwerlichen und langwierigen

gen affectûs hypochondriaci eingeholet und bekommen/ auch nach Verordnung des Consilii Augustani unterschiedliche und vielfältige medicamenta gebrauchet / welchen aber vorgesetzte Scopos und in ermeldtem Consilio wol angedeutete intentiones nicht attingiren und treffen wollen. Hierauff ist nun ferner zu Leipzig in einem andern mit H. D. Sennerto gehaltenen Consilio de materiâ medicâ und höhern arcanisirten Artzney-Mitteln / welche durch GOttes Hülffe und gnädigen Segen etwas näher zum Zweck vorangedeuteter intention verhoffentlich collimiren möchten / deliberiret / und auf nachfolgende absonderliche remedia und arcana einmütiglich gestimmet und geschlossen worden.

1. Erstlich und fürnehmlich hat dahin für allen Dingen gesehen und getrachtet werden sollen / daß man ein solch arcanum zu wege bringen möchte / welches nicht allein affectum hypochondriacum sondern zugleich dessen Symptomata und Zufälle alle concerniren thäte; Dannenhero ex triplici naturæ fonte oder aus dem dreyfachen Reich der Natur / als / vom animalischen / vegetabilischen / mineralischen Gewächsen und derselben Subjectis utrobique appropriatis specificis die spiritualischen vornehmsten Haupt-Kräffte zusammen colligiret / spagyrcè separiret / clarificiret / exaltiret und in ein Kunst und Natur gemäßen spiritualisch universalisch / gleichsam dreyeiniges astralisch Feuer ignis debito artificio angezündet oder formiret / circuliret / perficiret / und nachmahl ratione δυνάμεως proprietatis & affectus IGNIS NATURÆ triplicis, seu elixir antihypochondriacum intituliret worden / von welchem nun zu gebrauchen / kan E. Excell. den Anfang machen mit sieben oder neun Tröpfflein / ferner mit zehen / funffzehen biß zwantzig oder ja nach Befindung der operation mit mehr oder weiniger Tröpfflein continuiren. Ja wol auch zu weilen einen Scrupel oder ℈ß mit einem appropriirten Wasser einnehmen / doch daß darauff alsobald Ihr Excellentz einen Schweiß dulden und erwarten wolle / und soll allewege Ihr Exc. mit diesem zwey oder drey Tage nach einander anhalten / und dann darauf die confortantia gebrauchen / unter welchen /

2. Vors ander die tinctura Corallorum das principale oder Hauptstücke seyn wird / Als welche zuförderst diese verborgene Eigenschafft und von GOtt und der Natur eingegossene wunderbahre Magische Kraft hat die illusiones phantasticas, melancholicas zu dissipiren / das Hertz / Sinn und Gemüth zu erfreuen / die natürlichen und leiblichen Geister zu erfrischen / das Geblüth zu erleichtern und sonsten auch allerhand Zufällen vorzukommen /

 und

und giebet der edlen und herrlichen tinctur Paracelsus dis Gezeugniß: Es sey unmüglich / daß bey unabläßigem Gebrauch derselben sich einige Unreinigkeit im Geblüt verhalten könne. Dosis â ʒß ad ʒi. vel per se vel cum spiritu melissæ, lilii Convallium & consimili.

3. Nicht weniger wird vors dritte das Hertz und Haupt dero animalische und vitalische Geister erquicket werden durch die essentiam ambræ, so mit dem spiritu rosarum bereitet worden. Davon können Ihre Excellentz zu Abend horâ somni oder nach Mitternacht ʒß per se in einem Löffel zu sich nehmen und darauf zur Ruhe sich begeben.

4. Es ist auch zum Vierten nochmahl rathsam befunden worden daß Ihre Excellentz das elixir proprietatis , so correcto modo appropriatè wol und fleißig bereitet / mit dem obigen umwechseln kan / sieben/ zehen / biß funffzehen Tropffen mit warmen Bier einnehme und gebrauche.

Wann nun Ihr Excellentz ein oder das ander elixir neben den confortantibus etliche Tage werden gebrauchet haben/wird alsdenn von nöthen seyn / daß man gleichwol etwas/ doch nicht zum offtern / purgire zu welchem Ende derselben

5. Vors Fünffte nützlich erachtet / verordnet und bereitet worden die resina gialappæ, welche nach Gelegenheit mit den crystallis ♀ri oder ♀ro ⊖lato pro discretione præsentis Medici kan eingegeben werden. Dosis verò resinæ ℈ß vel gr. xv. non excedat.

6. Zum Sechsten haben Ihr Excellentz zwey appropriirte essentias vegetabiles ceterach & chamædryos , welche beyde zu Eröffnung der Leber und Miltzens Verstopffung nebenst dem andern / um mit demselben abzuwechseln nützlich können gebraucht werden. Dosis ʒß ad ʒj in cerevisiâ calidâ.

7. Vors Siebende sind nachfolgende notabilia zu erinnern und in acht zu nehmen : Erstlich daß das Elixir antihypochondriacum zweyerley oder zweyfach ausgefertiget / und zum Unterscheid eines citrinum das ander rubinum genennet worden / welches letztes dann mehrentheil auf die beschwerlichen und höchst gefährlichen symptomata und Zufälle / als gehlige / geschwinde Ohnmacht / Schwindel des Haupts/ Schlag / non tamen exclusis mineris & radicibus prædicta Symptomata causantibus gerichtet ist.

Wann demnach Ihr Excell. sich übel befinden und eins oder anders symptoma hereinschlagen will / soll alsobald deroselben dis Glaß eröffnet und vorgehalten werden / damit sie den starcken Geruch durch die Nase wol hinauff nach dem Gehirn ziehen möge / wird sie alsobald Enderung

rung verspüren ; Wolte aber solches nicht allemahl gnug thuen / kan man alsobald einen / 2. oder drey Scrupel Ihrer Excellentz eingeben / mit einem Löffel voll Spirit. lil. convall. cerasor. meliss. veronic. oder dergleichen.

Vors ander ist auch zu mercken / daß ein Theil der tincturæ corallorum mit dem spiritu rosarum extrahiret und bereitet worden. Von welcher Ihrer Excellentz auff den Abend oder nach Mitternacht etwas kan gereichet und mit der essentiâ ambræ umgewechselt werden.

Drittens ist zu wissen / daß von der edlen und trefflichen tinctura ℥ij so zu den beyden vorerwehnten elixiren gebraucht und vermischet worden / etwas übrig blieben / solche kan man analogâ proportione unter die tincturam corallorum vermischen / und wie daselbst angedeutet / solche vermischete tinctur Ihrer Excellentz umwechselend / administriren. Wird in berührten Scopo das ihrige mercklichen und mit Verwunderung verrichten.

Viertens ist von der tincturâ ♀ris so tanquam basis & fundamentum elixiris proprietatis constituiret und einvermischet worden / etwas übrig blieben / welche hernach durch Zugiessung des abgezogenen Spiritûs von der tinctura extendiret und liecht oder hell roth worden /

Davon kan Ihre Exc. in zufallenden Asthmate und Enge bißweilen nach Gelegenheit ein halber oder gantzer Löffel voll gereichet werden,

Endlich ist dem nechst erwehneten elixir proprietat. auch eingeflösset und proportionatim einvermischet das natürliche schöne Geblüt und tinctur von den floribus des wunderbahren Solarischen und recht magischen Gewächses hypericonis, davon das übrige mit beyden essentiis ceterach. & chamædryos æquali proportione kan vermischet und zu selbst angedeuteten Scopis accommodiret werden.

Paulus Jenisch D.
Johann Bloss. D.

Descriptio Medicamentorum ab Excellentiss. Dn. Sennerto ordinatorum.

R. *Cremor.* ♀*ri* ℥*ii*
♀*i* ⊕*lati absinth.* ℈*is.*
Fæcul. Ari
bryoniæ
heleni ana ℈*i.*
Divid. in quinque partes æquales sumendas horis matutinis ex jusculo cerevisiæ vel brodio carnium non pingui.

* * *

R. *Mass. pilular.* ♀*rear* ʒ*i.*
Angelic.
de Ammoniac. ana ℈*i.*
Resin. Gialapp. ℈*is.*
M. c. aq. antiscorbut. F. pilulæ parvæ ex quolibet scrupulo No. Xiij.
Deaurentur. dos. ℈i.

R. *Eli-*

*
* *

℞. *Elixir Propr. Par.* ℨii
Essent. Chamædr. ℥ß.
Enulæ
Ceterach.
Card. bened.
Centaur. min. ana ℨij
M. D. in vitro.
S. vermischt. Elixir.

*
* *

℞. *Magister. perlarum* ℨij
coraliōr. ℨiij
Lapid. Bezoard. orient. ℨi.
Corn. Cerv. philos. calc. ℨij.
Ambræ gryseæ.
Moschi Oriental. ana ℈ß.
M. F. pulvis.
D. ad Scatulam
S. Hertz-Pulver.

*
* *

℞. *Essent. flaved. Citr. sine Igne express. cum sacchar. finiss. incorporat.* ℥ij.
D. ad Scatulam.
S. Citronen Essentz.

*
* *

R. *Ambræ gryseæ* ℨij.
Mosch. oriental. ℨi.
Extrah. c. spiritu rosar. & *meliss. ana q. s.*
D. in vitro.
S. Essenz von Ambar und Moscho.

*
* *

R. *Aq. Asthmat. Rudolphi Imperator.* ℥vi
Cinamom. ℥ij.
Sacch. Cand. alb. ℥iij
M. D. in vitro
S. Lufftwasser.

*
* *

R. *Aq. Zedoariæ* ℥ii.
antiscorbutic. ℥iii
Confect. Alkerm. ℨii.
M. S. Windwasser.

*
* *

R. *Tinctur.* ☾℥i.
Essent. Margaritar.
Coraliorum ana ℨii.
M. D. in vitro.
S. Köstliche Haupt und Hertz-Mixtur.

EPISTOLA XLIII.
De Herniâ intestinali.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico

CHRISTIAN: TIMÆUS V.G.

S. P. D.

DApsilibus epulis genialibusque sermonibus à Te Frater unice, domesticis, publicisque molestiis tridui ferè spatio exemptus, ex Hortulino tuo nuper excedens frigoris quidem terras paludesque constringentis beneficio, breviorem habui domuitionem, quæ tamen, quod aspera adhuc erat nimis via, tædio non

non caruiſſet, niſi repetitioni inter nos actorum intentior animꝰ quaſi neſcius horrida & indirecta omnia prætervolaſſet; Imprimis cogitationem ſubinde torſit, quod enterocelen medicamentis ſine chirurgiâ inſanabilem pronunciaras. Memineram enim variorum cùm internorum tum externorum, quæ hoc titulo prædicant authores, quos falſos iccirco omnes eſſe oportuit, aut minimum ſaltem de laxitate peritonæi aliqua intelligendos. Quod ſi ita eſt, miror ante omnes Prævotium, qui in medicina pauperum m. p. 276. confidenter aſſerit, incurabilem medicamentis habitam ſemper fuiſſe inteſtinalem herniam, donec uſus optimus medicamentorum judex aliud docuerit, quem pluribus ibi formulis confirmat.

Tu verò mi Frater, obtento ocio fuſius quæſo hac quoque in re medicinæ conſule.

Socer meus vertigine ſæpius corripitur, etiam hâc ipsâ, quâ hæc ſcribo, horâ. Si quid ſingulare habes, quæſo ne invideas. Vale, Frater, optimè & cum tuis omnibus ſalve. Dabam Treptoæ die XVII. Decembris Anno M. DC. LIX.

DN.
D. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Salutem & amoris fraterni conſtantiam.

Rectè dixit, quicunque dixit; Animum diſciplinæ vacantem ſuæ, multa mala præternavigare neſcium; Id quod & Tibi, mi Frater, eveniſſe gratum eſt, dum in discesſu ſermones, quos in Hortulino noſtro, de rebus medicis aliisque non injucundis miſcuimus invicem, tecum ruminatus aſpera viarum, citra ſenſum quaſi, ſuperaſti, minusque moleſto & brevi itineris decurſu tuis es redditus. Sic nimirum animus meditationibus profundis im̃erſus, magis ferè ac facundus comes in via pro vehiculo eſt, modò non ſint tetricæ aut triſtes.

Herniæ inteſtinalis curationem in adultis niſi parva ſit ſine manus opera impoſſibilem eſſe, longâ experientiâ didici. Laudantur quidem, ut ſcribis à Practicis multa & interna & externa remedia, ſed famam vix ſuſtinent, nec memini toto hoc, quo praxin exerceo temporis ſpatio, quod tamen ingens eſt & triginta ſex annorum, quenquam, præter infantes quosdam & pueros perfectè ſanatos. Membrana enim illa tenuis & nervoſa non facilè unitur, niſi ruptura parva ſit, recens & in corpore puerili. Obſervatum quidem eſt, naturam interdum circa foramen proceſſus aliquid

 quid

quid generasse, quod intestinorum prolapsum prohibuit, verùm hoc rarum est & ægris non facilè promittendum. Prævotius, quæ loco à te allegato habet remedia immo & longè præstantiora, à Cratone, Hollerio, Solenandro, Gvilielmo Fabricio, Joële & aliis commendata in multis hactenus omni curâ & diligentiâ tentavi, sed frustra & sine successu, ita ut omnino mihi persuasum habeam, herniam in iis qui profectioris sunt ætatis, sine cheirurgia esse insanabilem.

Inter cheirurgicas autem operationes, illa mihi videtur esse omnium optima & securissima, quæ fit sine sectione & describitur à Platero tom. 3. lib. 2. cap. 2. hunc in modum:

Cauterium potentiale paullo supra testiculi regionem lateris rupti, ubi peritonæi processus, saccum subit, collocatur, eâ quantitate ut semidigiti longitudine & amplitudine cutem mortificando, escharam inurat, quâ mox discissâ aliud cauterium imponitur, donec cute integrè sublata, pingvedo appareat, quæ forcipe discindenda, eo usque ut processus vasa seminaria deferens, pateat. His, (quod brevi fieri potest) peractis, vasa illa digitis à processu artificiosè separantur & acu curvatâ filum subducitur, processusque leviter stringitur, nullum planè tunc dolorem inferendo, filo postea successu temporis spontè elapso admotis unguentis sarcoticis, caro calli instar sensim illic producitur, & sic premendo ac opplendo locum deperditæ substantiæ via prolapsuris intestinis occluditur.

Si verò & hanc operationem, quæ doloris fermè expers est & nullius periculi quisquam reformidat, ille fasciis convenientibus & subligaculis probè se muniat; His enim & intestina suo loco contineri & ne prolabantur vel rupturæ foramen, si & emplastrum conveniens applicetur, amplius reddatur, optimè præcaveri potest.

Quomodo autem parari debeant hæ fasciæ docet Paræus lib. 7. cap. 10. & Platerus tom. 3. lib. 2. cap. 2.

Interea cùm ab induratis fecibus & flatuum copia non leve periculum impendeat. Herniosis, omni studio à cibis potuque flatulento cavendum, alvusque subinde lubrica servanda. Contra vertiginem, quâ se interdum rotari queritur Socer tuus, mitto aquarum & spirituum quorundam appropriatorum mixturam, juxta & pulvisculum ex radicibus Doronici contra vertiginem tantopere decantati, additis quibusdam cephalicis.

De illa capiat singulis matutinis cochlearia tria, de hoc quantum cul-

cultri cuspide ter capi potest à prandio & cœnâ; Sed hæc purgato prius corpore. Novi enim esse cacochymicum & vertiginem hanc, non nisi per consensum commotâ scilicet & evaporante camerinâ inferiorum excitari. Plura adderem, sed abrumpere jubet Generi mei, qui has tibi in transitu reddet, inopina, attamen urgens festinatio. Vale, dab. Colbergæ die XIX. Decembris Anno M. DC. LIX.

℞. *Aq. Euphrasiæ* ℥iii
Cubebar.
Maceris ana ℥ii
lil. convall. c. vin. destill.
lavendul.
Cephalic. nostr. ana ℥i
Spir. Cerasor. nigr.
Euphras. ana ℥ß.
Meliss.
Flor. tiliæ
lil. conval. ana gt. XI.
Rotul. man. Christ. ʒiii.

M. D. in vitro
S. Wässerlein vor den Schwindel

* * *

℞. *Rad. Doronic.* ʒiii
Flor. Euphras. ℈iiij
Coriandr. acet. præp. ʒis
Cubeb. ʒi,
Nuc. Moschat. ʒis
Cardamon. ℈is
Ol. stillat. nuc. Moschat.
carui
fœnicul ana gt. XI.
Rotul. man. Christi ℥iiiß.

M. F. pulvis
D. ad scatulam.
S. Pulver vor den Schwindel.

EPISTOLA XLIV.

De præcavenda Cacochymia & Hydrope.

Ad
Magnificum Dominum
Dn. N. N.
Serenissimi Electoris Brandenburgici Consiliarium &c. &c.

MAGNIFICE DOMINE ut suus corpori constet vigor, morbosique quantum in artis potestate est, præcaveantur insultus commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, sordes primis viarum communium partiumq; latebris adhærescentes eluere. Quod ut citra molestiam fiat, assumantur pilulæ meæ secretiores, eo qui sacer est, septenario scilicet numero, & quidem sub decubitum tribus circiter à cæna frugali horis; Sic si quid vitio humoris cumulatum fuerit

(cumulatur autem ob viſcerum dyſcraſiam & diætæ errores quotidie) ſenſim & ſine virium jacturâ evacuabitur, fomesque cùm aliis morbis tum Cacochymiæ metuendus exinde, Hydropi blandè ſubducetur. Quodſi penitiori receſſu ſubſiſtentes humores electivè quandoque eliminare placuerit, egregiè, ſpero, conferet Diakermes meum ſolutivum, eo quem in pharmacophylacio præſcribſi modo, aſſumtum. Rectiſſimè autem hoc fiet paullo ante æquinoctium vernum, cùm ſol arietem ingreditur, & in autumno, cùm libram petit.

II.

Interea & viſcera ſubinde roboranda: Ventriculo gratum eſt vinum Rhenenſe, abſinthites vel enulatum ſub paſtu delibandum; jejuno prodeſt Elixir noſtrum ſtomachale viginti circiter guttularum menſurâ ex juſculo carnium non pingui ſorbillandum; Dormiturus deſtillatum noſtrum ſtomachale deguſtet, quod & flatus diſcutit, adſcenſumque vaporum reprimit. Epati intybacea ſive cichoracea quocunque modo aſſumta proſunt. Liene quæ ex ♂e parantùr & maximè tinctura; Omnibus denique Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuccis.

III.

Cæterùm & diætæ habenda ratio. Pulchrè quidem Celſus; Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque aliptâ egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri eſſe, modò in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentiùs ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit, prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modò plus juſto, modò non amplius aſſumere; bis de die potiùs quàm ſemel cibum capere: Cavendum tamen ne in ſecundâ valetudine, adverſæ præſidia conſumantur: ſed obſtant operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe oportet, & corporis neutri decidentia; ſtrictiùs itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt; Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus.

Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aqua temperat, & ex frigidis humentibusque excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu; Cibus

Cibus sit boni succi & facilis coctionis, non crassus, viscidus, & lentus, nec aëre aut fumo siccatus vel muria maceratus, vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes suillæ, anserinæ, anatinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia sunt pisa, rapa, brassica, poma, cucumeres, melones &c. Pisces rariùs veniant in usum & imprimis testacea. Cibi condiantur modico aromate & sale non multo. Potus sit cerevisia melioris grani, sufficienter cocta & bene defecata; Vina nocent dulcia, recentia & crassa; prosunt Rhenana annotina magis, quàm horna.

Somnus septem non sit productior horis, nec, si licet, brevior, isque nocturnus, cui si quid decesserit de die compensetur, sed paullò remotius à pastu. Sub decubitum ut vestes, sic & curæ exuantur, & quicquid tetricum est, vel morosum aut arduum: Etenim qui meditabundi ad somnum se componunt, inquietè dormiunt.

Alvus & vesica quotidie deponant, segniores artis operâ excitentur. Corporis exercitia adeo sunt necessaria, ut sine his ægrè subsistat sanitas. Est enim motus quasi flabellum, quo calor nativus excitatur, vapores & excrementa discutiuntur, & per cutis spiracula eventilantur; Unde veterum non nemo corporis exercitium humanæ vitæ conversationem, caloris naturalis limam, virium roborationem, juventutis debitum & Senectutis gaudium dixit.

Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum sequantur sed præcedant. Eadem & affectionum animi censura; Amicissimum Naturæ est gaudium, si moderatum sit, utpote, quod cor & Spiritus totumque corpus recreat; Nocet nimium, quo dissipantur Spiritus: Ira autem, mœror, tristia & metus nocentissimi affectus sunt, & propterea quantum possibile, devitandi; sed explicatius de his in consilio meo diætetico, cujus editio, nisi quod intervenerit, brevi maturabitur; Interea in conspectu sint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, CÆNA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA MINUS VIDEBITUR INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS NISI PRIORI CONCOCTO AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS, VENUS OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS ET IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

Immodicis brevis est ætas
& rara Senectus.

Hæc breviter & quasi in antecessum monere volui, studia mea prolixius imposterum contestaturus. DEUS, longitudo dierum nostrorum, Magnificum Virum, columen & Præsidium Patriæ diutissimè salvum & incolumem præstet, vel nostro etiam bono, id quod toto corde voveo.

B. TIMÆUS
von Güldenklee.

BAL.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER IV.

De Febribus.

EPISTOLA I.
De febri tertianâ simplici.

Excellentissimo & Amplissimo Domino

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Medico Electorali Amico optimo.

S. P. D.

L. C. A. S.

MEministi opinor, Excellentissime Domine, quæ nuper questus de calore ex Epate in extrema brachiorum pedumq; exæstuante: Erupit ille in febrem tertianā satis gravem, quæ licèt absq; frigore ingenti, maximo tamen cum calore & dolore capitis conjuncta est. Hic ipse tertius paroxysmus est, qui etiamnum hæc scribenti molestus, & sentio alios in lateribus & circa renes cruciatûs, cætera verò vehementem lassitudinem: Dieb᷒ ab accessu liberis, non planè liber sum à volatili quodam calore: sitis non admodum molesta & transmittitur aliquando, paroxysmus somno maximam partem. Præscribe quæso, Amplissime Domine, quæ ad pellendum faciunt malum, & si vacat, transmitte atque boni consule quicquid hic offertur. Vale Dab. Neo-Sedini, 2. die Julii Anno M. DC. LIII.

VIRO

Magnifico & Generoso

Dn. L. C. A. S.

S. P. D.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

FEbrim quæ in solstitio brumali, quo tempore & Cometes exarsit, in hunc usque diem communiter grassatur etiam M. T. nuper prehen-

prehendisse, equidem condoleo, minus tamen, quia ex tertianarum censu, quas puras & simplices vocamus Medici: Sunt enim hæ plerumque periculi expertes & ultra septimum paroxysmum rarò extenduntur, præsertim si errores caveat æger & convenientia morbo tempestivè opponantur remedia.

Commodum itaque fuerit ante omnia caussam mali aggredi & humorem biliosum in venis mesaraicis putrescentem, à quo febris hæc nascitur, evacuare. Præparatione enim haud opus esse censeo, cum signa coctionis in urinis jam appareant. Præscribsi in hunc finem potiunculam laxativam. Hanc optimè priùs agitatam, ne quid in fundo resideat, & calefactam uno haustu ebibat M. T. die intermissionis quatuor circiter ante prandium horis, nec aëri externo se committat, aut somno indulgeat, donec peracta sit purgatio.

Postero die quiescat & ad virium refectionem & incendii febrilis restinctionem de mixtura præscripta bibat quantum & quando libuerit, urgente præsertim siti & calore.

Hinc sanguis ex basilica dextri brachii mittatur; Instituenda quidem inter secundam & tertiam accessionem fuisset phlebotomia; Verùm quia hoc neglectum, etiamnum minimè intermittenda ob plethoram. Viscerum roborationi conveniet electuarium, quod mitto, etiam putredini resistens, si magnitudine nucis juglandis sæpiusculè assumatur.

Nec omittenda deinceps, si diutius protrahatur febris, antifebritica. Expertum habeo pulvisculum his inclusum: Sumitur scrupuli unius pondere ex unciis duabus vel tribus aquæ meæ antifebriticæ diebus imparibus, quibus recurrunt paroxysmi tribus circiter ante invasionem horis, cum leni sudoris elicio, idque si opus fuerit, iteratis vicibus.

Cœterùm & symptomatibus, quæ urgent, obviandum, Capitis dolorem mitigabit oxyrrhodinum cum petiis duplicatis fronti & temporibus tepidè applicandum.

Lumborum verò cruciatûs demulcebit unguentum rosatum cum camphora bis vel ter de die illinendum. Reliqua curato morbo spontè desinent, id quod brevi futurum spero & opto. Raptim Colbergæ d. IV. Julii ANNO M. DC. LIII.

℞. *Decocti nr. laxat.* ℥iiß.
Extract. rhabarb. ℈j.
M. F. potiuncula.

℞. *Aq. nr. cordial. frig.* ℥iiij.
cichor. Endiv.

acetos.

acetos. ana ℥vj.
Syr. acetos. citri.
berberum ana ℥ij.
Flor. Rhead. ℥j.
Spir. ⊕li q. s. ad gratam
aciditatem. M.
S. Mixtura.

R. *Conserv. radic. cichor.*
rosar ⊕lat. ana ℥iij.
Specier. diatrionsant.
diarrhod. Abbat. ana ʒj.
Flor. citri. condit. ℥ß.
Ceras. enucleat. condit. ʒvj.
Syrup. berber. q. s.
M. F. Electuarium.

* * *

R. *Pul. antifebr. perlat.*
℥iß. d. in capsula. S.

* * *

R. *Aq. nr. antifebr. ℥x.*
Mixtur. simpl. gtt. xxvii.
M. S. Aq. antifebritica.

* * *

R. *Aq. rosar. ℥iiij.*
verben. ℥j.
Aceti rosac. ʒvj.
Pulv. rad. rhodiæ ℈iiij. M.
S. Oxyrrhodinum.

* * *

R. *Ungv. rosar. Mes. c. aqua*
rosar. diligenter loti ℥iß.
Camphor. gr. ix. M.
S. Ungventum rosatum

EPISTOLA II.
De eadem.

Ad
Amplissimum & Consultissimum

DN. MICHAELEM MASIUM.

Consulem Rügenvvaldensem meritissimum, Amicum meum veterem & olim condiscipulum.

CUrationem febris tertianæ, Consul Amplissime, Amice omnium suavissime, quâ Te sæpiùs & quotannis ferè detineri scribis methodicè sic instítues:

I. Ad communes vias aperiendas & eluendas mox à prima invasione admittes enema ex sero lactis caprini, in quo malva, violaria, Endivia aliaq; emollientia & laxantia ebullierint additâ cassiâ vel electuario catholico aut dia prun. solutiv. Olea non admisceantur, cum calorem & putredinem facilè concipiant & biliosis febribus noxia sint.

II. In secunda accessione ad fervorem & ardorem leniendum Julabium ex aqua Cichorii, Endiviæ, acetosæ & fragorum cum Syrupo ribium, berberum, fragorum, &c. assumes; Simulque Epati conveniens Epithema ex aquâ rosarum, plantaginis, Cichorii, aceto rosaceo, speciebus diatrion Santal. &c. tepidè applicabis.

III. Die sequenti sangvinem ex basilicâ brachii dextri mittes ad uncias circiter sex vel septem.

IV. In tertiâ acceſſione idem facies, quod in ſecundâ.

V. Poſt hanc ad evacuandum humorem biloſum die intermiſſionis lene aliquod Cholagogum uſurpabis, qualis eſt potiuncula.

℞. *Decoct. noſtri, laxat.* ℥ij.
Syrup. de Cichor. c. Rhab. ℥ß.
Extract. Rhabarb. ℈j.
Tartari ⊕ *lat. gr. iij.*
M. pro uno hauſtu.

VI. In quarto paroxyſmo, qui plerumque vehementiſſimus eſt, præter Jolabium ſupra deſcriptum & refrigerantia quædam cordialia nihil aſſumendum.

℞. *Aq. noſtr. cordial. frig.* ℥iiij.
acetoſellæ
borragin.
bugloſſ. ana ℥ij.
Succi citri recent. expreſſ. ℥ij.
Rotul. man. Chriſti per l. ℥ß.
Spir. fragor.
rubi Idæi ana gt. xi.
M. d. in vitro.
S. Sauerliches Kühl und Krafft-Waſſer.

VII. Poſtmodum ſudoriferis agendum, maximè ſi præcedentibus invaſionibus ſponte non eruperint ſudores. Si enim ſingulæ acceſſiones iisdem finiantur, ſeptimum paroxyſmum, raró tranſcendit hæc febris; ſin minùs, in longum plerumque protrahitur.

VIII. In ſexta & ſeptima, nihil moliendum, niſi ſymptomata quædam urgeant, peculiaribus remediis mitiganda. Interea motus naturæ diligenter attendendus, & quamvis poſt ſeptimum paroxyſmum, ut plerumq; fit, ſoluta videatur febris, tamen ſi vel ſpontaneo alvi profluvio vel vomitu non ſufficienter & ex toto ſublata ſit materia febris, recidiva metuenda, & propterea præparantia & purgantia repetenda, & viſcerum intemperies epatis, præſertim caliditas Cichoraceis alteranda, quod cum hactenus neglectum ſit, mirum non eſt, febrim toties recruduiſſe. Ut autem impoſterum ab ea immunis vivas, devote precor, & ſic etiam in cæteris quàm optimè Te valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XV. Junii Anno M. DC. XXXV.

EPISTOLA III.

De febri Tertiana & ſuffocatione uteri.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri ſuo unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

NIſi rectiùs fers, frater unice, quotidiana tua ab importunis hominibus negotia, quàm ego, quæ nunc quidem indies cumulatiora me feriunt, facilè his quoque literis meis ſuccenſebis, & merito quod frequentiâ ſcribendi pecco. Hac.

Hac quidem vice libens ſuperſederem, niſi neceſſitas eſſet eſſe in neceſſitate.

Matrona quædam ex primis apud nos poſt exactos in gravi puerperio dies quatuordecim, die illâ, quam poſtremam tecum, mi Frater, in Hortulino tuo egi, abſente matre & marito lychnos in aëre frigido ſebo obducens ſub veſperam varia paſſa eſt ſymptomata, uteri ſuffocationem &c. adeò ut maribus equitem de nocte ad me revocandum miſſurus fuerit, niſi per Conjugem meam de reditu meo edoctus fuiſſet. Nunc tertianæ febris paroxyſmum exſpectat tertium. Ego propter ſuſpicionem non ſatis purgatorum lochiorum venam poplitis incidi; fluxit ſangvis craſſus & nigricans, Tu, mi Frater, conſilio tuo me juvare non detrectabis, miſſis ſimul convenientibus medicamentis. Vale & ſalve cum tuis omnibus. Scribo Treptoæ d. XXIII. Jan. Anno M. DC. LV.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri ſuo dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. *P.* *D.*

DOlendum eſt, mi Frater, avaritiam hominum eo usq; progreſſam, ut etiam exigui lucelli cauſa, corporis valetudinem, ſummum, ſi animæ ſalutem præferas, bonum jactare non vereantur.

Excuſari quidem aliquatenus merentur, quos dura urget neceſſitas, aſt in abundantia rerum conſtituti, peccant in proprium corpus, Nemini enim magis quàm ſibimet ipſis nocent, id quod vel ægræ veſtræ exemplo conſtat, Quid enim quæſo puerperam recenti & laborioſo partu debilitatam impulit frigoris externi injuriis ſe exponere? fœtoremque lychniorum ducendorum ſexui fœmineo infenſiſſimum ſuſtinere? Annon ancillæ vel alterius opera expediri hoc poterat? Vide, mi Frater, quàm etiam in ſe ipſam ſæviat avaritia. Verùm ut morbo, cùm vitio non liceat, inveniamus remedium, puto eam compendioſè curari poſſe:

I. Si cauſa continens febris, humor ſcilicet bilioſus in venis meſaraicis putreſcens, poſt tertium paroxyſmum, coctâ jam aliquatenus materia evacuetur.

R. *Fol. ſen. s. s.* ℥*iij.*
Rhabard. El. ℥*ij.*
Cinam. acutiſſ. ℈*j.*
Zingib. el. ʒß. *groſſo*

Modô inciſis affunde decoct. prunor. & paſſul. q. s. ebulliant ſemel atque iterum, poſtea exprimantur fortiſſimè.

R. *Colatur.* ℥*iiß. Add.*
Extract. Rhabarb. gr. IX.
vel gr. XI. pro virium
tolerantia. M.

Exhibe die intermiſſionis cum jejunio & cuſtodia.

II. Si calor febrilis attemperetur Cichoraceis aliisque moderatè refrigerantibus.

III. Si febrile μίασμα diſcutiatur per appropriata antifebritica, pulverem nimirum transmiſſum. Ejus doſin unam ex unciis tribus, aquæ noſtræ anti-febriticæ exhibebis duabus circiter antè invaſionem horis, corpore probè tecto & ad ſudores compoſito, qui tamen violenter eliciendi non ſunt. Si non remiſerit febris, denuò aſſumatur pulvis iſte imò & tertiâ & quartâ vice, ſi opus fuerit. Interea & uteri habenda erit ratio, præſertim ſi lochiorum fluxus non rectè proceſſit, quo fine die intermiſſionis aperiatur Saphena pedis, applicentur etiam enemata convenientia & menſes provocantia, ſi nihil prohibet, propinetur potiuncula actu calida & jejuno ventriculo:

℞. *Aq. Meliſſ.*
arthemiſ. ana. ℥iß.
Myrrh. elect. ℈i.
Succin. alb. præp. ℈ß.
Apicum flav. lil. albor. gr. *vij.*
Aq. cinam. absq; vino deſtil. ℥ß. *M.*

Sub horam decubitus delibet aquam hyſtericam Mynſichti, cum aqua meliſſæ vel arthemiſiæ dilutam, obſervatâ ſimul decenti victus ratione. Caveat inprimis ab aëre frigido externo & multo potu in Paroxyſmo.

Plura addere expediendorum vetat moles, qua fermè obruor. Vale, mi Frater. Raptim Colbergæ, die Converſionis Pauli. Anno M. DC. LV.

EPISTOLA IV.

De Febri Tertiana duplici.

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.
BALDASSARI TIMÆO, V. G.
Fratri Unico.

Salutem & amoris conſtantiam!

ADmodum me exercent, præter alios Socros meæ morbi pertinaces. Omnem moveo lapidem & ſcorpionem necandum tamen non invenio. Decima ſeptima eſt dierum, quibus decumbit Febri incerti hactenus typi. Intervenit interdum vel totius diei amica quies; Sed hanc mox inquietudo ſequitur & anxietas, idque ferè ſub veſperam, quo tempore moveri pituitam dicimus, cum non nimio, ſed vires proſternente nequam calore. Veſcitur ſic ſatis oblatis, quod antè purgationem non poterat; Dormit etiam modicè, ſed poſt ſomnum non ſemper rectè habet. Sitis modum non excedit; Mente quoq; ſatis conſtat. Tu, mi Frater, quæſo, conſilio & Medicamẽtis tuis me juvare ne detrectes. Quodſi Dominus Capitaneus currum miſit Illuſtriſſimæ noſtræ nomine, gratiſſimus nobis venies hoſpes, & ut venias ſepoſitis

domi

domi negotiis obnixè rogamus. Vale,& salve cum Tuis,Frater unice , vale bellissimè. Treptoæ Kal. Martii Anno M. DC. XLVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V. G. S. & A.

SUspicor,mi Frater,Socrum tuam tertianam duplicem ex pituita & bile putrescente natam affligere, ex eo , quod intercedit una dies quasi quieta, absque tamen perfecta infebricitatione. Certus tamen esse nequeo, quod rigoris vel frigoris mentionem nullam facis. Quicquid sit,hoc ante omnia agas, ut alvus reddatur lubrica : Videtur enim latens quædam cacochymia subesse malignitatis particeps. Vires etiam quam potes, optimè conservabis & instaurabis aquis cordialibus & bezoardicis transmissis], & alimentis boni succi, facilisq; coctionis. Dn. Capitaneus consilium tantùm petiit, meipsum non vocavit. Si necessum videbitur, morbi circumstantias accuratiùs describes. Juvabo quantùm potero consilio & auxilio. Addidissem quædam , sed importunâ transferentis festinatione prohibeor. Vale. Colbergæ 2. Nov. Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA V.
De Febri Quotidianâ,

Amplissimo atque Excellentissimo Viro
DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.
Domino & amico suo
L. C. A. S. S. R.

ITerum ad opem tuam confugio, Amplissime atque Excellentissime Domine, Amice, plurimùm honorande, quam salutarem & meis & mihi haud semel expertus. Filiola mea quinq; annorum puella nudius quartus febri laborare cœpit; Recurrit illa singulis diebus circa horam decimam noctis & horâ tertiâ vel quartâ matutina , demùm cessat, frigus intensius est & molestius calore. Heri magnos sentiebat in plantis pedum dolores sub ipsum accessionis initium. Tanta vis mali, ut paucis diebus multùm virium absumpserit. Cibo utitur non multo, nullo fere appetitu,post Paroxysmum, aliquo tamen antè ipsum. Quæ ætati, quæ viribus & morbo conveniant, optimè noveris, atque ut præscribere ea velis & per hunc mittere tabellarium etiam atque etiam rogo.

De me necesse habeo vetera queri. Maculæ istæ epaticæ, quas vocatis,nondum cessant, imò diffundi videntur in locos, quos nuper dixi, nec lien optimè habet.

Ægritudines enim & mala quibus hactenus colluctatus plurimis morbum ejus & vitia nimium

quantum auxêre. Urina antiquum obtinet colorem & plena est sabulosâ quadam materia, quæ, sit venia verbo, matulæ parietibus adhærescit, & ipsi quandoque supernatat urinæ: Si linteum illâ tingatur, rubeum inducit colorem & sentio aliquando renum calores. Juva me, quæso, tuo consilio & ipse rectissimè vale, ut valeant per te optimi quiq; Dab. Neo-Sedini XXV. Aprilis Anno M.DC.LIII.

T. Amplitud.

Studioss.

L. C. S.

VIRO

Magnifico & Nobilissimo

D. L. C. A. S.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Filiolam Magnif. Tuæ febri decumbere non sine condolentis animi affectu intellexi, præsertim cum ex typo & periodis, diebus singulis recurrentibus quotidianam cognoscerem; Est enim tardæ & difficilis curationis præcipuè in infantibus accedente & virium langvore. Nascitur hæc febris ex humore pituitoso in venis mesaraicis putrescente, qui præparandus & evacuandus est.

Ad præparationem mitto mixturam non injucundi saporis; Ejus cochlearia duo vel tria singulis matutinis per triduum exhibenda cum jejunio duarum horarum.

Pro evacuatione præscripsi syrupum laxativum, cujus cochlearia duo ex decocto prunorum dulcium exhibenda sub auroram horâ quintâ matutinâ: à somno abstineat & elapso trihorio brodium carnis bubulæ vel gallinaceæ sorbeat non pingve & cum ovi luteo subactum. Si segniùs aut remissiùs processerit operatio nec ad minimum bis vel ter dejecerit alvus, sequenti die repetenda catharsis & sumenda syrupi hujus cochlearia tria idque ex intervallo quatuor vel quinq; dierum repetendum: subductâ morbi materiâ nisi remiserit febris, diaphoreticis reliquiæ discutiendæ & antifebriticis agendum.

Conveniens huic scopo erit pulvisculus antifebriticus perlatus avellanæ magnitudine tribus ante invasionem circiter horis ex quatuor cochlearibus aquæ nostræ antifebriticæ assumendus tecto corpusculo ad promovendum sudoris elicium, sed citra violentiam, præsertim si natura ad sudores minus fuerit proclivis. Quod non facit sudor, præstat id tenuis Udor. Interea & humoris pituitosi generatio præcavenda viscerum & inprimis ventriculi roboratione. Intentioni huic inserviet Electuarium, quod mitto, si nucis castaneæ quãtitate sæpiùs assumatur. Calorem febrilem temperabit, simulque vires reficiet liquor purpureus, cujus sæpiusculè

piusculè tam in ipso paroxysmo, quàm extra hunc cochlearia tria vel quatuor exhibenda; Extra autem ventriculi regio linimento præscripto bis de die manè & vesperi calidè inungenda.

Circa diætam non est, quod moneam, nisi, ut à piscibus & lacticiniis abstineat, & à potu nimio, præsertim inter æstus febriles.

Maculæ cutaneæ M. T. molestæ, vulgò quidem epaticæ dictæ, à liene magis dependent & peculiari indigent curatione, cui, si M. V. in vicino prædio, cum longè domo abesse nequeam, verno hoc tempore vacare libuerit, nulli equidem operæ parcam, funditùs ut eliminentur. Interea M. T. non minùs ac filiolam suavissimam meliùs valere precor.

Dab. Colbergæ d. XXVI. Aprilis Anno. M. DC. LIII. M. T.

Omni studio & fide devinctissimus

B. T. V. G.

R. *Aq. nr. aperitiv* ℥iij.
carduiben.
fænicul. ana ℥iß.
Syr. ex succo carduib. ℥j.
Spir. ⊖*li gtt. vij M.*
S. Mixtur.

R. *Syr. nr panchymag.* ℥iiij.
Extract agaric. ℈iß.
M. D. in fictili.
S. Laxierender Syrup auff etliche mahl.

R. *Pulv. nr. antifebrit.*
perlat. ʒiß.
D. in pixide lignea
S. Pulver vor das Fiber.

R. *Aq. nr. Antifebrit.* ℥vi.
D. in vitro.
S. Wässerlein vors Fieber.

R. *Syr. violar. recent.* ℥iij.
Spir. ⊖*li gtt. xi.*
Misce exactissimè
Postea affunde
Aq. nostr. Cord. frig. ℥ij.
Aq. nostr. Cord. frig.
ex succo cytonior. ℥iiij.
acetosell. ℥iij.
Spir. Carduiben. gtt. xv.
M. S. Kühlendes und stärckendes Wässerlein.

R. *Ol. nostr. stomachal.*
composit. ℥iß.
stillatit. nuc. mosch. gtt. ix.
citri gtt. vij.
M. D. in vitro
S. Oehl zum Magen.

*
* *

R. *Conserv. rosar.* ⊖*lat* ℥iij.
Elect. nr. stomachal. ℥j.
Spec. aromat. rosat. ℈iiij.
Syrup. de corticib.
citr. q. s.
M. F. Electuarium
d. in fictili.
S. Lattwerge.

EPISTOLA. VI.

De eadem.

Ad

Ad
Amplissimum & Consultissimum
VIRUM
DN. CHRISTOPHORUM
CRüGERUM
Serenissimæ Principis Rügenvvaldensis Viduæ Consiliarium.
Dominum & Amicum meum
Specialem

IN cognoscendâ febri quotidianâ sæpissimè falluntur ægri, dum omnes illas, quæ singulis diebus exacerbantur, pro quotidianis habent, cum tamen plerumq; sint vel tertianæ duplices vel quartanæ triplices; Nullus tamen ambigo, quin rectè de hac, quæ te vexat febri, sentias, cum omnia ferè quotidianæ indicia in Te conspirare videantur, corporis nimirum constitutio frigida & humida, habitus corporis obesior & albicans, ætas senilis ad pituitæ generationem apta, alimentorum viscidorum, qui præcessit frequentior usus, præcipuè piscium, quibus Te admodum delectari, non sum nescius. Arguit præterea hoc ipsum nocturna febris invasio, calor post refrigerationem tardior. lentus, halituosus & inæqualis, unitio urinæ uti scribis albæ & tenuis, nunc crassæ & turbidæ.

Cum itaque hæc febris à pituita putrescente generetur, proximum erit eandem evacuare, quod ut commodè fiat, præparantia quædam ex incidentibus, attenuantibus & aperientibus præmittenda sunt e.g.

R. *Aq. hyssopi*
betonic
agrimon.
fœnicul.
Cichorii.
Card. ben. ana ℥ij.
Syrup. nostr. aperit. ℥iiij.
de absinthio ℥ij.
Spirit. ⊕li. gt. xxv.
M. pro 6. dosibus.

Hinc tempore quietis sive intermissionis phlegmagogum hauries in hunc modum adornatum:

R. *Decoct. nostr. laxat. ℥iiß.*
Magister. Agarici ℈j.
Pulv. Gialapp. gr. iiij.
♀ri ⊕lat. gr. iij.
M. F. potiuncula.

Postmodum ad sudorem ciendum febrimque arcendam drachmam unam theriacæ vel mithridatii aut radicis cavæ ex haustu vini Rhenani albi horis circiter duabus ante invasionem ebibes, idque ter vel quater & ampliùs, si opus fuerit, repetes.

Intereà ad prohibendam pituitæ generationem ventriculum roborabis tali Electuario:

R. Conserv. rosar. ⊕lat. ℥ij.
betonic.
rorismarin. ana. ℥j.
Condit. Zingib. Chinens.
Cort. citri

rad.

rad. Enulæ ana ℥ß.
Speci. aromat. rosat. ℈iij.
Syrup. de absinth. q. s.
M. F. Electuarium.

Extra ventriculus inungatur oleo nostro stomachali composito vel applicetur Emplastrum stomachale Hartmanni.

Hæc si non profecerint, cum plerumque pertinax & diuturna sit hæc febris, svadeo vomitivum sumas ex sale vitrioli albi & cerevisiâ tepidâ pingvi ex oleo & butyro. Postmodum ♀o ⊕lato utaris per dies septem ex hydromelite Lithvanico vel Finnico.

Hinc Machoacannæ albæ drachmam unam & rad. Gialapp. c. essentia Croci tinct. ℈ß. ex vino absinthite haurias cum jejunio 4. horarum & custodia.

Ex antifebricitis proderit pulvis meus per latus ex aquâ nostra antifebritica duabus antè invasionem horis ter vel quater assumendus cum sudoris elicio.

Ventriculo denique subvenies Elixire meo stomachali ad guttas XX. vel XXV. ex cerevisia calida vel jusculo vini tenuioris cum pauco macere, croco & Saccharo præparato repeti timet per vices delibando.

Successum largiatur, in cujus manu omnia, scribo occupatissimus Colbergæ d. XIX. Novembris Anno M. D. XXXVII.

EPISTOLA VII.

De Febri quartanâ.

Ad
Reverendum & Doctissimum

DN. SIGISMUNDUM GISBERTUM CANTIUM.
Ordinis S. Brigittæ Monachum.

Quod ex frequenti ciborum sale conditorum fumoque duratorum usu, sæpè minatus sum lienis vitium, hoc inter alia febris qvartana, quâ Te ultrà trimestre graviter affectum scribis, manifestè prodit. Ex falso enim, crasso & impuro chylo multùm materiæ feculentæ circa lienem, mesenterium & vicina viscera cumulatum est, quæ tandem putredinem concipiens in febrim exarsit, adjuvante & corporis constitutione melancholicâ.

Nunc quid agendum sit, ipse vides. Abstinendum scilicet deinceps ab ejusmodi cibis, qui crassum feculentumque succum generant, quales sunt carnes suillæ, bubulæ, cervinæ, leporinæ, avium palustrium, anserum, anatum, maximè verò si fumo exsiccatæ vel in muria aut aceto maceratæ sint: Vitanda etiam flatulenta omnia, legumina, brassicæ, fructus crudi, pisces pelagii, & palustres præsertim aëre siccati, panis azimus, furfuraceus, non sati coctus aut malè fermentatus & simi-

lia. Econtra utendum alimentis boni laudabilisque ſucci & quæ facilè concoquuntur, ovis nimirum ſorbilibus, pullis gallinaceis & gallinis, carnibus vitulinis, hædinis, avium montanarum, perdicum, phaſianorum, turdorum; piſces ſint ſaxatiles, funduli, troctæ, lucius, perca, ſalmo recens, &c. Convenit & ptiſana hordeacea cum paſſulis & aniſi ſeminibus benè cocta, amygdalæ dulces, uvæ paſſæ, poma Borsdorffiana, pruna Ungarica &c.

Potus ſit cerevifia defecata & abſinthio, meliſſa, roremarino & ſcolopendrio condita, vel vinum Neccarinum aut Rhenanum non auſterum.

Sed fruſtrâ erimus in ciborum potulentorumque apparatu victuq; meliorando, niſi quod feculenti humoris anteà cumulatum fuit, priùs eliminetur.

Hoc ut methodicè fiat & ordine.

I. Primo viæ communes ab infarctu liberentur Enemate ſimplici vel prunis, aut paſſulis noſtris laxativis.

II. Hínc Baſſilica ſeu Mediana brachii aperiatur, ſangvisque ſi niger & craſſus prodit, copioſè, ſi tenuis & rubicundus parcè emittatur, vel quod meliùs, ſtatim ſupprimatur.

III. Poſtmodum præparantia & concoquentia exhibeantur, quo nomine diebus intermisſionis ſingulis matutinis mixturæ ſequentis uncias quatuor aſſumes.

R. *Aq. nr. aperitiv.* ℥iiij.
fumar.
Cichorii ana ℥iij.
Card. ben.
borragin.
Endiviæ ana ℥ij.
Syrup. de fumar. ℥iijß.
de cichorio
ex ſucc. borragin. ana ℥ij.
Spir. ſalis gtt. xxx.
M. pro VI. doſibus.

Quod coctum eſt, evacuetur. uſu iſtius potiunculæ:

R. *Decoct. noſtr. laxat.* ℥iijß.
Pulv. Gilapp. præp. gr. xi.
Tinctur: ♀ *i gt. xi.*
M. F. potiuncula.

V. Verùm cum Augiæ hoc ſtabulum unâ operâ non repurgetur, interjecta unius & alterius diei quiete denuò præparantia & purgantia repetes, aſſumendo ſingulis matutinis unicias quatuor Syrupi noſtri aperitivi cum aquis convenientibus diluti, e. gr.

R. *Syrupi noſtri aperit.* ℥vj.
de pomis Borsdorff. ℥ij.
Aq. fumaria
Cicchorii ana ℥iiij.
Aq. Card. bened.
Centaur. minor. ana ℥ij.
Spiritus ſalis gt. xxv. M.

Ad accelerandam coctionem etiam poſt meridiem duabus circiter antè frugalem cœnam horis delibes

libes Electuarii sequentis quantum cultri cuspide ter capi potest, quo & vires reficiuntur:

℞. *Conserv. fumar.* ℥ij
rad. Cichorii ℥ij.
borragin. ℥j
Cort. citr. condit. ʒvj.
Spec. aromat. rosat.
lætific. Galen. ana ℈ij.
Confect. Alkermes ʒ ij.
M. C. Syrupo Flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium.

Purgationi conveniet bolus:

℞. *Conserv. fumar.* ʒij.
Extract. fol. sena ℈ß.
Resin. Gialapp. gr. vij.
Confect. Alkerm. ℈j.
M. F. bolus sacchara. conspergendus.

A boli hujus deglutitione superbibas cerevisiæ calentis haustum, subsequente quatuor horarum jejunio & custodiâ.

VI. Si nec sic satis purgatum fuerit, chalybeatis deinceps agendum, morbificusque humor extracto Hellebori ritè præparato, eliminandus.

VII. Cæterùm nec sudorifera & quæ à proprietate prodesse credimus, prorsus omittenda;

℞. *Aq. nostr. antifebriticæ ex succis destillat.* ℥iiß.
Bezoardic. ℥j.
Spir. Theriacal. Camphorat. gt. xxv.

Misc. F. haustus ter vel quater duabus subindè antè invasionem horis assumendus: provocatis sub lecto sudoribus vel:

℞. *Aq. panis secalin. c. vin. destillat.* ℥ iiij.
Pulv. nostr. antifebric. perlat. ℈j.
M. F. potiuncula ter antè paroxysmum repetenda.

Verùm si hæc omnia expectationi nostræ minùs satisfecerint, ut Saturninum hoc malum, valdè contumax est & refractarium; suadeo ipsa die invasionis, quinq; vel sex circiter antè invasionem horis pulvisculum purgantem, quem mitto, ex cerevisiâ calidâ ebibas, nihilque cibi præter ptisanam hordeaceam cum passulis coctam, totâ die capias, certâ spe fretu, vel hoc ipso aut paulò pòst à Febri Te liberatum iri.

Si nihilominùs repetat paroxysmus, quod tamen rarò accidit; Opiatam nostram antifebriticam duabus antè invasionem horis, ter si opus fuerit, assumes, primaque vice scrupulum unum, alterâ duos, tertiâ tres sive drachmam unam ex haustu vini albi actu calidi ebibes, probeque stragulis tectus, sudores elicies quousque totum corpus iisdem diffluat habito tamen virium respectu.

Sic per compendium quasi multos DEI gratia à pertinacissima febri feliciter hactenus, quod præfiscinè dixero, liberavi, methodo

quidem inuſitatâ, attamen rationali & experta, cujus ut parem ſentias ſucceſſum animitiùs precor & ſic meliùs te valere jubeo.

Dab. Colbergæ tertio Calend, Septembr. Anno M. DC. XXIX.

EPISTOLA VIII.

De ſolutione ☉lis & Febri qvartanâ

Ad

Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

DN. JOHANNEM MICHAELIS, Philoſoph. & Medicinæ Doctorem ejusdemque Facultatis in Academia Liepſienſi Profeſſorem Publicum & Decanum, Celſiſſimi Principis Altenburgici Archiatrum, &c.

Edler und hochgelahrter/inſonders Großgünſtiger Herr Doctor/ Hochgeehrter ſehr werhrter Freund/ demſelben zu dienen/bin und verbleibe ich ſtets bereit/und kan auff deſſen angenehmes zur freundlichen Antwort nicht verhalten/daß ich zwar bey hieſigem Laboranten viel und öffters umb Communication des modi præparandi ☉ptabile anſuchung gethan/aber noch zur Zeit nichts erhalten können/ohn allein daß er endlich ultrò ſich erbothen/ſothanes ☉ potabile in meiner Gegenwarth zu præpariren und den Proceſſ zu weiſen; Das menſtruum aber könte er nicht offenbahren: Hat auch am Jüngſtverwichenen Oſter-Dienſtage nach Mittag in meiner Behauſung den Anfang damit gemacht/ folgender geſtalt: Er nahm Sieben Ducaten purificirte dieſelben per ♁/ hernach laminiret er ☉lem/ſchnitte es in kleine Stücklein/ thät vier Loth ☿jj darzu/machte ein amalgama drückte darnach den ☿ium per corium, ſo ſtarck er könte/ wiedernmb heraus/das übrige vom ☿rio ließ er außrauchen/thät ☉ in einen kleinen Kolben/goß ein Waſſer darauff/Ich meine es ſey Aqu. Regia gewesen) ſolvirte ☉lē darin̄en/hernach goß er von dieſer Solution ein wenig in ein Glaß/hatte zwey groſſe Flaſchen mit zweyen unterſchiedlichen Waſſern bey der Hand/goß aus ieder Flaſchen ſimul & ſemel ein wenig darauff und ſagte es würde in momento gantz kohlſchwartz werden: Es erfolgete aber nicht/ſondern es wurde etwas dicke und graulecht/ worüber er gar beſtürtzet ward/ſagend: es wäre ihm dieſes ſein Lebenlang nie widerfahren/ließ die eine Flaſchen Waſſers weg gieſſen: Sagte/er müſte es aufs neue machen wäre in etwas verſehen. Des andern Tages nach Mittage kam er wieder und brachte das Waſſer / goß es mit dem andern zugleich auff die ſolution; Da ward es alſobald im Augenblick gantz kohlſchwartz/ſetzte es weg und ließ es uber Nacht verſiegelt ſtehen/des folgenden Tages war das Waſſer wieder

gantz

ganß hell und klar/ am Bodem aber des Glases hatte sich ein kohlschwar-ßes Pulver gesetzt/ das Wasser goß er per inclinationem ab/ das schwartze Pulver thät er auff eine chartam emporeticam / mischete ein wenig vom Oleo amygdalarum dulcium darunter / sagte wann das Oleum nicht dabey wäre/ würde das Pulver über Nacht gar hart und liesse sich hernach nicht wol solviren. Des Morgens ließ er daß Oleum davon abrauchen und gab mir des schwartzen Pulvers ein wenig / welches man jederzeit reduciren und zu ☉ machen könte. Das übrige that er in einen kleinen Kolben / hatte wiederumb zwey/ aber gar kleine Gläßlein mit zweyen unterschiedenen liquoribus angefüllet bey der Hand/ sagte/ daß dieses das rechte menstruum wäre dadurch ☉ radicaliter solviret würde/ also daß es zu keinen Zeiten könte reduciret werden. Diese beyde liquores goß er auff den calcem ☉lis in den Kolben/ ließ sie über gelindem Feur ebulliren; Da solvirte sich das Pulver in einen Blutrothen liquorem.

Diesen liquorem filtrirte Er per chartam emporeticam/ ließ ihn hernach über zimlich starckem Feur abrauchen/ biß es wieder zu einem Pulver ward; Wie er nun weiter damit procediren wird/ stehet zuerwarten und sol künfftig DEO volente meinem Hochgeehrten Herrn fideliter communiciret werden. Ubersende hierbey ein wenig des ersten Pulvers mit A. signiret/ welches gar leicht kan wieder reduciret werden/ gestalt ich dann solches allschon versuchet; Ingleichen des andern mit B. gezeichnet/ welches ich biß dato auf keinerley Weise reduciren kōnen/ wie mein Hochgeehrter Herr selbsten in examine befinden wird. Dieses Pulver lässet sich inquovis liquore solviren und tingiret fast roht-braun. Ein mehrers habe ich noch zur Zeit nicht obtiniren können; Hoffe aber endlich ihm die Künste noch abzufragen. Was compendiosam febris quartanæ curationem anbelanget / habe ich zum öfftern observiret/ daß circa æquinoctium vernum & autumnale dieses Fieber gar leicht kan gehoben werden/ da sonsten ausserhalb dieser Zeit nichts verfangen wil. Wann auch quartana absque usu medicamentorum spontè cessiret / geschiet es circa æquinoctia gemeiniglich und wird man unter hundert nicht einen finden / welcher ausser dieser Zeit davon genesen wäre / forsan, quatenus secundum Hippocratem circa magnas cæli mutationes, sensibiles alterationes corporibus humanis accidere solent. Doch habe ich einen sonderlichen modum auch extra hâc tempora quartanas zu curiren. Das fundamentum curationis bestehet in convenienti evacuatione materiæ morbificæ, wel-

che ipso die paroxysmi muß angestellet werden / wann die humores eben in motu seyn. Des Abends zuvor etwa hora una antè frugalem cœnam gebe ich pro digestione vom ♃ro ⊖lato gr. IX. vel ℈ß. ex jusculo cerevisiæ calidæ; Des Morgens folgende mixturam pro purgatione:

R. *Conserv. fumar.* ʒiß.
Confect. alkerm. ℈j.
Pulv. mei Melanagogi
gr. XI. vel gr. XIII. pro natura & viribus ægri.

So bald der patient dieses eingenommen / muß er einen Trunck warm Bier darauf zu sich nehmen und 3. oder 4. Stunden fasten / hernach nichts mehres als ein Gärsten-Süplein zu sich nehmen / und muß die Zeit hierbey wohl in acht genommen werden / ita, ut antè initium paroxysmi motus purgationis absolvatur. Auf diese Arth habe ich durch GOttes Hülffe ihrer viele à quartana felicissimè liberiret. Da der paroxysmus noch etwa recurriret / welches doch selten geschiehet / gebe ich pro sudorifero folgende potiunculam:

R. *Aq. nr. antifebr.* ℥ij.
Bezoardic. nr. ℥j.
Mixtur. simpl. ʒß. *M.*

Was den succum Multiberis, dessen Petræus in Nosologia disputatione XXXVIII. de Scrobuto gedencket / anreichen thut / ist selbiger dieses Orts unbekand; Habe neulich nach Koppenhagē an Ihrer Königl. Maytt. Hof-Apoteckern disfals geschrieben / so bald ich Antwort erlange / soll meinem Hochgeehrten Herrn davon Parth gegeben werden.

Herrn Augustum Haupt-Mann / bitte ich / nomine meo fr. zu resalutiren und sein Tractätlein de fontibus soteriis Hornhusiæ zu übersenden auch daneben zuberichten / ob selbige Brunnen noch im stande und ihre vorige efficaciam haben / verschulde diese Mühwaltungen hinwieder und thue hiermit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlichen Gnaden Schutz treuligst empfehlen / verbleibende.

Meines Hochgeehrten
Herrn

allezeit Dw.

Collberg am 24. Apr.
1647.

B. T. V. G.

EPISTOLA IX.

De diversis Febribus ex mala victus ratione.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Fratri unicè dilecto.
CHRISTIANUS TIMÆUS
V. G.
S. P. D.

Miror, Frater unice, cur durissimis his temporibus solita ad me scriptione tàm diu abstinueris. Neque enim facilè te excusabunt occupationes tuæ cum pauxillùm tem-

temporis hoc requirat officium & ipse insuper infinitis militum curis tantùm nonobrutus nihilominus frequentius scripserim. Majorem igitur in modum peto, ut rupto silentio consilium tuum mihi communices circa morbos præsidiariorum nostrorum, qui in longiore itinere ex depravato victu gravi contractâ cacochymia nunc variis ægritudinum molestiis, maximè verò febribus quotidianis, tertianis, mixtis &c. cum gravissimis symptomatibus afficiuntur. Ego primæ notæ inter hos viri conjugem paucis adhibitis feliciter restitui. Nunc capitanei cujusdam uxor ante aliquot septimanas abortum passa in itinere, pari modo febricitat paroxysmo quotidiano sub vesperam recurrente cum summa anxietate. Huic dentes nigricant flaccescentibus & marcescentibus gingivis in parte dextra. Ego necessariis medicamentis non satis instructus nec ægris nec mihi satisfacio. Rogatum igitur Te cupio, ut & consilio me tuo juves & missis unâ antifebriticis, pulvere tuo perlato aqua, &c. linimento item dentifricio antiscorbutico & succorum antiscorbuticorum libra unà, sic Te Frater unicè cum tuis bellè diuque vivere & valere precor. Treptoæ die 23. Novembr. M. DC. LIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

Silentii dica, quam mihi impingis, mi Frater, rectius in te ipsum retorqueri poterat, qui forsan etiam nunc tacuisses, nisi Morbona ad scribendum Te impulisset. Dandum tamen aliquid Consulatui tuo officio si unquam, his certè temporibus & laboriosissimo & molestissimo. De me verò mitius statues, ubi annexas jam nudius tertius & quod excurrit ad Te exaratas, legeris non interrupti amoris testes. Sed ad rem; Cacochymia, quam ex victu provo stationarios vestros pati scribis, indicat evacuationem; si viscera, quod plerumque fit, labem, contraxere emendationem.

Catharsin feliciter & tuto instituës per ἐπίκρασιν præmissis & postmodum interjectis subinde præparantibus, quæ vim habeant incidendi, attenuandi, abstergendi: Est enim humor ex victu pravo collectus plerumque crassus, lentus & viscidus, quanquam interdum & tenuis qualis & serum & bilis, cumuletur, pro quorum mixtura, etiam remedia, ut nosti, varianda,

rianda. Delicatis ex præparantium censu commodè exhibetur ☿r⊖-lat. Acidum ☿ri, fecula Ari, bryonæ, spr. ⊖-li violatus, &c. ex jusculo carnium non pingui vel cerevisiâ calidâ;

Pro evacuatione infusum folior. Sen. cum agarico & Mechoacanna; decoct. meum laxativum, pilulæ benedictæ, vinum absinthites laxativum, conserva fumariæ solutiva &c. Robustioribus pro digestione datur Syrupus noster aperitivus cum aqua hyssopi & fœniculi dilutus Oxymel simplex, vel si materia admodum tenax, squiliticum.

Pro purgatione pulvis noster solutivus, Extractum fol. senæ, Rhabarbari, Resina Gialappæ, species diaturbith. cum rhabarbaro &c. Quæ omnia pro abundantis humoris naturâ variare & accomodare, ipse noveris: Ego cum olim in castris, essem nec diuturnæ curationi vacaret, solis vomitivis quam plurimos à cacochymia liberavi, Victus meliorabitur cibis boni succi & facilis concoctionis, assis magis, quàm elixis. Accedat interdum abstinentia, temperantia semper.

Visceribus labefactatis conveniens est elixir proprietatis. Parac. Essentia mea hypochondriaca, pulvis cachecticus Quercetani, Electuarium meum chalybeatum, aqua nostra stomachalis, epatica splenetica &c. Cinamom. si calor subsit conserva rosar. Cichorii, spec. diarrhod. diatrion santal. & similia.

Quantum ad febres attinet, sive sint tertianæ, simplices seu duplices vel hemitritæi, aut quotidiana vel mixtæ, aut erraticæ in omnibus caussa tollenda, quâ sublatâ tollitur morbus. Expediri autem hoc aliter nequit, quàm catharsi & *diaphoresi*, quibus præmissis *μίασμα* febrile specificis expugnandum. Mitto in hunc finem pulverem meum antifebriticum perlatum & aquam ex succis specificis destillatam. Utendi modum ipse calles. Commodè his miscentur guttulæ aliquot mixturæ simplicis, præsertim si putredo sit magna & malignitas insidietur.

In specie quod dentium nigredinem & gingivarum consumptionem in fœmina abortum passa spectat, vereor aliquid corruptelæ Scorbuticæ subesse ac proindè suadeo, succi antiscorbutici *depurati* cum sero lactis exhibeantur, modo lochia non ampliùs fluant aut menses, tunc *enim à sero abstinendum* & *substituendus* alius liquor conveniens.

Dentes & gingivæ fricentur linimento transmisso bis vel ter dedie; Si non profecerit aliud præscribam afficatius,

Ven-

Ventriculi noxam, quam nec calida nec frigida hactenus juvant, temperatis corriges, exhibendo spec. Aromat. rosat. cum conserv. rosar. ℞-lata & rob. ribium subactas, aquam item meam stomachalem, pulverem Birckmanni, cujus descriptionem habes in penuario meo &c. Extra fomentationes adhibentur ex absinthio, menta, baccis juniperi, rosis, caryophyllis & sacculo inclusis, in vino rubello coctis. A pastu deglutiantur grana aliquot mastiches lucidæ vel delibetur diacydonium, cum speciebus, aut marmeladastomachalis Mynsichti, &c. Instar omnium erit vinum meum stomachale suavissimi saporis. Si sic visum tibi fuerit, parabitur propediem. His vale & abrupræ per tabellionis festinationem scriptioni ignosce. Dab. Colbergæ XXIV. Novembr. Anno M. DC. LVII.

EPISTOLA X.

De febre putrida incerti typi.

DN. BALDASS. TIMÆUS, V.G.
Fratri unico.
CHRISTIANUS TIMÆUS, V.G.
S. P. D.

Socrum meam graviter decumbere, quin ex aliorum relatione jam perceperis, Fratre unicè, parùm dubito. Quia verò nondum remittit morbus, de eo ad te hisce referendum duxi. Initiò gravitatem corporis sensit insolitam, donec die Solis sub vesperam frigus rigorem sentiret cum frequenti oscitatione & dolore dorsi. Nondum tamen lecto affigisse passa est. Die mercurii sequente, medicamento purgante usa sine omni molestia copiosè evacuata est, morbus tamen nihil remissior sub vesperam repetivit febriculæ speciem referens. Heri manè circa decimam paroxysmus cœpit duravitque ad vesperam. Calor quasi nullus, pulsus celer, vires dejectæ, undè malignitatis subesse aliquid suspicor. Misi ergo hunc tabellionem ut necessaria, præsertim cordialia ex pharmacopolio vestro apportaret, simulque à te consilium, quem ne vacuum remittas obnixè peto, Vale felicissimè. Scribo Treptoæ ad Rhegam die XXI. Octobr. Anno M. DC. XLVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V.G.
Fratri unico.
DN. BALDASS. TIMÆUS, V.G.
S. P. D.

Socrum tuam ad febrim putridam, cujuscunque tandem typi futura sit, inclinare, multis indiciis constat & rectè conjicis aliquid malignitatis subesse, id quod ex morbi tergiversatione & virium subitâ dejectione constat. Convenienter inter initia alvus subducta est,

est, secundum senis nostri monitum: Principio, si quid movendum est, move. Sed vellem & vena secta fuisset, aut adhuc incideretur, ni vires prohibeant; parùm tamen sanguinis evacuandum, cavendo, ne die critico id fiat vel instante aliqua crisi.

Cæterùm putredini resistendum, calor febrilis, qui in profundo latere videtur, demulcendus & vires roborandæ. Primæ intentioni satisfaciet mixtura simplex cum aqua bezoardica, antifebritica, cordialibus frigidis temperata, qualem sub titulo Schweiß-Wässerlein transmittit Pharmacopæus. Propinabis de ea tribus matutinis continuis pro dosi cochlearia quinque jejuno ventriculo imperabisque ut benè tecta per horam sudet in lecto, qui tamen si difficulter erumpat, vehementi elicio haud erit provocandus: Quod non facit sudor, præstat id tenuis udor.

Secundo scopo inserviet decoctum Cornu cervi, cujus præparationem nosti. Poteris etiam de Syrupis transmissis aliquid cerevisiæ cui panis intritus sit, immiscere.

Tertiæ intentioni manum porriget aq. cordialis transmissa, cujus cochlearia duo vel tria sæpiusculè exhibebis. Est grati saporis & pro refectione virium egregiè facit.

Extra linteolum aq. nostrâ heroicâ imbutum subindè naribus admoveatur; Pulsibus verò acetum de rubo Idæo cum aq. rosar. mixtum applicetur. Interim quoq; danda opera, ut alvus quotidiè respondeat, quæ si segnior sit, nullo alio remedio excitetur, quàm suppositorio, vel enemate ex emollientibus & humectantibus, vel si abhorret, Syrupo rosar. solutivo cum decocto prunorum. A fortioribus autem purgantibus omnino abstinendum: Ut autem DEUS ex alto medicationi nostræ benedicat toto pectore precor. Scribo raptim & in somnum proclivis laboribus diurnis fractus, Colbergæ die XXI. Octobris Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XI.

De febri ardente continuâ.

VIRO

Nobili & Excellentiss.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Medico Electorali, &c.

JOHANNES TIDÆUS,

S. P. D.

Gloria summa DEO, sit gratia magna TIMÆO,

Sic meritò ab ardentissimâ & periculosa febri liberatus ovo. Scribi non potest, quàm subitò omnes corporis vires dejecerit hæc furia, tanto cum impetu, ut sustinere non potuerim, nisi cordialibus à te præscriptis subindè refectus

ctus fuissem. Nunc obtentâ per DEI gratiam victoriâ iterum ad munia consueta redire incipio, sed tremulo gressu: Sentire enim mihi adhuc videor quandam virium imbecillitatem & calorem præternaturalem. Quamobrem peto, confortans remedium mihi præscribat & per Æedituum hunc nostrum transmittat, sostri loco gallum offeret harum exhibitor Æsculapio donec meliora sequantur, quæ manu hac mea spondeo. Vale Vir Excellentissime, ut multi per te valeant. Dabam in aula Crangensi Dominica Reminiscere Anno M. DC. LII.

Reverendo & Doctiß.

DN. JOHANNI TIDÆO, Aulæ Crangensis Pastori, Amico veteri & dilecto. BALDASSAR TIMÆUS, V. G. *S. P. D.*

Literas tuas, Reverende Vir, Amice charissime, non sine delectatione legi, gavisus de obtentâ morbi certè periculosissimi victoriâ, DEUS, qui nobis DEUS est ad salutem, & JEHOVA Dominus, cujus sunt egressus ex morte, renascentem quasi valetudinem porrò firmet augeat & pristino vigori clementer restituat! Caloris præternaturalis si quid est residuum, usu electuarii, quod mitto, facile restingvetur, viribus etiam restaurandis conveniens, si singulis matutinis magnitudine nucis juglandis nondum decorticatæ assumatur. Optimum erit virium jacturam alimentis boni nutrimenti & facilis concoctionis resarcire Man muß die verlohrne Kräffte itzo mehr in Küch- und Keller/ als in der Apotecken suchen. Intelligenti satis. Vale. Dab. Colbergæ d. X. Martii Anno M. DC. LII.

℞. *Conserv. rad. Cichor.* ℥iiij.
rosar. rubr. ℥iij.
Condit. lact. hispan. ʒvj.
flor. citri ℥ß.
Specier. diatrion santal.
diarrhod. ana ʒj.
Confect. Alkerm. ʒij.
M. cum syrupo acetosit. citri q. s. F. Electuarium.

EPISTOLA XII.

De morbo Ungarico.

Ad Magnificum & Nobiliß.

DN. HENNINGUM BORCKEN

Hoch-Edelgeborner/ Gestrenger Herr Land-Rath/ besonders günstiger Herr uñ Hochgeehrter Freund/ was derselbe wegen der Kranckheit/ so sich anitzo ihres Orts hin und wieder ereignen thut/ an mich gelangen lassen/ habe ich aus dessen eingehändigtem Schreiben zur Genüge ersehẽ und kan nach fleissiger Erwegung aller angezeigten Umbstände nicht anders judiciren als daß es die itzt

grassirende Sucht so mans ins gemeine die Haupt oder Ungarische Kranckheit nennet/seyn müsse. Diese aber ist eigentlich ein hitziges stetswährendes und etlicher massen vergifftes Fieber; daher es auch unter die contagiôs Kranckheiten gerechnet wird. Entstehet gemeiniglich ex putredine humorum, darzu sich dann eine malignität gesellen thut/wie ex vehementia Symptomatum, morbi pervicacia & tergiversatione, &c. Gnugsam zu spüren ist. Die Zeichen/dadurch diese Kranckheit mag erkennet werden/seynd gemeiniglich diese: Erstlich wird ein Mensch matt und gleichsam zerschlagen in seinen Gliedern/ schwermühtig uñ verdrossen/verlieret den appetit zum Essen/ etlichen wird der Mund bitter/bißweilen kömmt ein Frost und schauer/ bald eine Hitze darauf/etliche haben Kopfwehe/Angst zum Hertzen/Seitenstiche/speyen Blut aus/oder haben einen dürren truckenen Husten/ bluten aus der Nasen/etliche kriegen den Durchlauff/andere sind gar hart verstopffet/ bekommen die Bräune und andere Zufälle. Es ist aber diese Kranckheit an sich selbsten gar gefährlich/ insonderheit/da nicht bald im Anfang durch bequeme Mittel derselben begegnet wird.

Derowegen so iemand oberzehlte Zeichen / oder etliche derselben an und bey sich vermerckte/derselbe soll alsobald zur Eröffnung und Reinigung des Leibes ein bequemes Clystier oder lindes purgans gebrauchen und des andern Tages gar frühe einen antidotum dadurch der Schweiß befördert werde/einnehmē; sintemahl das Schwitzen in dieser Kranckheit vor das vornehmste Hauptstück zu halten/an welchem die gantze Curation gelegen; denn der Schweiß ist eine universalis evacuatio totius corporis, so das gantze Geblüt *reiniget*/die malignität à centro *von der* tieffe ad circumferentiam des Leibes herfür und hernach durch die poros oder Schweißlöcher gar heraus treibet; Es muß aber der Schweiß befördert werden durch alexipharmaca, welche putredini & malignitati resistiren/ das Hertze *auch beyneben* stärcken und demselben Schutz halten.

Dieser Art ist nun die verordnete Schweiß-Lattwerge/ so man derselben ein Quientlein schwer mit Cardobenedicten-Wasser und Rauten oder Roseneßig / oder im Mangel dessen mit andern guten *Weineßig* zertreibet / fein warm austrincket und etwa eine halbe Stunde damit schwitzet. Nach dem Schweiß soll man den patienten *mit warmen* Tüchern wol abreiben und ihm eine kühlende Labung oder Stärckung zu Erfrischung des Hertzens eingeben als irgend einen kräfftigen Juleb von Rosenborragen oder Sauerampffer-Wasser gemacht/darunter etliche

liche Tröpfflein vom Spiritu Olei oder Aris mit Berberes/Johannes-Treublein oder Citronen-Safft vermenget seyn. Insonderheit ist das verordnete Säfftlein sub. lit. E. und F. in diesem Fall gar eine Edle Stärckung / und soll der Krancke fast alle drey oder vier Stunden etwa ein Paar silberne Löffelvoll davon einnehmen. So kan man ihm auch unterweilen frische Citronen mit Zucker bestreuet zu essen geben. Hierbey ist zu erinnern/daß man die verordnete Schweiß-Lattwerge oder an Statt derselben hierbey verzeichnetes Schweißträncklein oder die Confectionem Orvietanam fast alle Tage / oder ja über den andern gebrauche/und allezeit mit den stärckenden und kühlenden Säfftlein das Hertz entzwischen labe / und ob Patient schon nicht schwitzen könte / soll er dennoch obverzeichnete Schweiß-Artzneyen fleissig gebrauchen. Starcke Purgationes sind in dieser Sucht schädlich; denn dieselben das tobende und wütende Geblüt nur mehr und mehr turbiren und den Leib schwächen; Doch soll der Leib durch bequeme Clystier oder gelinde purgantia, da Verstopffungen vorfallen / offen gehalten werden. Aderlassen ist post diem quartum nicht mehr nützlich und muß auch im Anfang gar vorsichtiglich geschehen; Da Patient nicht sehr Blutreich / ist fast sicherer/daß man es bleiben lasse/es wäre dañ daß grosses stechen in den Seiten verhanden wäre. Die vornembsten Symptomata oder Zufälle / so sich bey dieser Kranckheit finden / sind Hauptwehe / Unruhe und übriges Wachen/grosser Durst/böser Halß/Bräune/vieles Nasen-bluten und Durchlauff rc.

Diesen allen wie man begegnen könne / ist in meinem Teutschen Tractätlein de febribus malignis zu finden. Vor das Seitenstechen aber kan man einen oder zwey Löffelvoll Süßmandel-Oehl in Cardobenedicten oder Ephen (hedera arborea genandt) Wasser gebrauchen/ und hernach eine Blase mit Camillen-Oehl gefüllet fein warm auf den Orth/da der Schmertz ist/legen. Auch soll Patient von der verzeichneten tinctur öffters trincken und also fort im Anfang venam in brachio lateris oppositi eröffnen lassen.

Sonsten muß Patient in guter diæt gehalten werden/und mit gesunden Speisen Krafftmüselein / Süplein von Eyern / Jure consumato caponis und dergleichen reficiret werden. Pro potu ordinario soll Patient ein gutes Gärstenwasser mit ein wenig Spir. Olei zugemischet / oder decoctum cornu cervi, cum succo citri gebrauchen: Bey dem Essen kan man einen Trunck Bier thuen/ Wein aber ist schädlich.

Dieses habe ich in Eile dem Herrn Land-Rath zur Nachricht auffsetzen wollen. Der Barmhertzige gütige GOTT wolle E. Gstr. und die Jhrigen vor dieser gefährlichen Sucht und allen andern Unfällen gnädig bewahren; Da Er aber dergleichen über sie verhengen solte/zu verordneten mitteln Krafft und Segen geben auch dieselben zu erfreulichem effect und guter Gesundheit gedeyen lassen/umb Christi Willen.

R. *Herbar. malv. violar. parietar.*
Endiv. ana Mj.
Flor. chamæmel.
Sambuc. ana Mß.
Radic. alth. ℥ß.
Sem. 4. frig. major ex cort.
ana ʒj.
Paßul. minor. ℥iß.
Coq. ex s. q. aq. commun.
Colat. R. ℔j. *Adde*
Elect. lenitiv. ℥ß.
Caß. pro clyster. ℥j.
Sacchar. Thom. ℥j.
M. F. Enema A.

R. *Decoct. flor. & fruct. ℥vj.*
Ebulliant in b.
Fol. sen. el. s. s. ℥ß.
Agaric. ʒij. Colat. R. ℥iij.
Adde Syr. rosar. solutiv. ℥ß.
M. F. potiuncul. B.

R. *Diascord. Fracast. ℥ij.*
S. Schweiß-Lattwerge auf etliche mahl. *C.*

R. *Succi acetosell. ℥iß.*
citri ℥j.
Aq. Card. bened. ℥is.
Diascord. ʒj.
Specier. d. hiacynth. ℈ij.
Syr. d. Succo carduib. ℥ß.
M. F. Potiuncula.
S. Schweißtränckleín *D.*

R. *Vini granat. acidor. ℥iij.*
Rob. berber.
Succi citri ana ℥ij.
Syr. d. rubo Idæo.
de agresta
de nymphæa ana ℥j.
Confect. alkerm. ʒj. M.
S. Krafftsäfftlein *E.*

Vel, R. *Syr. corall. rubr. ℥iij.*
perl. Orient. ℥ij.
Succi citri ℥iij. M.
S. Säfftlein F.

R. *Flor. pap. errat. Mij.*
affunde
Aq. scabios. carduiben.
heder. arbor. ana ℔j.

Spir. Sulphur. q. s. ad gratam acciditatem. Mixta stent in loco calido per ℔. *VII. Colentur per manicam Hipp.*
In colatura dissolv.
Syrup. pap. errat. ℥iiß.
Succi sangvisorb. ℥j. M. S. tinctur.

R. *Ol. amygd. dulc. ℥iij.*
chamæmel.
Lilior. albor. ana ℥iß.
M. S. Oel in die Blase.

EPI-

EPISTOLA XIII.

De Febri malignâ.

DN. BALDASS. TIMÆO, V.G.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS, V.G.

Salutem & amorem.

Nescio, mi Frater, quo loco apud te sint res meæ, quod longiore jam intervallo nullæ tuæ ad me veniunt literæ insolito prorsus silentio. Quæso Te illud tandem rumpens per harum exhibitorem scriptione tua me digneris. Affectus ille qui Campenses hactenus afflixit, Caminenses nunc exercet & hic quoque non nemo similiter laborans die quinto vitam finiit. Is de cordis anxietate, calore totius & siti questus, quarto delirare cœpit, quinto subitò extinctus est.

Si otium Tibi est, quæso hoc de malo paulo fusiùs disseras scripto, cum remediorum recensione.

Si excursurus es in Hortulinum tuum, vocatus, libens comparebo, non tamen proxima die solis, quâ sacræ Synaxeos usu animam expiare constitui. Nollem tamen protrahi conventum hunc nostrum, quod sunt alia quædam de quibus consilium tuum expeto, coràm rectiùs proponenda moram verò vix ferentia: Vale frater unice & amicissimè salve una cum conjuge & liberis. Dab. Treptoæ d. VII. Maji Anno M. DC. LIX.

DN. D. CHRISTIANO TIMÆO, V.G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V.G.

Salutem & amoris fraterni constantiam.

Parcus in scribendis ad Te literis quod sum, dilecte Frater & infrequens non est quod mireris, cum scias, me dies noctesque ferè nihil aliud agere, quàm scribere. Vehementer enim & quandoque importuniùs à multis urgeor & parùm abest quin

- - - Sollicitæ capiant me
taedia vitæ,

Nisi mentem ad summi Numinis immutabile illud decretum reflecterem, quo voluit, ut in sudore vultus vescamur pane nostro. Erit aliquando quæ nos in requiem reponat dies, modò intereà fungamur officio nec laborum simus impatientes, ad labores nati.

Morbus qui elapso autumno & sub initium hyemis Campenses exercuit febris maligna fuit, per contagiam eò delata, quanquam minùs perniciosa cum plerique sumtis alexipharmacis eve-

evaſerint ; Nihil autem ex horum cenſu magis profuit Diaſcordio Fracaſtorii, cujus ſolius uſu bis tervè repetito, multi convaluerunt: Dedi robuſtioribus drachmas duas, reliquis unam ex aceto meo Bezoardico, cum aquis calendulæ, ſcabioſæ & carduibenedicti diluto, provocatis ſub lecto ſudoribus. Nonnullis pari ſucceſſu exhibui emulſionem Cratonianam ex ſeminibus Carduibenedicti napi, &c. addito pulvere meo contra Febres malignas, cujus deſcriptionem habes in penuario meo pharmaceutico titulo de anti febriticis.

Pro reſtingvendo calore febrili & ſiti roborandisque viribus præſcripſi Jolabium ex aquæ acetoſæ, borraginis endiviæ, &c. Si major eſſet malignitas, quàm cordis anxietas & inquietudo oſtendit, exhibui decoctum cornu cervini cum ſyrupo acetoſitatis citri affatim bibendum repetito ſubindè & alexipharmacorum uſu. A phlebotomiâ & purgantibus abſtinui, quod ſciam in malignis plerumque eſſe exitioſa. Alvum tamen clyſteribus ex ſuppoſitoriis in officio detinui & ſic plerique imò omnes, qui alexipharmacis tempeſtivè & inter initia uſi ſunt, DEI gratiâ evasêre.

Fuſiùs de hoc diſſerere, uti vis, nunc quidem impedior, Stargardiam vocatus, faciam tamen quamprimùm rediero.

Cæterùm ſi in Hortulino noſtro me convenire placuerit, mi frater, næ, rem mihi feceris gratisſimam: Ego, DEO volente, redux conjugem meam phtiſi & hecticâ ut noſti, male affectam eo deducam ut famoſo illo remedio, lacte ſcilicet caprino ibidem commodiùs utatur, ſimulque loci amœnitate, aquarumque & aëris ſalubritate, paululum reficiatur, ipſeque, aliquandiu illîc ſubſiſtam. Ab occaſione itaque tunc erit ad nos viſere, modò intereâ nihil interveniat impedimenti. Equidem à propoſito hoc vel ob ſvavisſimæ conjugis valetudinem, facilè me dimoveri non patiar. Vale ſcribo Colbergæ die IX. Maii Anno M. DC. LIX.

EPISTOLA XIV.

De eadem.

DN. BALDASS. TIMÆO,
V. G.

Fratri ſuo unico

CHRISTIANUS TIMÆUS,
V. G.

Salutem & Amorem.

Ægrâ manu dejectisque ſatis viribus ad Te, Frater unice ſcribere triſtia hæc cogit neceſſitas. Poſtquam ex Hortulino tuo diſces-

discesseram noctè apud ægrotum, quo vocabar, inquietâ domuitionem molitus tandem Gützlafshagam veni ibique bihorium circiter dormitando insumpsi; Inde iterum digressus inter matutina frigora tandem domum redii horrens totus; mox incalescere & sitire tota die, sub noctem sudare, & inquietius dormire visus. Mane malum augescere sentiens sanguinem misi incisa basilicâ brachii dextri, ex quo meliùs quidem habere mihimet videbar, sed vix elapsis horis tribus aut quatuor aliter sentire morbus docuit. Ex eo tempore inquietudo & anxietas, præcor diorum angustia, capitis dolor, oculorum caligo, sitis molestissima, corporis lassitudo, quasi omnia ossa confracta sint, afflictum tenent. Somnus exiguus isque inquietus turbulentis somniis. Ventriculi quoque vitium subesse vomitus & malignitatem enumerata tanto agmine involantia augurare videntur. Tu, mi Frater, pro tuo in me amore, citò mihi ut consulas & restitutione insudes, rogo. Plura nequeo. Scribo Treptoæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri unico
DN. BALDASS. TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

Literas tuas, dilectissimè Frater, morbi nuncias non sine magna animi consternatione legi. Ex signis enim à te descriptis, febrim malignam haud obscurè colligo, cujus eventus, quàm sit dubius, ipse nosti. Bene tamen sperare jubet virium adhuc constans vigor, si tabellario fides habenda est. Ego, DEO valente, crastinâ die accurram instructus, quibus ad expugnandum hoc malum opus fuerit, medicinis. Interea minimè cunctandum, Enema quod mitto, hac ipsa vespera injiciendum. Hinc aquæ cordialis bezoardicæ cochlear unum atque alterum sæpiusculè delibandum, pulsibusque & fronti epithemata præscripta tepide applicanda. Sudoribus eliciendis optimè conveniet emulsio Cratonis ex seminibus carduiben. napi &c. Adjunxi pulvisculum ex lapide bezoar & unicornu bipartitum. Ejus dosin unam cum dimidia parte emulsionis sumes & sudabis crastino mane; Alteram postero die sub auroram eodem modo capies provocatis in lecto sudoribus. Ad restinguendum calorem febrilem & inde natam sitim mitto Jolabium; Ejus quantum libuerit, hauries per intervalla; Cui scopo & mala citria inservient, quorum duo, cum plura haberi nunc quidem nequeant, largior. Exhausto Jolabio vellem decoctum Cornu Cervi biberes cum Syrupo acetositatis citri &c. A vino abstinebis, non minus, ac

Sssss à ce-

à cerevisia vestra te validâ, tenuiore contentus.

Hæc in antecessum præmittere volui, de cœteris coram agemus. Interea DEUS Te servet, mi Frater. Scribo raptim & juxta lachrymas. Colbergæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

EPISTOLA XV.

De Febrium malignarum brevi & succinctâ Curatione.

BALDASS. TIMÆUS, V.G.

DN. JOHANNI MARCO, Amico dilecto.

S. D.

Succidiis, Amice dilecte ægrè caret res culinaria, id quod ex privatione mecum agnoscit filius; Quare si binas miseris, næ rem feceris utrique gratissimam; modò non sint rancidæ aut siliquis pasti fædo de corpore porci Nihil enim ex hoc genere placet, nisi quod Glandibus aut dulci pingvescit munere fagi.

Linum quod emi vis, abundè quidem heic prostat, sed sequioris notæ & magni pretii. Misissem, nisi dissuaderet Conjux, mercis hujus optimè gnara. Sed hæc quidem de his; Nunc & ad ea, quæ artis nostræ sunt, respondeam. Recte olim Archigenes, semper attendendum esse, quod communiter grassatur: Id quod & te forsan monet ut ægrotum tuum ad febrim malignam inclinare metuas. Ne ergò desideriis tuis deesse videar, ecce brevem & succinctam, quâ in his febribus curandis feliciter hactenus utor, methodum & remedia: De causis enim abunde tibi constat. Primo communes vias leni aliquo pharmaco, quale *est* decoctum nostrum laxativum vel Clystere conveniente ab infarctu libero. A fortioribus omnino abstinendum, quibus, ut annotavit Sennertus libro 4. de febrib. Cap. 11. multi febre maligna correpti occisi sunt, & compertum est, quosdam cum purgationem, quâ corpus à morbo præservarent, usurpassent, ac fomitem febris malignæ jam circumferrent, humoribus agitatis intra paucos dies mortuos esse. Rationem tradit Petrus à Castro, tractatu de febrib. malignis sect. 7. c. 15. quia præter insignem agitationem talis orgasmus *malignis* humoribus imprimitur, ut in nobilissima viscera quamprimum irruant, eaque immani & *virulenta* qualitate corrumpant. *Leniter itaque* tantum & mox inter initia evacuatis primis viis, sanguinem, ni quid prohibeat, detraho vel ex vena cubiti, vel si menses suppressi sunt, aut hæmorrhoides, ex talo. Sic namque à corde longius retrahitur

hitur virulentia & naturâ aliqua parte oneris, quo premebatur levata reliqvum facilius superat, quin & calor eventilatur, obstructiones reserantur & ipsa putredo coërcetur.

Postmodum malignitati exstirpandæ totus incumbo, exhibendo per vices alexiteria minus calida, pulverem scilicet Cæsaris rubeum, alexipharmacum Foresti, bezoardicum Sennerti, Confectionem Orvietanam, de hiacyntho, Antidotum Philippi II. Hispaniarum Regis, Diascordium Fracastorii, aquam meam bezoardicam, cum aqua cordiali frigidâ temperatam, syrupum Prævotii contra febres malignas mixturam simplicem & id genus alia. Erequentior tamen mihi usus est Emulsionis Cratonianæ, quæ ex seminibus napi, carduibenedicti, citri &c. componitur. Sic & efficacissimam sæpe deprehendi mixturam meam diaphoreticam, cujus hæc est descriptio:

R. *Aqv. nr. contra febr.*
malignas ex Succis ℥vj.
bezoard. ℥ij.
Cardial frig. ℥j.
Confect. Orvietan ʒij.
de hiacynth. ʒj.
Aceti nr. theriacal. ℥j.
M. datur ab ℥ij
ad ℥iij. vel plures.

Interdum grana aliquot lapidis bezoar vel unicornu immisceo. Imminutâ aliquantulum materiâ, brachiis & cruribus vesicatoria applico, quibus citra virium debilitatem materia maligna ab interioribus ad circumferentiam corporis evocatur; Maximè autem tunc conveniunt, quando exteriora frigent, interiora autem uruntur, vel si capitis dolores, deliria aut convulsiones ægrum infestent. Dum hæc fiunt, subinde aliquid medicaminis exhibeo, quo vires reficiantur, calor attemperetur, humorum ebullitio restinguatur & putredini malignitatique resistatur. Conveniens huic scopo inter alia est Electuarium, quod sic componitur:

R. *Conserv. rosar.* ⊕ *lat. ℥iij.*
acetosell. ℥ij.
borrag. ℥j.
Condit. cort. citr.
Rad. cichor.
Scorzoner *ana* ʒvj.
Spec. d. hiacynth. ʒj.
Confect. Alkerm. ℈iiij.
Syr. rubi Idæi q. s.
M. F. Electuarium.

Magis tamen arridet Jolabium, quo & sitis egregie compescitur:

R. *Aq. acetos.* ℔. *j.*
borrag.
Endiv. ana ℥iiij.
Scabios. ℥iij.
Vini granat. acidor.
Rob. berberum
Syr. *d. rubo Ideo ana ℥ij.*

 Flor.

Flor. rhead. ℥j.
Succi citri recent. expressi ℥iij.
M. F. Jolabium.

Egregiè in hunc usum facit decoctum Cornu Cervi.

R. *Rasur C. C.* ℥iß.
Affund. spir. ⊕*li* ℥iß.
Aq. font. puriss ℔vj.
Coqv. ad remanent. ℔iiij.
In colatura dissolve
Syrup. acetosit. citri ℥iiij.
berberum ℥iij.
rubi idæi ℥ij. *M.*

Diætam inter intitia præscribo tenuem ex ptisana hordeacea, pana tella, jusculis carnium & cerevisiarum, amygdalarum dulcium, si alvus sit laxior: ex passulis & prunis, si adstrictior. Postmodum & carnes concedo vitulinas, hædinas, avium montanarum, caponum, pullorum cum acetosa, borragine vel citro coctas. Pro potu ordinario laudo cerevisiam Colbergensem probè defœcatam vel Barthensem aut servestanam & si haberi potest, Strigensem, qua in febribus ardentibus & malignis nihil salubrius & palato suavius. Cæterum & Symptomatibus, si quæ urgent, subveniendum;

Capitis dolores initio oxyrrhodinis postea unguendo Alabastrino vel epithemate ex nucleis persicorum & aqua verbenæ, sambuci, betonicæ &c. demulceo.

Vigilias emulsione seminis papaveris cum aquâ nostrâ hypnotica extracta vel laudano opiato probè correcto, si opus est, depello cum cautione, ne instante crisi hoc fiat & parcius.

Ad avertenda deliria & convulsiones, revellentia præscribo, clysteres, cucurbitulas, vesicatoria, epithemata, & gallinarum vel columborum pullos per medium, dum adhuc vivunt, dissectos capitique calidissimè impositos.

Eodem fine & frictiones extremorum instituo. Faucium & linguæ ariditatem gargarismis refrigerantibus & humectantibus vel butyro recenti non salito aut flore lactis caprili cum tantillo nitri mixto feliciter emendo.

Sitim Jolabia supra descripta compescunt. Si vehementior sit, nitrum in aquâ convenienti solutum exhibeo, excelles & probatissimum febrium ardentium refrigerium. Alvi fluxum miva cytoniorum & tormentilla quocunque modo sumta sistit; obstructiones enemata laxant. Lipothymiam denique & Syncopen cordialia bezoardicis mixta depellunt, præsertim si & odorifera naribus cordiq; & pulsibus epitemata convenientia applicentur. Civem vestrum phtisi scorbutica, nunc etiam pleuritide affectum quod attinet, rectè initio vena lateris affecti, postmodum etiam oppositi secta est, illa

revul-

revulſionis, hæc evacuationis gratia. Ex antipleuriticis decoctum noſtrum vel centies nobis expertum exhibebis, cum nihil in eo contineatur, quod non & ulceri pulmonum conducat.

Superata pleuritide lac caprinum, in quo Veronica, tusſilago, ſcabioſa, cerefolium, piloſella, cochlearia naſturtium & bekabunga ebullierint per integrum menſem affatim & ni quid prohibuerit ter de die bibat.

Eventum, qui admodum dubius, DEO committes. Vale.

EPISTOLA XVI.

De variolis & morbilis.

Nobiliſs. & Excellentiſs.

DN. BALDASS. TIMÆO, V.G.

JONAS STADIUS

S. P. D.

Variolas pariter ac morbillos in toto hoc collimitio grasſari Excell. Tuæ ex aliorum relatu procul dubio innotuit. Ego cum non ſolum meis, ſed & Nobilium quorundam liberis, quorum duodecim ſub manu & inſtitutione mea domi alo, idem malum metuam, Excell. Tuam ſummopere rogatam volo, ut curationem utriusque morbi & remedia communicare nobis non dedignetur. Medico hic deſtituimur miſeri, nec habemus tempore neceſſitatis, à quo petamus auxilium, niſi DEUM, qui noſtrum eſt refugium. Sed cum per media agat, nec fruſtra medicinam è terra creaverit altiſſimus, abſit ut eandem aſpernemur vel negligamus, id quod viri inſipientis eſſe Syracides cenſet. Non dubitamus quin Exc, Tua, ut ante hac in aliis, ita etiam in his noſtris deſideriis & neceſſitatibus pro ſingulari humanitate & benevolentia ſua nobis ſit gratificatura, id quod reipsâ demereri annitemur. Vale Dab. Cammini d. VI. Septembris Anno M. XXIX.

Reverendo & Doctiſſimo

DN. JONÆ STAUDIO, Eccleſiæ Camminenſis Symmyſtæ, &c.

BALDASS. TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

Quam Variolarum morbillorumque Curationem à me petis, Reverende & Clariſſime Vir, eandem multi hactenus à me flagitarunt. Conſignavi itaque nuper hoc nomine quædam horum morborum remedia una cum utendi applicandique methodo & aliis quæ ad Symptomatum etiam amolitionem faciunt. Ea per Cararium me veſtrum Eichmannum propediem hinc

hinc ad vos rediturum transmittam; Nunc enim ob tabellionis importunam ferè festinationem describi non potuerunt.

Tu interea cum Tuis & liberis & discipulis cum ab his tum aliorum morborum insultibus immunis & integer vive & Vale. Scribo Colbergæ, d. XI. Septemb. Anno M. DC. XXIX.

I.

Beschreibung und Ursachen der Blattern und Masern.

Die Kindes-Blattern oder Pocken sind weiß-röthliche Blattern/welche wie Blattern von heissem Wasser gebrandt/oder wie Warzen am gantzen Leibe aus dem dicken bösen Geblüthe aufschüssen / mit Schmertzen schwären / eytern / und abfallen.

Die Masern aber sind jückende Flecken/welche nicht eytern/wie die Blattern / sondern gemeiniglich in sieben / oder auch wenigern Tagen vergehen/ ohn einigen Merckmahl/ die sie hinter sich lassen.

Die näheste materialische Ursache der Blattern und Masern/ist vornemlich eine sonderliche Unreinigkeit aus dem Mütterlichen Geblüthe dem Menschen angebohren, sintemal das Geblüth / davon die Frucht in Mutterleibe ihre Nahrung hat/unrein wird; wo nicht aus andern Ursachen/doch darum/daß es so lange Zeit umb die Mutter sich verhalten muß.

Solch unrein Geblüth sauget das Kind / vornehmlich/wann es nun grösser worden/in sich/welches den Gliedern eine gleiche Unreinigkeit angebiehret/davon darnach auch die gute Nahrung/welche das Kind bekomt/verderbet/und jenem gleich gemacht wird; Diese böse unartige Feuchtigkeit lieget nun eine Zeit lang im Leibe gleichsam stille und verborgen/bis sie entweder von böser Lufft/ oder einem innerlichen oder auch äusserlichen anklebenden Gifft (insonderheit wann man mit andern/ so an den Blattern oder Masern kranck liegen/umbgehet) und dergleichen Ursachen erreget wird; Alsdann ergiesset sie sich in das gantze Geblüth/machet dasselbe gleich wie ein Sauerteig gähren / kochen und auffwallen/bis sich das unreine von dem reinen scheide/und ausgetrieben werde/und zwar die Blattern/kommen aus dem gröbern und häuffigern/die Masern von dem dünnern und wenigern / doch fast hitzigern Theil / sothaner Feuchtigkeiten.

II.

Unterscheid der Blattern und Masern.

I.

Die Blattern sind kleine Blasen/ so gemeiniglich am gantzen Leibe aus-

ausfahren / am ersten wie Nadelknöpffe Gestalt / darnach wie Warzen-auffwachsende / weiß-röthlicher Farbe; Die Masern aber / sind breite / nicht erhabene Flecken / am gantzen Leibe ausschlagende / denen Flöhe-Placken gleich.

2. Die Blattern schiessen auff mit Schmertzen und grossem Jücken / aber in den Masern ist beydes leidlich / und kommen auch geschwinde heraus / doch mit grösserm Durst / Hitze und Fieber.

3. Die Blattern schweren und werden voll dünnes Eyters / darnach welck / und bekommen Grinde / welche dann abfallen: Die Masern stehen schwerlich über sieben Tage / darnach vergehen sie / oder werden ja kleiner.

4. In den Blattern ist eine grössere Auffwallung (ebullitio) als in den Masern.

III.

Zeichen der Blattern und Masern.

I.

DAs Haupt thut wehe / und ist schwer / die Schläffe hupffe sehr / in der Stirn klopffet und hammert es.

2. Der Rücken thut wehe / besonders um den Rückgrad.

3. Der gantze Leib ist schwer / müde / hitzig / und fühlet gleichsam ein stechen und jücken in der Haut / die Nasen und Ohren krimmert / niesen offt.

5. Der Schlaff ist unruhig / und fahren die Krancken öffters darinnen auff / bisweilen schlägt zu Unsinnigkeit / schweres Gebrechen / Krampff / und dergleichen.

6. Der Athem wird schwer und befindet sich eine Engigkeit umb die Brust mit einem Husten.

7. Der Krancke dehnet sich und gehnet offt / zittert mit den Händen und Füssen.

8. Die Augen werden entzündet / und voll Wasser / oder sehen nur wässerig aus.

9. Das Gesicht und die Augen geschwellen / und sind bald roth / bald wiederum bleich / der Mund wird trucken / der Halß heischer.

10. So ist auch ein unnachlässig Fieber (Synocha) dabey.

11. Umb den dritten oder vierdten Tag lassen sich an dem Haupt sehen kleine Blattern wie Hierse-Körner oder Nadelknöpffe / oder nur rohte Flecken / welche immer häuffiger und grösser werden / und entweder in die Höhe wachsen wie die Blattern / oder in die Breite / und sind Masern.

12. Daß auch die innerlichen Glieder angegriffen werden / kan man aus derselben Anliegen erkennen / sind die Därmer verlätzt / ist ein Durchlauff und wehe im Leibe verhanden / hat die Lunge Schaden / ist ein schwerer Athem / Engigkeit um die Brust / und Hust dabey. Ist der Magen ange-

angegriffen findet sich ein Brechen und so fort an.

IV.

Zeichen ob die Blattern und Masern gefährlich seyn oder nicht.

I.

Eine gute Anzeigung ist es wann die Blattern klein oder ob sie schon groß seyn / daß doch / nach dem sie ausschlagen die bösen Zufälle nachlassen / und der Krancke sich etwas besser befindet / der Athem leicht / kein Husten dabey / kein Durchlauff / kein brechen / kein Ohnmacht / keine Angst / kein Aberwitz.

2. Wann die Blattern anfänglich roth / hernach weißlicht seyn / weich rund von einander unterscheiden / geschwinde reiff werden / uñ nur an den eusserlichen Gliedern seyn.

3. Böse ist es / wann die Blattern oder Masern bald wider einschlagen / wann grosse Heyserkeit / übelschliegen / Magenwehe / Eckel vor den Speisen / Krampff und Jücken / stetig wachen oder schlafen dabey ist.

4. Die rothen sind besser als die gelben / die blauen braunen und schwartzen sind die ärgsten.

5. Die weissen sind mittelmässig böse / sind auch die harten die gepfletschten und dicke in einander stehende besonders so in der mitte ein schwartz Püncrlein ist.

6. Das ärgste Zeichen ist / wann der Stulgang / oder auch der Harn grüne / schwartz oder Blut roth ist / bevoraus / wann der Krancke sehr schwach ist.

9. Die an den Blattern sterben ersticken entweder an der Bräune und wegen des Halses von der Blattern Verschwellunge / oder gehen in einer Ohnmacht unter / aus Mangel der Kräffte / und daß die Geister vom Gifft gar verderbet seyn / oder sterben am Durchlauff.

Gleicher Weise soll man auch urtheilen von den Masern. Gute Masern sind / welche roth oder bleich seyn uñ die geschwinde ausschlagen / also / daß die Zufälle darauff nachlassen.

Böse sind die schwartzen Blattern / grünen / und die bald wiederum einschlagen.

V.

Wie die Blattern und Masern zu heilen.

I.

So bald man vermercket / daß die Blattern oder Masern bey einem Menschen sich finden wollen / welches aus oberzehlete Zeichẽ leichtlich zu spüren ist / soll man alsobald der Natur mit dienlichen Mitteln / welche die Blattern oder Masern heraus treiben / zu Hülffe kommen: Nehmet derowegẽ von dem verordneten Pülverlein zu den Pocken und Masern vor eine vollkomene erwachsene Person drey Messer-Spitzẽ voll / giesset des austreibẽden Pocken-wässerleins 5. oder 6. Löffel voll darauff / rühret

rühret es wol unter einander und lasset es den patienten fein warm austrincken/ decket ihn im Bette wol zu und lasset ihn ein wenig damit schwitzen/auch nicht trincken oder essen/ biß 1. oder 2. Stunden passiret/ wiederholet solches alle Tage 2. mal des Morgends und Abends so lange biß die Blattern oder Masern vollkommener herausgetrieben seyn/ wiewol nicht nöhtig / daß der Krancke allemal hiermit schwitze / wann er sich sonsten nur fein warm hält.

Einer Person / welche noch unter 14. Jahren ist / soll man von obigem Pülverlein nur 2. Messer- Spitzen voll und des Wässerleins 5. Löffel voll eingeben / ist sie dann unter 9. Jahren mag man eine Messerspitze voll des Pülverleins und 4. Löffel des Wässerleins gebrauchen.

Kleinen säugenden Kinderlein/ kan man allein von dem Wässerlein Abends und Morgends einen Löffel voll eingeben. Will man etliche gran Bezoarstein / Einhorn / Hirschhorn / Perlen darzu thuen ist es so viel kräfftiger.

Der Ammen soll man alle Morgen und Abend einen guten Trunck warm Bier / darinnen Alant oder Bibenellen Wurtzeln gekocht seyn/zu trincken geben.

2. Weil sich bey den Blattern und Masern ins gemein grosse Hitze und Mattigkeit befindet / soll man den Krancken zur Linderung der brennenden Hitze und Stärckung des Hertzen öffters einen zwey oder drey Löffel voll mehr oder weniger/nachdem die Person ist / von dem Kühl- und Krafft-Wässerlein eingeben.

Auch kan man unter dieses Wässerlein ein wenig von der Confection alkermes oder zubereitete Perlen/ Bezoarstein und dergleichen vermischen und dem Krancken eingeben.

3. Hierbey soll man beydes die innerlichen als eusserlichen Glieder besten Fleisses bewahren daß sie von den Blattern oder Masern keinen Schaden nehmen : Unter den inwendigen Gliedern soll man vornehmlich gute Achtung geben auff den Mund / die Lunge / den Magen/ die Gedärmer und Nieren.

Den Mund zu bewahren ist unten verzeichnetes Gurgul- und Mundwasser sehr dienlich und offters bewehrt befunden.

Ist dann grosse Heyscherkeit dabey/ so nehmet süsse Milch einen halben Stoff und rein Brunnenwasser anderthalb Stoff / lasset es halb einsieden und rühret es unter dem sieden stets um / man soll aber von diesem nichts verschlingen sondern nur damit gurgeln.

Kleinen Kindern / so nicht gurgeln können / mag man ein wenig Granaten-Safft/Maulbeer-Safft oder Violen Syrup einstreichen/ der Lungen ist insonderheit dienlich der blaue Violen- Safft der Syrup

von den rohten Brustbeerlein / jujubæ genant / RosenZucker / Rosen Syrup, Traganth - Küchlein / und insonderheit das Brust- Säfftlein / welches unten verzeichnet / so man dessen dem Krancken offters ein wenig eingiebet.

Den Magen kan man bewahren mit Quittensafft / so man dessen bißweilen einen Löffel voll einnimmet / wann er aber schon verletzet ist / (welches man aus dem steten Brechen/Eckel und Grauen vor der Speiß erkennen kan) soll man dem Krancken etwas vom Corallen Syrup; Granaten Wein / oder unzeitigen Trauben - Safft eingeben und eusserlich das emplastrum de crusta panis fein warm auff den Magen legen / und dem Krancken geröstet Brod mit Weineßig besprenget vor die Nasen halten.

Den Därmen ist nichts zuträglichers/als so man Linsen in Wegebreit Wasser 2. mal kochet / die erste Suppe weg thut / die andere dem Krancken zu trincken giebet.

Die Nieren verwahret und heilet zugleich das Blutharnen / die emulsion oder Milch/ welche zu Ende beschrieben ist. Zu bewahrung fast aller innerlichen Glieder ist sehr nützlich folgendes Träncklein.

Nehmet abgeschelete Linsen (die bewahren den Magen / und die Därmer) anderthalb Loth; gewaschene Lacca (zu der Leber und Miltzen gut) 5. Quentlein / Traganth (zu der Brust / Lungen und Nieren) 3. Quentlein / kochet es mit einem halben Stoff rein Brunnen Wasser/biß es fast halb eingesotten/ seiget es durch ein reines Tüchlein/ und gebet dem Krancken darvon zu trincken/so ist man aller Zufälle und Schaden der innerlichen Glieder nechst Göttlicher Hülffe gesichert.

Unter den eusserlichen Gliedern sind zu verwahren:

I. **Die Augen**/welchen die Blattern insonderheit gefährlich seyn/ darum soll man sie zum öfftern und zwar bald im Anfang mit unten verzeichneten Wässerlein bestreichen.

Oder nehmet an stat dessen Frauenmilch / thut ein wenig Zuckercandi darunter und bestreichet damit zum öfftern die Augen.

Es muß aber allemahl frische Frauenmilch genommen werden/ den wenn sie lange stehet wird sie saur und ist den Augen schädlich.

Oder nehmet ein wenig Wegebreit und Rosenwasser / leschet darinnen das beste feinste Gold/ glüend gemacht siebenmahl ab / und treuffelt es in die Augen.

So die Augen einem sehr jücken und

und krümmern / soll man sie mit der Hand nicht reiben oder scheuren / sondern ein wenig Milch darinn glüender Stahl gelöschet und ein wenig Mürrhen zerlassen ist/ darin treuffeln.

2. **Die Nase** damit selbige unversehret bleibe / soll der Krancke offters etwas Rosenwasser mit Eßig vermischet in die Nase ziehen und an folgendes Knösplein riechen.

Nehmet roth Santel-Holtz/ Rosen / blaue Violen / iedes zwey Quentlein / Campfer einen halben Scrupel, bindet es in rothen Tafft oder Leinwand / weichet es in Rosen-Eßig und lasset den Krancken öffters daran riechen. Die Grinde in der Nasen soll man erweichen mit süssem MandelOehl / oder mit frischer ungesaltzener Butter: Auch ist gut / daß man offters ein wenig Frauen-Milch in die Nasen ziehe.

Die schwärende Nase kan man heilen mit folgendem Sälblein; Nehmet Tragacanth Schleim/ mit Rosenwasser ausgezogen / 2. Quentlein / Rosen-Oehl ein Quintlein / mischet es unter einander und schmieret damit die Nasen.

3. **Die Lippen** / so sie auffgerissen / und grindig seyn / nim 1. Quintlein Quitten Körner / zustoß selbige gröblich / giesse ein wenig Rosenwasser darauff / lasset es drey Stunden stehen / so wirstu einen Schleim darauff finden / den drücke durch ein Tüchlein und bestreiche damit die Lippen / dieses ist auch der hitzigen und auffgerissenen Zungen sehr dienlich.

4. **Das gantze Gesicht** zu verwahren / soll man alsobald im Anfang SchröpffKöpffe auff die Schultern und Beine setzen lassen/ darnach das Gesichte alle Tage dreymal waschen mit RosenWasser darinnen ein wenig Saffran zertrieben ist/ das unten verzeichnete Wässerlein zum Angesicht ist auch sehr gut darzu.

Die Blattern an sich selbst betreffend / kan man die harten erweichen mit süssem Mandelöhl/ welches erst frisch ausgepresset ist / dann selbiges zeitiget / lindert / heilet und lässet keine Narben werden.

So die Blattern groß und voll Eyter sind / rahten etliche / daß man sie mit einer silbernen oder güldenen Nadel öffne / damit der Eyter sich nicht in das Fleisch fresse/ darnach den Eyter mit einem reinen Tüchlein rein abwische und sie dann truckne / aber dieses und anders ist besser / daß man es der Natur heimstelle / bevoraus / wann der Eyter weiß oder gut ist.

Dann die Erfahrung giebt es/ daß die Blattern welche von sich selbsten auffspringen und heilen / weniger Narben hinter sich lassen / als welche man geöffnet hat. Darum soll

soll man auch die Grinde / ehe sie wol reiff seyn/nicht abreissen / damit nicht ein garstig Geschwür darauff folge.

So aber solches über verhoffen darzu kehme/soll man es mit Bleysälblein Montagnanæ, welches hier in ein bewehrtes Mittel ist bestreichen.

So nach Verlierung der Blattern einige Narben im Angesichte verbleiben / kan man selbige mit folgendem Sälblein heilen und vertreiben.

Nehmet Bock Unschlitt und Capaunen Fett iedes 1. Loth / süß Mandelöhl 3. Loth / weiß Lilienöhl / Fleischleim gummi (sarcocolla) ein halb Quintlein Reiß und feig Bohnen Mehl / iedes 1. Quintlein Goldgleete ein halbes Quintlein gestossene Gichtrüben und Veilchen-Wurtz iedes einen Scrupel, Zucker ein Quintlein alles in einem Mörser unter einander gestossen mit zugiessung Rosenwassers / Bohnen-Blüth und weiß Lilien-Wassers / so viel gnug ist / stoß und rühre es stets unter einander daß es sich wol vermische / darnach treibe es mit den Händen durch ein Tuch / daß ein dünnes Sälblein daraus werde.

Der Patient soll alle kalte Lufft gäntzlich meyden in einem warmen Gemach wol zugedeckt liegen / doch nicht mit allzuvielen Betten beschweret werden.

Die ersten vier Tage soll er mehrentheils mit folgenden Süpplein sich contentiren.

Nehmet Gärsten-Grütze / kleine Rosienen und Feigen / kochet es zusammen/ seiget das dünne hernach oben ab / thut ein wenig Butter und Brodt darzu und gebet es dem Krancken zu essen.

Auch ist sehr nützlich daß er von solcher Suppen ohne Brodt zum offtern trincke / denn die Gärste und Rosienen kühlen und lindern die Hitze/die Feigen aber haben eine sonderliche Art die Pocken heraus zu treiben / zu dem geben solche Süpplein ein gutes nutriment und sind leicht zu verdauen / halten auch den Halß und Mund frisch/ reinigen die Brust/ den Magen und Därmen/erweichen den Leib &c.

Auch ist eine panatell von Brodt in Rindfleisch-Brühe oder Hühner-Suppen gesotten nicht unbequem; Imgleichen frische Eyer weich gesotten / Kalbfleisch / junge Hühner/ Capaunen / Rephüner / Lerchen/ Droseln und dergleichen;

Den kleinen Kindern kan man eine Mandelmilch geben. Wein soll man nicht trincken auch nicht starck Bier/sondern ein dünnes Bier/Gärstenwasser mit Feigen / Rosienen und Fenchel abgesotten oder gekochtes Hirschhorn-Wasser.

Im Anfang ist fast nichts besser als Fenchelwasser mit Zuckercandi zu trin-

zu trincken / denn selbiges treibet die Blattern und Masern gewaltig heraus / hält auch den Halß und Brust rein / und lindert den Husten welcher sich gemeiniglich hierbey befindet.

Im Schlaff soll man sich anfänglich / wann etwas begönnet auszuschlagen / mäßigen. Der Krancke soll stille liegen / sich nicht eifern / Furcht und Traurigkeit meiden.

Den Leib so er verstopffet ist / öffne man mit einem Stuel-Zäpfflein / Clystier oder Linden Laxativ. Starcke purgantia sind als Gifft zu meyden.

Pulver vor die Reichen.

℞. *spec. de hiacynth. complet.* ℨij
C. Cerv. absq; △ calcin. ℈iiii
Unicorn. veri
oss. de corde cervi
Lapid. Bezoar.
Margarit. praparat. ana ℈j.

M. F. Pulvis.

Pulver vor die Armen.

℞. *Sem. aqvileg. nasturt. ana* ℨij.
Sem. acetosæ napi ana ℈iiii.
citri ℈j. *card. ben.* ℨj.
Dictamni ℈iiij. *tormentill.*
terr. sigillat. ana ℈j.
C. cervi absq; △ calcin. ℨiß.

M. F. Pulvis.

Austreibendes Pocken-Wässerlein.

℞. *Rad. contrajerv.*
fœnicul.
liquiritiæ
Scorzoner ana ℥vi.
Herb. Scordii
Scabios.
Card. bened.
acetos. ana Mj.
Flor. Calendul.
aquileg.
violar.
borragin.
bugloss. ana p. j.
Semin. napi
nasturtii.
aquileg. ana ℥ß.
citri
carduiben.
acetos. ana ℨij.
4. frig. major excort. ana ℨj.
Rasur. corn. cervi ℨiß.

Ficuum No. XV.

Passul. minor. ℥iij.
Cicer. rubr. ℥iß.
lentium ℥j.
Spec. liberant sine aloe & myrrh. ℨj
Incisis & conquassatis affund.
Aqu. scabios. Card. ben. ana ℔ij
fœnicul acetos. ana ℔i.
Stent in infusione loco calido per noctem, mane add.
Cremor. ptisan. hordeac. ℔iii.
M. destill.

Kühlendes und Hertzstärckendes Wässerlein.

℞. *Aq. nostr. cordial. frig.* ℥iiij.
fragorum ℥ij.
acetosell.
borragin.
bugloss.
cerasor. nigr. ana ℥j.
Spir. rubi Idæi.
fragorum ana gt XV.
Rotul. man. Christi perlat.
ʒiij
M. D. in vitro.

*
* *

Mundwasser.

℞. *Aq. prunell. plantag.*
rosar. ana ℥iij.
Vini granator. ℥i.
Rob. Ribium.
Diamoron ana ℥ß.
Acet. ex succ. rubi Idæi ℥i
M.

Brust-Säfftlein.

℞. *Capit. papav. alb. c.*
Semin. No. V.
liquiritiæ rasæ
siliquar. dulc. ana ℥ß.
jujubar. No. vij.
lentium ʒiij.
tussilaginis M. j.
Sem. aquilegiæ
Cytonior. ana ʒj.

Incisa & conquassata coquantur ex s. q. aquæ tussilaginis,

℞. *Colaturæ* ℔j.
add.
Sacchar. cand. penidii ana ℥iß.
Coquantur denuo ad consistentiam Syrupi.

Emulsion oder Milch zu den Nieren.

℞. *Sem. 4. frig. maj. excort. ana* ʒj.
Aqu. plantagin. rosar. ana ℥iij.
M. F. Emulsio.
add.
Succini albi præparat.
Trochisc. Alkekeng. ana ℈j.
Rotul. man. Christ. perlat. ʒij.
M.

Wässerlein zum Angesicht.

℞. *Sumach. grosso modo conquassat.* ʒij.
Aq. plantagin. rosar. ana ℥iij.

ebulliant bis aut ter postea colentur, add.

Camphoræ ℈i.
Croci gr. v. M.

Wässerlein zu den Augen.

℞. *Rad. tormentill. incis. & conquassat.* ℈iiij.
Alumin. gr. iiij.
affund.
Aq. rosarum
plantagin. ana ℥j.

Stent in infusione loco calido per noctem, postea filtrentur per chartam emporeticam.

Ein

Ein ander Augen-Wässer-
lein.

℞. *Aq. Euphras.*
rosarum
plantag. ana ℥ß.
Tutiæ præparat.
Sief alb. sine opio
Sacch. ♄ni ana ℈ß.
Camphor. gr. j.
M. D. in vitro. S.

EPISTOLA XVII.

De præservatione à peste & dysenteria.

VIRO

Nobili & Strenuo
Dn. RICHARDO FRO-
REICH,
In Czarnii Damerovv &c.
BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee,

S. P. D.

NObilissime Vir, Fautor & compater honorande, itineri, quod in Marchiam te moliri, scribis, viales faventes animitus apprecor. Alexipharmacon autem quod desideras contra pestis & dysenteriæ epidemia contagionem, erit juxta Dei custodiam Electuarium prophylacticon, quod transmitto; De hoc manè jejuno ventriculo sumes ad magnitudinem nucis juglandis. Sed ne naturæ medicamentum fiat familiare, adjunxi rotulas præservantes, ut alternatim modò electuario, modò rotulis, quarum tres vel quatuor una vice delibandæ, uti posses. Externi præsidii loco mitto balsamum meum antipestilentialem, quo nares, tempora & cordis regionem singulis matutinis antequam aëri externo te exponas, inunges. Plura ex tractatu meo Germanico de peste & dysenteria disces. Vale. Dabantur Colbergæ die XI. Septembr. Anno M. DC. XXXI.

Electuarium prophylacticon.

℞. *Poma citriæ recentia*
No. iiij.

Incidantur una cum corticibus & seminibus. Coqv. ex s. q. aqv. rosar. ad pultis consistentiam & trajiciantur per setaceum. Adde
Conservæ acetosell. ℥ij.
borrag. Calendul. ana ℥j.
Specier. liberant. s. aloe.
de hiacyntho
de gemmis frigid.
Cordial. temperat. ana ʒi.
Spir. rubi Idæi ʒi
rosar. ʒß.
carduiben. ℈i.
Syrup. acetosit. citri q. s.
M. F. Electuarium.

Rotulæ Præservantes.

R. Specier.

℞. *Specier. liberant. s.*
aloë ℥ii.
de hyacintho ℥j.
de gemm. frigid. ℥ß.
Terræ sigillat.
Succini albi præpar. ana
℈iß.
Sacchar. albiss. in aquâ angelica solut. ℥v.
Ol. citri gtt. vii. M.

F. S. a. rotulæ

Balsamus antipestilentialis

℞. *Ol. stillat. angelicæ*
citri ana ℈ß
rutæ ℈i.
lavendul.
Caryophyllor. ana gt. vii.
Cinam. gtt. v.
Ligni Rhod. gtt. XV.
Ol. nuc. moschat. per express.
fagi ℈iiii.
Theriacæ Andromachi ℨiß.
Confection. Alkerm. Monspel. ℨj
Essent. croci ℨß.
Moschi & Ambr. cum
Spiritu rosar. solut. ana gr. iii

M. F. Balsamus.

EPISTOLA XVIII.

De pestis & dysenteriæ Prophylactico.

Illustrissimo & Excellentissimo Domino.

DN. AXELIO OXENSTIERNÆ,

Comiti in Sodremore, Libero Baroni in Kymitho, Domino in Fyholm, Hornigsholm & Tulegarn &c. Regni Sueciæ Senatori & Cancellario &c.

Domino suo Gratiosissimo.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Obsequia & cultum.

Diu multumq; deliberatum mihi est, de literario hoc affatu. Sumere calamum quandoque jussit, rerum mearum, Martiâ hâc tempestate in tuto, quantum licet, locandarum conditio, ponere, tua, Vir Illustrissime, sublimitas & immensa laborum domi forisq; conficiendorum multitudo & gravitas: Vicit tandem dubiæ contentionem mentis, Illustriss. Excell. Vestræ singularis humanitas, Virtus, rara quidem in magnis Viris; At hoc ipso magis deveneranda: Accessit & in literas literarumque cultores propensio perpetuumq; studium, quo vel medios inter armorum æstus, pacata Musis hinc inde constant Halcyonia; Quare ut promere mihi liceat, quod me urget; Anni sunt si rectè memini novem cùm à sacræ Regiæ Majestatis

ſtatis Regnique Sveciæ Campi-Mareſchallo Viro Illuſtri & fortiſſimo Dn. Johanni Banner &c. in caſtra ad Tribbeſæam exercitus, univerſi ferè exercitus immani peſte aliisque morbis epidemiis afflictisſimi, curam habui, ſuccesſu quidem, quod citra jactantiam dixero, haud infelici, at quo periculo, quo rei familiaris domi neglectæ, diſpendio, Illuſtriſſ. Excellentia Veſtra ipſa facilè conjecerit. Indultum eſt hoc nomine ab Illuſtrisſimo Dn. Campi Mareſchallo laudatisſimæ memoriæ, laborum præmium, immunitas ab oneribus bellicis, quâ equidem in hunc usque diem authoritate Illuſtrisſimi Domini Legati, pacatè fruor, maximè tamen ſolicitus quomodo Majeſtate Regia libertas hæc ſtabiliri & amplius in Conjugem, ſi me Fata, quod metuo, prævenerint, extendi queat: Hoc ipſum cum à Serenisſima Regina vix aliter quam Excellentiæ Veſtræ interventu & precibus me impetraturum, confidam, ſuppliciter demiſſeque rogo, deſideriis hiſce meis clementer indulgere ne dedignetur, id quod enixiore operâ cultuque demereri nunquam non annitar.

Cæterum cum inter gliſcentis hinc inde peſtis & dyſſenteriæ contagia, prophylacticon quoddam ſpeciale & expertum Illuſtriſſ. Excellent. Veſtram expetere à Nobilisſimo Domino Lillienſtrhömio intelligam, ea quibus ipſe, per DEI gratiam, hactenus infectionis periculum evitavi, Illuſtr. Excell. Veſtræ humiliter & candidè offerre volui, esſentiam ſcilicet Bezoardicam & amuletum ſmaragdinum. Utrumq; unà cum utendi applicandiq; modo ſcriniolo incluſum obſignatumque placido vultu ut accipiat, ſubmiſsè rogo, DEUM precatus Illuſt. Excell. Veſtram cum ſaluti publicæ, tum noſtro etiam bono diutiſſimè ſuperſtitem validamque præſtet!

Illuſtriſſimæ Excellentæ
Veſtræ

cultor devotiſſimus
B. T. V. G.

Deſcriptio Eſſentiæ Bezoardicæ.

℞. *Theriac. Androm.* ℔ß.
Confect. Orvietan. veræ
Diaſcord. Fracaſt. ana ℥iiij.
Elect. de Ovo Max. ℥ij.
Spec. liberant. c. aloe & myrrha ℥iß.
Trochiſc. de viperis ℥j.
Confect. de Hyacinth.
Alkerm. ana ℥j.
Mixtis affund. ſpir. Vini
citrati q. s.
extrah. s. a. Tinctura quæ filtretur per chartam emporeticam, hinc Spirit. vini abſtrahatur ad medietatem
Tincturæ add.
Eſſent. citri, Ambræ
Zedoar. ana ℥ß.

Tinctur. Croci ℥ii.
Sal scordii
pimpinell.
Card. bened.
absinth. ana ℥i.

Circulentur lentissimo cinerum igne per triduum postea filtrentur. Servet. in vitro

S. Tinctura, sive essentia Bezoardica.

Compositio Amuleti smaragdini describitur in Penuario meo pharmaceutico tit. de Febribus.

EPISTOLA XIX.

De compendiosa pestis præservatione & Curatione.

Nobilissimo & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Sereniss. Electoris Brandenb. Archiatro.
Domino & Amico suo observando
PETRUS PFEILIUS,
S. P. D.

Quæ in Polonia hactenus immane quantum grassata est pestis, ea etiam viciniam nostram nuperrimè invasit, adeò ut à contagio immunitatem nobis polliceri, nisi DEUS pro immensâ sua misericordiâ id avertat, non sit integrum.

Quamobrem majorem in modum peto, ut eâ quæ Nobilissimo Dn. Borckio nuper contra hanc luem præscripsisti pharmaca, & mihi communicare non dedigneris, sed una cum utendi modo, idq; lingua vernacula, ne quis error committatur. Audio & monita quædam politica de avertendo morbi hujus contagio in gratiam Magistratus vestri à te consignata, vellem & hæc *nobis* faceres communia. De laboris hujus præmio non est quod Excell. T. dubitet; Faxo enim brevi sostrum sequatur, si non ex tuo merito tamen pro nostra facultate. Vale Vir Excellentissime. Dab. in arce Falckenburg, d. XXI. Junii Anno M. DC. LV.

VIRO
Amplissimo & Consultissimo
DN. PETRO PFEILIO
Judicii Falkenburgensis
Præsidi &c.
BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee.
S. P. D.

Pestis semina, Consultissime Vir, Fautor & Amice honorande, ex vicinâ Poloniâ etiam ad vos delata hinc inde pullulascere eò *illibentius* intelligo, quanto proximior & nobis hæc sit contagio. DEUS virulentiam ejus, quam longè perniciosissimam & velocissimam esse ex Medicorum Gedanensium relatione habeo,

habeo, clementer avertat, & justas ſcelerum pœnas paternâ clementiâ temperet: Interea & humani ſi quid eſt auxilii minimè negligendum. Qua methodo, quibus remediis & præſervandi curandique inſtituenda ſit ratio, juſſu Sereniſſimi Electoris noſtri, ſcripto publico Sedini nuper impreſſo, docui; Ex hoc excerpta ſunt quæ Generoſiſſimus Dn. Borckius à me habet: Mitto utrumque & ipſum Syſtema & hujus Epitomen: Pharmaca Secretarius Tramburgenſis per manus Tibi tradet, brevi ad vos viſurus; Moleſtum namq; videbatur tabellioni homunculo ea transportare, forſan & inter has turbas minus tutum. Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. Junii Anno M. DC. LV.

Kurtzer Unterricht Von præſervation und curation der Peſt.

Weil die Peſt eine gar hefftige gefährliche und geſchwinde Kranckheit iſt/ welche dem Hertzen gewaltig zuſetzet die lebendigen Geiſter zerſtöret/ und alle Kräffte des gantzen Leibes ſehr ſchwächet und in eil hinreiſſet/ iſt hochnötig daß man gute heilſame Mittel zur Hand habe/ dadurch man ſich/ nechſt Göttlicher Verleihung vor dieſer ſo gefährlichen Kranckheit bewahren/ und da man von ſelbiger überfallen würde/ unverzüglichen Widerſtand und Gegenwehr thun könne.

Inſonderheit haben die jenigen/ welche auff dem Lande wohnen/ und von guten Medicis und wohleingerichteten Apothecken ferne abgelegen ſeyn/ hohe Urſach/ ſich mit bewehrten antidotis und alexipharmacis zu verſorgen/ deren ſie ſich im Fall der Noth gebrauchen können/ ſintemahl es zu lange würde gewartet ſeyn/ wann das Feur ſchon lichter Loh brennet/ von weitem Waſſer zu holen;

Aqua lontana non ſpegne il fuoco vicino.

Dieſer Urſachen halber/ haben Ihr Churfl. Durchl. aus Landes-Väterlicher Vorſorge mir gnädigſt anbefohlen Mäniglichen/ inſonderheit ihren Landes-Einwohnern und Unterthanen zu gut/ ein allgemeines Conſilium von der Peſte abzufaſſen/ geſtalt/ dann ſolches auch in unterthänigem Gehorſam zu Wercke gerichtet/ und neulicher Zeit zu Alten-Stettin in offentlichen Druck gefertiget. Weil aber ſolches Conſilium erheiſchender Nothdurfft nach/ etwas weitläufftig ausgeführet/ habe ich vor gut angeſehen/ einen kurtzen Auszug daraus zu machen/ und denjenigen/ ſo es begehren möchten/ zu ertheilen. Derſelbe beſtehet nun vornehmlich darin:

I.

Daß man nachgesetzte medicamenta im Vorrath habe.

II.

Daß man selbige zu rechter Zeit uñ mit allem Fleiß/inhalt beygefügter information, gebrauche.

Der Vorrath soll dieser seyn.

Zu der Præservation:

1. Pestilentz-Pillen.
2. Küchlein.
3. Lattwerge.
4. Elixir.
5. Balsam.
6. Gifftschiltlein.
7. Pulver zum räuchern.
8. Etliche Simplicia, als Wurtzeln von Angelica/Zittwer/Bibenell/Alant/Zitronenschalen/Wacholder und Loorbeeren rc.

Zu der Curation.

1. Gifft-Lattwerge.
2. Schweißwässer.
3. Bezoardischwässerlein.
4. Gifft-Eßig.
5. Theriac.
6. Diascordium.
7. Confectio Orvietan.
8. Krafftwasser.
9. Kühlende und stärckende Säffte.
10. Wässerlein zum riechen.

Diese Artzneyen soll ein ieder dem seine Gesundheit und Leben lieb ist/ Zeit grassirender Pest im Vorrath haben; Reiche vermögende Leuthe können hinzu thun/guten Orientalischen Bezoar, Einhorn/prophylacticum Ferdinandi Imperatoris, Alexiterium regale Angeli Salæ, Rubinum ♁is, Bezoardicum ☉lare Minsichti, Essentiam nostram Bezoardicam, pulverem Bezoardicum und dergleichen.

Die Præservativ oder Schutzmittel können folgender Gestalt gebrauchet werden.

I. Weil die jenigen/welche viel böse Feuchtigkeiten bey sich haben/ die Gifft als in einem Zunder gar leicht fangen/auch hernach wann sie inficiret seyn/mit vielen schweren Symptomatibus und Zufällen beleget werden/und gemeiniglich das Leben darüber zusetzen müssen/ist hochnötig/daß man bey Zeiten den Leib durch dienliche purgantia wohl reinige/auch eine Ader am Arm oder Fuß nach Beschaffenheit des Leibes/ Alters und anderer Umbstände springen lasse. Und ist sicherer/daß man solches thue mit Rath eines guten Medici.

Damit aber dergleichen böse Feuchtigkeiten nicht wiederumb mögen gesamlet werden/sol man folgends alle Wochen von den verordneten Pestilentz-Pillen ein halbes Quintlein oder 2. Scrupel des Abends/wenn man sich wil zur Ruhe

he begeben/einnehmen/pflegen gegen den Morgen ein wenig zu laxiren/ und widerstehen zugleich der Fäulnüs und Gifft.

II. Sonsten dienen zur præservation und Verhütung der Pest die verordnete Küchlein/so man derselben 3. oder 4. des Morgens nüchtern ehe man sich an die Lufft begiebet auffisset.

III. Ingleichen die Latwerge/ davon brauchet man des Morgens nüchtern einer Wallnuß groß/und ist insonderheit jungen und hitzigen Leuten dienlich.

IV. Das Elixir ist auch eine kräfftige Artzney/und können dessen 13.15. oder mehr Tröpfflein des Morgens nüchtern in einem warmen Wein/ Bier=oder Fleisch=Süpplein eingenommen werden.

Diese drey Stück soll man allezeit im Vorrath haben/daß man umbwechsele/uñ bald eins/bald das ander gebrauchen könne/damit die Natur zu einerley nicht gewöhnet werde.

V. Eusserlich kan man das Gifft-Schildlein an den Halß hengen/daß es recht auf der Hertzgruben liege/ und tragen solches allezeit auf der blossen Haut.

VI. Mit dem Balsam kan man die Nasenlöcher/und Pulßadern ehe man sich an die Lufft begiebet/bestreichen/oder in den Gifft=Eßig ein Tüchlein oder Schwämmlein naß machen und daran riechen.

VII. Zur Reinigung der Lufft ist ein Räuch=Pulver verordnet/ dessen kan man ein wenig auff einen heissen Ziegel oder Eisen streuen und im Logament zum öfftern damit räuchern/der es haben kan/mag ein helles Camin-Feur von Wacholder/Aeschen/Eichen oder Fichten Holtz halten; Sintemahl die Lufft durch nichts besser kan gereiniget werden/als durchs Feur.

VIII. Die Simplicia sind vors Gesinde und arme Leute verordnet/ dieselben können des Morgens nüchtern bisweilen von der Angelica/Zittwer/Bibenell oder Alantwurtzel/ bisweilen von Citronenschalen/Loor=oder Wacholderbeeren ein wenig gebrauchen/oder ein wenig frische Creutzraute mit einem Butterbrodt geniessen.

Die curativ-Artzneyen sind also zu gebrauchen.

Wann man etwa mit einem Schaur der Haut oder Frost des gantzen Leibes/hernach mit Hitze und Angst des Hertzens überfallen worden/und sich der infection besorget/soll man alsobald folgendes Giffttreibendes Träncklein gebrauchen.

Nehmet von der verordneten Gifft-Latwerge eines Quintleins oder Ducatens schwer/giesset von dem Bezoardischen Wässerlein und Gifftessig iedes einen Löffel voll und von

von dem Schweißwässerlein 5. oder 6. Löffel voll / darauff mischet und rühret es wohl unter einander / gebet es dem Krancken auff einmahl fein warm auszutrincken und lasset ihn im Bette ein oder da es die Kräffte erleiden wollen / 2. Stunden damit schwitzen / hernach das Hembd und Bettelacken in kalt Wasser werffen / und ein weiß Hembd anlegen / auch ein frisches Bette zurichten / doch daß alles zuvor wol durchgewärmet sey / denn die Kälte treibet den Gifft wieder zurück und zum Hertzen.

Nach 7. oder zum längsten 12. Stunden muß man dieses Tränckein wiederum und dann auch zum drittenmahl einnehmen und damit schwitzen.

Da nun an Beulen oder Carfunckeln nichts herausschläget / hat man sich der Pest halben nicht groß zu besorgen; Schläget aber dergleichen etwas heraus / muß mit Brauch der Gifftreibenden Schweißmittel ferner so lange bis die Gifft gantz vom Hertzen abgetrieben ist / continuirt werden / und damit man auch hierin einige Abwechselung haben möge / kan man bisweilen ein wenig guten Theriac oder von der Confectione Orvietanâ oder vom Diascordio in den verordneten Schweißwässerlein und Gifft-Eßig einnehmen und damit schwitzen / worzu dann auch das Elixir pestilentiale Crollii, Essentia Bezoardica und dergleichen sehr dienlich seyn.

Weil auch bey dieser Kranckheit gemeiniglich grosse Hertzens-Angst / Ohnmacht / Hitze und Mattigkeit verhanden / soll man dem Krancken zum öfftern von dem verordneten Krafftwässerlein oder von dem kühlenden und stärckenden Säfftlein 3. oder mehr Löffel voll eingeben und an den Gifft-Eßig oder an das Wässerlein so zum riechen verordnet / riechen lassen / auch hievon etwas auff die Pulßadern binden.

Wie andern Zufällen zu begegnen / ist aus meinem Tractätlein von der Peste / welches Anno 1654. zu alten Stettin in öffentlichen Druck gegeben / ausführlich zu ersehen.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Aloës rosatæ* ℥iij.
Extract. Rhabarbari
Fol. senæ
Agarici ana ʒi.
Enulæ
Angelic.
Card. ben. ana ℈i.
Croci. gr. XV.
Myrrh. elect. ʒi.
Resin Gialapp. ℈ij.
Ol. citri gt. IX.
M. c. Syrupo rosar. solut. q. s.

F. Massa ex quâ formentur pilulæ quarum XV. pendeant drachmam semis.

S. Pestilentz-Pillen.

℞. *Spec. liberant. sine aloë ʒij.*
de hyacinth. ʒi.
Pulv. nr. Bezoardici ʒiij.
Confect. Alkerm. ʒij.
Sacchar. albiss. in aq. nostr.
Bezoardic. solut. ℥vij.
F. s. a. Rotulæ
aspergendæ
Ol. citri gt. IX.
Cinamomi gt. VII.
angelicæ gt. IX.
M. D. ad scatulam
S. Præservativ-Küchlein.

℞. *Poma citria recentia No. iiij.*
Incidantur una cum corticibus &
seminibus. coqv. ex s. q. aq. rosar.
ad pultis consistentiam & traji-
ciantur per cribrum
Postea add.

Conserv. acetosæ ℥ij.
rosarum rubr. ⊖lat.
borragin. ana ℥i.
Condit. rad. scorzoneræ ℥ij.
flor. citri ʒvi.
Spec. liberant. sin. aloë &
myrrh. ʒiij.
de gemmis frigid.
Cordial. temper, ana ʒi.
Confect. Alkerm. Monspel.
de Hyacinth. ana ʒiij
Spirit. rubi Idæi
rosarum
citri ana ʒi.
Syrup. acetos. citri. q. s.
M. F. Electuarium.
S. Præservativ-Lattwerge

℞. *Elixir Pestilential. Crollij. ℥ß.*
D. in vitro
S. Elixir.

R. *Ol. stillat. angelic.*
citri ana ℈ß.
rutæ ℈i.
lavendul. gt. XV.
Caryophyllor.
Cinam ana gt. vij.
Ol. lign. Rhodii ℈i.
Theriac. Androm. ʒii
Confect. alkerm. ʒi.
Essent. Croci ℈ß.
Moschi & ambræ ana gr. v.
Incorporentur c. s. q.
Ol. nucis moschat. per express.
fact. F. Balsamus.
S. Balsam.

R. *Rad. plantagin. ʒij*
Scorzoner.
Angelicæ.
Enulæ.
Zedoariæ.
Dictamni.
Contra Jervæ ana ʒi.
Trochisc. de vipera ℥ß.
Ther. Andromach.
Confect. Orvietan. ana ℥vi.
Croci

Croci oriental. ℈iiij.
Camphoræ ʒi.
Fragment Smaragd.
Sapphir.
Rubin
Hyacinth. ana ʒi.
Misc. C. infus. gumm. tragacanth. fact. ex aceto nostro Theriacali F. Massa cujus ℥ß. *includatur Syndon. rubr. pro Amuleto.*
S. Gifftschiltlein.

R. *Thuris Oliba.*
Storac. calamit.
Benzoës puriss. ana ℥i.
ladani
Cinam. acutiss. ana ℥ß.
Caryophyll. ʒij.
Flor. lavendul.
rosar. rubr. ana ʒvi.
M. F. pulvis grossus.
S. Pulver zum räuchern.

R. *Rad. Angelic.*
Zedoar.
Pimpinell.
Enulæ ana ℥ii.
Bacc. lauri ℥iij.
Juniperi ℥iiij
Cort. citr. sicc. ℥ij
D. singul. seorsim in chartis ad scatul.
S. Simplicia vor das Gesinde.

R. *Theriac. Androm.* ℥iß.
Mithridat. ʒvi.
Diascordii. ℥i.
Confect. Orvietan ʒvi.
Confect. de hyacinth.
Alkerm. ana ℥ß.
Camphor. ℈iß.
Extract. croci ℈ij.
M. c. Syrupo ex succo acetosæ q. s.
F. Electuarium.
S. Gifft-Lattwerge.

R. *Aq. acetosæ*
scabios. ana ℥iiij.
Calendul.
Card. bened.
Pimpinell.
Rutæ ana ℥iij.
Cortic. citr. ℥iiij.
Mixtur. simplicis ʒvi.
M. D. in vitro.
S. Schweißwässerlein.

R. *Rad. contr. Jerv.*
Scorzoner.
Dictamn.
Pimpinell.
Caryophyllat.
Zodoar.
Gentian.
Tormentill.
angelicæ ana ʒvj.

Fol.

Fol. Dictamn. Cretici
Scordii
rutæ
Millefolii ana Mij
Flor. calendul.
borragin.
bugloss.
rosar. ana Mi.
Sem. Citri.
Card. bened.
Nasturt. aquat.
napi
aquileg. ana ℥ß.
Cort. fraxin. ʒvi.
Citri
granator.
aurant. ana ℥ß.
Lign. aloës ʒii.
Santal. omn. ana ʒj
Bacc. Juniperi. ℥iii
Rasur. C. cerv. ℥ii.
Diascord. Fracast. ℥iiii
Theriac. Androm.
Mithridat. ana ℥ii.
Confect. de hyacinth.
orvietan. ana ℥i.
Spec. liberant. ʒx
affund.
Aq. Cortic. citr. ℔viii.
acetosæ
Scabios. ana ℔ii.
Pimpinell.
Calendul. ana ℔j
Spirit. bacc. Juniperi ℔j
Stent in digestione per dies iii.
postea destillentur.
S. Bezoardisch Wasser

℞. *Rad. Zedoar.*
Angelic.
Dictamn.
valerian.
tormentill.
pimpinell.
Scorzoner ana ℥ß.
Folior. rutæ
Scordii.
Scabios. ana Mj.
Flor. Calendul.
rosar. rubr.
tunic. ana Mß
Baccar. Juniperi ℥ii.
Cortic. citri.
fraxin. ana ʒvi.
Caryophyllor. ʒi.
Myrrh. elect. ʒiii
Camphor. ℈ii.
Incisis & conquassatis affund.
Acet. Vin. opt. ℔viii.
Stent in loco calido per d. vii.
postea colentur.
S. Gifftessig.

℞. *Aq. nostr. Cordial. frig.*
℥vii.
ex succo acetosell.
rubi Idæi ana ℥ii
Aq. borragin.
bugloss. ana ℥iß.
Cinam. c. flor. borrag.
absq; vin. destill. ℥ii.
Cerasor. nigr. ℥iii.
Spir. rosar. ʒi.
Meliss.

Xxxxx *fra-*

fragor.
rubi Idæi. ana ℥ß.
Rotul. man. Christi perlat.
℥i
M. S. Krafft-Wasser.

*
* *

℞. *Syrup. ex succ. acetosæ* ℥iiii.
rubi Idæi
fragorum
borragin.
bugloss.
fl. tunic. ana ℥ii.
Rob. ribium
berberum ana ℥iii
Succ. citr. recent. expr. ℔ß.
Confect. Alkerm. ℥ß.
Spirit. rosar. ʒj

M. S. kühlender und stärckender Safft.

℞. *Flor. rosar. rubr.*
pallid. ana Miii.
tunic.
violar. ana Mi
tiliæ
lavendul.
borragin.
bugloss. ana Mß.
Pomor. citr. recent. unà cum
cortic. No. iiii.
aurant. recent. No. iii.
Ling. Rhodii ℥i.
Santal. citrin.
albi ana ℥ß.
Rad. Ireos. Florent. ʒiii
Cinam. acutiss. ℥i.
Maceris ʒiii.
Aq. rosar. opt. ℔iiii
Acetosæ
Meliss.
Lavendul. ana ℔j.
fragorum.
rubi Idæi. ana ℔is.
Aceti rosar.
rubi Idæi ana ℔j
Mixta destillentur in vasis vitreis.

S. Wässerlein zum Riechen.

Dieses sind alles gantze composita und nur zur Nachricht anhero verzeichnet: Es kan ein ieder davon einkauffen / so viel er davon vermeint nöthig zu haben / die andern Artzneyen derer oben gedacht und alhier nicht beschrieben seyn / kan man in wolbestellten Apothecken iederzeit fertig haben.

Monita quædam politica de avertendo pestis contagio.

I.

Weil die Pest eine anfällige / anklebende und gifftige Kranckheit ist / welche gar leicht von einem Orth zu dem andern einschleichet / wird die Obrigkeit darauff bedacht seyn / daß allenthalben in den Thoren gute Wachten gehalten / und niemand ohne Paß / insonderheit aus verdächtigen Oerthern eingelassen werde.

2. Daß

2.

Daß sich männiglich aller verdächtigen und inficirten Oerther und Personen enthalte und alles Reisen trafiquiren und negociiren / dabey einige Gefahr des Contagii zu besorgen/einstelle.

3.

Insonderheit werden die Kauffleute in Kauff und Verkauff derer Wahren / welche die Gifft leichtlich fangen und behalten / als Wolle/ Flachs/Federn/Betten/Tuch/Leinwand/ und dergleichen sich wol vorsehen und mit niemand handeln / viel weniger beherbergen / der aus verdächtigen inficirten Oerthen kommet.

4.

Daß aller Wüst und Unreinigkeiten/so wol in den Häusern/ Ställen/ Höfen und Kellern/als auf den Gassen insonderheit um die Brünnen und Söde abgeschaffet werde.

5.

Daß keine Schwein und Gänse/ wordurch grosser Stanck und Unsauberkeiten verursachet werden / in den Ringmauern gelitten / sondern gäntzlich verboten und abgethan werden.

Daß man alle öffentliche grosse Zusamenkunfften in Begräbnüssen/ Hochzeiten / Kindtauffen / Zunfften und Aemptern/ vornehmlich in Wein Bier und Brandtwein Häusern/ ernstlich verbiete / so sollen auch alle öffentliche Badstuben/durante contagio gäntzlich gesperret und geschlossen werden.

7.

Daß ein ieder in seinem Hause auff seine Kinder und Gesinde gute Achtung gebe / daß sie nicht ohne Noth ausgehen/ herumb lauffen/ alle verdächtige Oerther und Personen meiden/ und da der gerechte GOTT dieses Unglück über einen und andern verhängen möchte / solches nicht verschweigen/ sondern der Obrigkeit oder dem hierzu verordneten Pest-Artzt anzeigen/ sich inne halten und andere neben sich muthwilliger weise nicht anstecken.

8.

Daß die inficirten Häuser alsobald gesperret / mit einem gewissen Zeichen notiret / und so wol den Krancken als Gesunden/ so sich darinnen befinden / nothdürfftiger Unterhalt Pflege und Wartung geschafft werde.

9.

Daß ein oder mehr Pest-Aertzte und Chirurgi bestellet werden / welche den Krancken auffwarten und ihrer nach Verordnung der Medicorum pflegen.

10.

Daß gewisse Todtengräber angenommen und bestellet werden / welche die Verstorbenen zu gewissen Zeiten und Stunden begraben.

11.

Daß man diesen ein abgesondertes logament, welches von Leuten abgelegen/ verschaffe/ und ein gewisses Zeichen auff ihren Kleidern tragen lasse / wobey man sie erkennen könne. Auch soll man ihnen verbieten/daß sie nicht ausgehen als in denen Stunden/ welche zu Begrabung der Todten angesetzet seyn.

12.

Diese Stunden müssen öffentlich von der Cantzel abgekündiget werden/ damit ein ieder sich darnach zu richten habe und Furcht und Schrecken so viel müglich verhütet werde.

13.

In den inficirten Strassen soll man Morgends und Abends ein Feuer machen lassen / wodurch die Gifft mercklich verzehret und die Lufft gereiniget wird/ uñ sind hierzu die Therr und Pechtonnen sehr dienlich / doch muß man hiemit behutsam umbgehen und gewisse Leute bey das Feuer stellen/ biß es ausgebrand ist : Bey starcken Winden und Sturm muß man es gar bleiben lassen.

14.

Daß sich ein ieder mit Mehl / Brodt und Bier so viel müglich versorge/ und die Bäcker keinen verdächtigen Menschen vor die Backofen gestatten ; Auch das Brodt / so lange es noch warm ist/ nicht über die Strassen getragen werde / zumahl es die Gifft alsdann gar leichtlich an sich ziehet.

15.

Daß die umblauffende Bettler gäntzlich abgeschafft und arme nothleidende Leute anderweits versorget werden.

16.

Daß man gewisse Pesthäuser an abgelegenen Oerthern habe / dahin man die inficirten kan bringen lassen/ in Mangel derselben soll man die Krancken oben auff die Haußboden legen/ damit die Gifft / so von ihnen ausgehet nicht von unten auff das gantze Hauß anstecke / sondern zum Dach oder Oberfenstern hinausziehe. Auff dem Lande kan man Hütten im Felde auffschlagen und die inficirten darein logiren &c. &c.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER V.

De Arthritide, partium externarum & Venenatis quibusdam morbis.

EPISTOLA I.

De præservatione & curatione Arthritidis.

Ad

Illustrem & Excellentiss.

DN. LEONHARDUM TORSTENSOHN, Regni Seciæ Campi Marescallum &c.

Wolgeborner Gnädiger Herr.

OB zwar die Gliedsucht ins gemein unter die Kranckheiten gerechnet wird/ welche sehr schwer uñ bißweilen gar nicht können curiret werden/ giebet es dennoch die Erfahrung/ daß durch rechten uñ fleißigen Brauch dienlicher Arzney-Mittel und ordentliches mäßiges Leben/ dieselbe wo nicht gäntzlich abgewendet/ dennoch eine Zeitlang verhütet und mercklich könne gemindert und gelindert werden.

Die Verhütung oder præservation bestehet vornehmlich in vier Stücken.

I. Erstlich daß man so viel müglich præcavire, damit die überflüßige scharffe / gesaltzene und tartarische Feuchtigkeiten / wovon die Gliedsucht verursachet wird/ im Leibe nicht generiret und gesamlet werden.

II. Daß der Leib und Geblüt zu gewissen Zeiten gereiniget und da etwa dergleichen Serosi, acres und tartarei humores verhanden wären/ bey Zeiten/ehe sie in die Glieder fallen / abgeführet und weggenommen werden.

III. Daß man bißweilen gute specifica antiarthritica gebrauche.

IV. Daß die Glieder gestärcket werden damit sie berührte / scharffe / gesaltzene Feuchtigkeiten nicht an sich nehmen.

I.

Belangend das erste ist nötig / daß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werde. Denn daß diese Kranckheit gemeiniglich unheilsam / und nicht kan curiret werden / rühret mehrentheils daher / daß die Patienten sich keiner guten diæt untergeben / sondern ihrem appetit nachhengen / essen und trincken was ihnen schmecket / leiden hernach / wiewol oft mit grosser Ungedult / was darauff erfolget. Diese diæt bestehet nun vornehmlich in sechs Stücken / welche die Medici sex res non naturales nennen:

I. Das erste ist die Lufft / welche so sie zu hitzig oder zu kalt / zu feucht oder zu trucken ist / giebet sie der Gesundheit schaden / in dem Sie entweder die bösen Feuchtigkeiten im Leibe auffhält oder beweget und flüßig machet. Die Kälte ist Eur. Excellentz am allerschädlichsten / in dem sie die Schweißlöcher verschliesset / wordurch die Dünste im Leibe verhalten werden und nicht verrauchen können / ja die Kälte treibet das serum von aussen ins inwendige / da es dann erhitzet / gleichsam auffwallet / beweget und hernach in die Glieder geführet wird / dannenhero nötig daß E. Excell. sich bey kalten Wetter entweder im Logament halten oder den Leib und Gliedmassen vor eusserlicher Kälte wol bewahren.

II. Das ander ist Speiß uñ Tranck / wobey in acht zu nehmen:

1. Daß man sich mit überflüßiger Speiß und Tranck nicht belade: Dann solches schwächet die natürliche Wärme und behindert die Dauungen / verursachet viel cruditates und andere böse Feuchtigkeiten / woraus viel Kranckheiten / insonderheit auch die Gliedsucht entstehen kan / dann wann die Däwungen im Magen / Leber und Miltzen nicht recht geschehen / werden auch die bösen Feuchtigkeiten nicht separiret / sondern vermischen sich mit dem Geblüt und werden hernach in die Glieder getrieben.

2. So man aber an Speiß oder Tranck zu viel hätte zu sich genommen / kan solches am besten corrigiret werden / wann man folgends desto weniger geniesset und dem Uberfluß durch Mäßigkeit Abbruch thut.

Dannenhero auch nicht undienlich / daß man alle Wochen einmahl des Abends entweder nur ein weniges oder gar nichts esse.

3. Daß man nicht auffs neue einige Speisen zu sich nehme / ehe dann die vorigen verdauet seyn / welches dann bey einem gesunden Menschen gemeiniglich in 6. oder 7. Stunden geschicht.

4. Daß

4. Daß man nicht viel und mancherley Speisen unter einander geniesse / insonderheit welche einer widerwärtigen qualität seyn / denn eine die andere in der Dawung behindert / woraus endlich eine corruption entstehet.

5. Daß man allezeit des Abends und gegen die Nacht weniger esse als des Mittags.

6. Daß man sich zwischen beyden Mahlzeiten des Trinckens enthalte / vor allen Dingen aber des Nachts.

7. Daß man alle ungesunde Speisen / welche hart und schwer zu verdauen / oder böse / wässerige / Gallmäßige / hitzige und scharff gesaltzene Feuchtigkeiten geben / so viel müglich meide. Insonderheit ist in der Gliedsucht schädlich alles Fleisch und Fische / welche im Saltz und Peckel gelegen / oder im Rauch geträuget / was von altem und zur Arbeit gebrauchtem Rindvieh ist / was in und bey den Wässern lebet / als Gänse / Enten / Schwane / Wasserhüner und dergleichen; Alles was sehr fett ist / es sey gekocht oder gebraten / Item was in Butter oder andern Fett gebacken / gebraten oder geprägelt ist. An Fischen sind zu meiden; eingesaltzener oder geräucherter Lax / Stöer / Stockfisch / Hering / Bücking / Wels / Schleyen / Aahl / Neunaugen und was dergleichen mehr ist / insonderheit aber Karpen / welche gar leichtlich das podagra und Gliedsucht verursachen können.

Von Zugemüsen sind zu verwerfen / Erbsen / Rüben / Bohnen / imgleichen Senff / Zwiebeln / Rettig &c. Kohl wird vor gut und gleichsam ein antidotum podagræ gehalten. Milch und Milchspeise / wie auch Käse / welcher alt und scharf ist / imgleichen rohes und steiniges Obst / Item Melonen / Gurcken / Kürbiß &c. sind schädlich.

Hergegen haben E. Excell. sich solcher Speisen zu gebrauchen / welche leicht zu verdäuen und ein gutes reines Geblüt geben / als Kalb / Schaaf / Lamm und Rindfleisch / welches nicht zu alt ist / frische weich gesottene Eyer / Lerchen / Droseln / kleine und grosse Kramßvogel / Schnepffen / Ringeltauben / Brachvogel / Rebhasel / und Berghüner / Phasanen und allerley Waldvögel / junge Hasen / Rehe / Wildprett &c. zahme Hüner werden in der Gliedsucht vor ungesund gehalten. Von Fischen sind zugelassen Hechte / Persen / Forellen / Gründlinge / Schmerlen / Barben / Brassen / Häßlinge und dergleichen.

Bey den Speisen können gebraucht werden / Citronen / Pomrantzen / Limonen / Cappern / Oliven / Endivien und Eichorien / Salat / Brunnkresse / Traganth / Rapuntzichen / Spargen / und insonderheit die Wurtzeln von rothem Beyfuß / welche man auch mit den Speisen / gleich wie Petersilien Wurtzeln / kochen kan. Dann solche werden vor ein gewisses und bewehrtes præservativ der Gliedsucht gehal-

gehalten/wie unter andern beym Cratone zu lesen / consilio 235. Multi quippe solo hujus radicis usu ab articulorũ doloribus liberati sunt.

Das Brodt soll von gutem Weitzen/ Roggen oder welches das beste ist von reinem Gärstenmehl wol ausgebacken und ziemlich gesäuret seyn: Auch kan man ein wenig Anieß/ Fenchel und Coriander darunter thun; Die Speisen sollen nicht scharff gewürtzet oder starck gesaltzen / noch mit vielem scharffen Eßig zugerichtet seyn.

Was das Ordinar-Geträncke betrifft / ist aller Wein insonderheit welcher sehr hitzig und kalckicht ist zu meiden / doch können E. Excellentz umb ihres schwachen Magens willen bey dem Essen ein Gläßlein guten Alcant / Veltliner oder Montevasconer-Wein gebrauchen / welchen sie auch bißhero nicht übel befunden.

Sonsten ist ein gutes / abgelegnes klares Gärsten-Bier / welches nicht gar zu starck von Hopffen ist / besser und gesunder als alles andere Geträncke/wil man etwas Me lißẽ Gichtkraut / iva arthetica genant / Gamanderlein / Holwurtz / Roßmarin und dergleichen darein thun/ uñ wann das Bier erst gebrauen ist damit gähren lassen / ist es so viel gesunder und besser.

III. Das dritte ist/ Schlaffen und Wachen: Hiebey wäre nun zu erinnern daß Eur. Excellentz in beyden gute Maaß halten und nicht zu viel schlaffen noch zu viel wachen möchten/ sintemahl beydes der Gesundheit schädlich ist; Weil aber solches bey ihren hohen Amts-Verrichtungen und militarischen affairen nicht wol geschehen kan / wil ich allein dieses erwehnet haben/ daß E. Excellentz nicht bald nach dem Essen einschlaffen / sondern sich dessen/ so lange enthalten möchten / bis zum wenigsten 2. Stunden passiret. Wann auch Eur. Excellentz an ihrer Nächtlichen Ruhe etwa behindert werden / können Sie durch einen Morgen- oder Nachmittagsschlaff solches wieder einbringen und compensiren.

IV. Das vierdte ist Bewegung und Ruhe des Leibes / welche gleicher Gestalt mäßig seyn sollen / weil aber auch dieses bey so vielen travallien sich so genau nicht will einspannen lassen; muß man beyderley gebrauchen/wie es die Zeit uñ Gelegenheit leiden will; doch wäre zu wündschen/ daß E. Excell. sich im *Reiten* etwas schonen könten / weil durch die starcke Bewegung die serosischen Feuchtigkeiten gleichsam auffwallen und in die hängenden *Knie und Füsse* fallen/wie E. Excellentz solches schon zum offtern erfahren müssen.

V. Das fünffte besteht in Behaltung und Auslährung / daß man nehmlich dasjenige was man täglich an Essen und Trincken zu sich nim-

nimmet/ so weit es zu Erhaltung des Leibes nützlich und gut / bey sich behalte / was aber hierzu untüchtig durch die gewöhnlichen Conducten und Gänge von sich lasse. In Behaltung habe ich bißhero keinen Mangel gespüret; In Auslehrung aber scheinet die Natur etwas träg und nachläßig zu seyn / dannenhero nöthig daß man selbige entweder durch ein suppositorium oder gelindes Clystier reinige und auffmuntere/ damit die excrementitii humores nicht stecken bleiben / und hernach zu dieser und andern Kranckheiten Ursach geben / worzu dann auch der laxirende Cremor Tartari gar nützlich/ wie bißhero geschehen / kan gebrauchet werden.

Hierbey ist auch dieses zu erinnern weil die Serosischen gesaltzenen scharffen Feuchtigkeiten / wovon die Gliedsucht eigendlich entstehet am allerbesten und bequemsten durch den Schweiß abgeführet werden / daß Ewr. Excellentz sich des Morgens im Bette fein warm und etwas mehr als sonst ordinari geschicht / zudecken lassen / damit die Schweißlöcher eröffnet und die Natur zum Schweiß disponiret werde / welches dann in diesem affect über die massen nützlich und heilsam ist; Und wann schon nicht allezeit ein Schweiß erfolget / ist es doch genug wann sich nur einige geringe Nässe und Feuchtigkeit an der Haut befindet;

Quod non facit sudor, præstat id tenuis udor. A venere autem nimiâ & intempestivâ abstinendũ.

VI. Das sechste und letzte sind die Bewegungen des Gemüths/ als Zorn/ Eyfer/ Furcht / Schrecken/ Traurigkeit/Gramm/ Sorgen/ und dergleichen.

Hiebey habe ich nichts zu erinnern/ sondern vielmehr zu verwundern/ daß E. Excell. allen Zorn und Eifer durch sonderliche Sanfftmütigkeit/ alle Furcht und Schrecken durch ihr heroisches/ tapfferes und unerschrockenes Gemüth / alle Traurigkeit/ Grahm und Sorgen durch ihres Hertzens angeborne Freudigkeit und geschwinde resolution so stattlich und standhafft überwinden / ja auch die grossen und hefftigen Schmertzen in wärendem paroxysmo so gedultig übertragen können/ daß ich in Warheit sagen kan / daß ich dergleichen bey keinem patienten mein Lebtage gesehen. Gott erhalte und vermehre diese und andere Eur. Excellentz hochrühmliche Tugenden/und gebe daß sie vielen andern zum Exempel der Nachfolge dienlich und ersprießlich seyn mögen:

Und das ist also das Erste/ welches E. Excell. zu Verhütung ihrer hochbeschwerlichen schmertzhafften Kranckheit in acht zu nehmen haben/ damit die humores serosi & tartarei vera causa Arthritidis im Leibe

nicht generiret und gesammlet werden.

II.

Das andere entspinnet sich aus dem ersten / denn weil man ietzt beschriebene diæt so genau / insonderheit wenn man zu Felde lieget / und mit Lufft / Wetter und Wind / Speise und Tranck / guten und bösen Nachtlagern / Ruhe und Unruhe / wie es Gott schicket und die Zeit mitbringet / verlieb nehmen muß / nicht halten kan / ist nötig daß was an bösen Feuchtigkeiten per errores diætæ cumuliret und gesammlet worden / zu rechter Zeit und durch dienliche / wol eingerichtete medicamenta abgeführet werde:

Dieses kan auf dreyerley Art und Weise geschehen / als:

1. Durch purgiren und Aderlassen.
2. Durch den Schweiß.
3. Durch die Urin.

Das purgiren kan füglich des Jahres 2. mahl als im Frühling und Herbst etwan 14. Tage vor dem æquinoctio, wann Tag und Nacht gleich seyn / angestellet werden / dann um diese Zeiten pflegen sich die Feuchtigkeiten im Leibe zu bewegen / und gleichsam auff zu wallen. Hierzu wird dienlich seyn / daß E. Excellentz erstlich loco digestivi drey Tage nach einander alle Morgen eines von denen dreyen eröffnenden Pülverlein in einer Rosinen-Suppen einnehmen und etwa 2. Stunden darauff fasten: Hernach können Ewr. Excellentz vier Tage nach einander alle Morgen einen guten Trunck von der laxirenden Mehte zu sich nehmen und etwa drey Stunden darauff nüchtern bleiben / dafern diese Mehte vor Mittag nicht gnugsam operiret / können Ewr. Excellentz nach Mittag etwa um 4. Uhr wiederum davon gebrauchen.

Sonsten wäre nicht undienlich / daß E. Excellentz auch alle Monath 2. oder 3. Tage vor dem vollen Liecht etwas von gelinden laxirenden Artzneyen einnehmen möchten / damit sich nichts von bösen Feuchtigkeiten sammlen könte und der Leib stets rein und offen gehalten würde / worzu denn diese verordnete Pillen gar nützlich können gebrauchet werden / so man derselben 13. oder 15. in ein wenig blau Violen Syrup und Gichtkrautwasser einnimmet.

Das Aderlassen kan auch im Frühling und Herbst etwa 2. Tage nach verrichteter Reinigung des Leibes geschehen / und die median am Arm geöffnet / iedoch nichts mehr als etwa 6. oder 7. Untzien Blut gelassen werden.

Was zum andern den Schweiß betreffen thut / worduch die causa morbifica nehmlich humor serosus & tartareus soll ausgeführet werden ist ein sonderliches destillat verordnet / dessen können Ewr. Excellentz alle

allemahl des Frühlings und Herbstes nach verrichter Leibes Reinigung und Aderlassen / des Morgens frühe 3. oder 4. Untzien mit 21. Tröpflein der Tincturæ ♀i vermischen lassen/austrincken und ein wenig damit schwitzen/auch solches etliche Tage nach einander fleißig continuiren.

Nach Mittag etwa um 4. Uhr können E. Excellentz alle Tage so lange sie schwitzen zur Stärckung vom oleo perlarum 15. Tröpfflein in dem zugerichten Zimmetwasser einnehmen.

Wolten auch E. Excellentz alle Monath nach gebrauchten Pillen dieses Schweiß-destillat sampt der tinctur ein paar Tage gebrauchen/ wäre es sehr gut und zuträglich.

Zum dritten die Urin treibende Mittel anlangende / ist hierzu vor andern dienlich die essentia diuretica , so man derselben 25. oder mehr Tröpfflein in den destillirten Sassafras-Wässerlein des Morgens nüchtern gebrauchet / und alsobald darauf etliche bittere Mandelkernen isset/ hernach bis zu der ordinar Mittags-Mahlzeit darauff fastet. Es muß aber solches erst nach verrichter Reinigung des Leibes geschehen/und ebenmäßig etliche Tage nach einander continuiret werden.

III.

Das dritte bestehet im Brauch etlicher medicamenten /; welche insonderheit der Gliedsucht wiederstehen und deswegen antiarthritica oder antipodagrica genennet werden. Dieser sind nun sehr viel / wollen aber nicht alle gleichen effect thun. Ich weiß für diesesmahl E. Excell. nichts bessers zu recommendiren als das decoctum chamædryos , welches die Medici von Genua dem Käyser Carolo V. verordnet und damahls/ wie auch hernach zum offtern/ gut befunden worden / wie beym Solenandro Section.5.Consil.1. zu lesen. Ich habe zwar E. Exc. Feldscherer gewiesen/wie es muß decoquiret und zubereitet werden; allein / weil man im Felde und insonderheit im marchiren nicht allezeit Gelegenheit hierzu haben kan/würde meines Erachtens besser seyn / das man eine gute Mehte von reinem Honig / Birckwasser und Weinstein/inhalt beygefügter description abkochen und hernach die Chamædryn damit gähren liesse/ welches denn ein gar anmutiges Geträncke geben würde: Man könte zwar Wein oder Most darzu nehmen ich habe aber befunden daß die Mehte E. Exc. allzeit besser bekommen als der Wein. Diese Mehte könten E. Excell. nicht allein im Frühling und Herbst nach gereinigtem Leibe sondern auch sonst zu ieder Zeit nützlich gebrauchen / und bin ich gäntzlich in der Meynung/ daß E. Excellentz / so weit mir deroselben Leibes Constitution bekant ist/ von diesem medicament mehr als von allen andern / welche sie bißhero gebrau-

gebrauchet/ Hülffe und Linderung empfinden werden / dannenhero ich auch andere Mittel vorzuschlagen vor dieses mahl Bedencken getragen.

IV.

Das vierte beruhet in roboratione articulorum, daß die geschwächten Glieder gestärcket werden/ damit sie die humores serosos & tartareos wovon die Schmertzen verursachet werden/ nicht annehmen.

Dieses soll per adstringentia, moderatè calefacientia & exsiccantia geschehen; Zu welchem Ende dann sonderliche Species zum Fußbade verordnet/ dieselben kan man in rothem Wein oder Most kochen und die Füsse darinnen baden und waschen / die andern Gliedmassen kan man hiemit fomentiren und bähen/ hernach mit warmen Tüchern fein sanfft und gelinde abtrucknen / und dann mit dem stärckenden Gliedersälblein bestreichen; oder da man die Salben wegen ihrer Schmierigkeit nicht leiden kan/ das emplastrum diachalcyteos auflegen und solches eine Zeitlang continuiren. Es muß aber dieses nicht geschehen / ehe und zuvor die Hitze/Röthe und Geschwulst aus den Gliedern gäntzlich verzogen/ und hinweg ist. Und dieser Gestalt kan die præcaution und Verhütung der Gliedsucht füglich eingerichtet werden:

In Curatione ist auf folgende Art und Weise zu procediren;

I. So bald man einige Schmertzen in den Gliedern empfindet / soll die median am Arm geöffnet und ein wenig Blut gelassen werden.

II. Hernach soll man das defensiv-Pflaster appliciren: Sind die Schmertzen in der Hand/ soll das defensiv auff die Schulter derselben Seiten; sind sie unten am Fuß/ soll es über das Knie geleget werden.

III. Hierauff kan man ein gelindes vomitiv gebrauchen/oder die unten verzeichnete Pillen in ein wenig Rosensafft / Syrupus rosarum ex multiplici infusione genannt / des Morgens nüchtern einnehmen / vier Stunden darauff fasten und der operation gebührlich abwarten/ auch ferner den Leib durch dienliche Clystier und andere erweichende Mittel stets offen halten.

IV. Nach verrichter purgation kan man des folgenden oder dritten Tags von der verordneten Schweiß-Lattwerge drey grosse Messerspitzen voll in ein wenig Cardobenedicten und Gichtkraut-Wasser / aqua *ivæ arthetica* genannt / einnehmen/ und damit schwitzen / auch kan man das destillirte Sassafras-Wässerlein/ dessen oben in præcautione gedacht worden / mit der Tincturâ Tartari hierzu gebrauchen/ und solches etliche mahl / da die Kräffte den Schweiß erleiden können / repetiren.

V. Eusserlich kan das emplastrum dia-

diapalma oder antipodagricum nostrum, welches ich bey vielen sehr gut befunden/ auff die schmertzhafften Glieder geleget werden.

VI. Ist der Schmertz sehr groß/ und unerträglich/ mag man das verordnete cataplasma fein warm aufschlagen uñ zum öfftern / insonderheit wann es kalt worden/ repetiren.

So es nicht helffen will / soll man Hartz von Kirschbäumen in gutem BierEßig kochen/ Tücher darinnen naß machen / und fein warm umbschlagen. Des Abends etwa umb 9. Uhr soll man folgendes Träncklein austrincken / insonderheit wann der Schmertz sehr groß ist/ oder sonst etwa Hitze im Leibe gespüret wird:

℞. *Aqu. nostr. hypnot.* ℥ij.
plantagin.
nymphea ana ℥ß
Dissolve in his
Extract. fragorum ℈j.
Syrup. flor. Rhead. ℥i.
Spir. rosar. gt. vij.
M. F. potiuncula.

Ist grosse Unruhe und stetes Wachen dabey / also daß man vor Schmertzen nicht schlaffen kan / mag man vom laudano opiato 2. oder 3. Gran darzu thun.

Wann grosse Mattigkeit / Hitze und Durst verhanden/ kan man des Abends folgende Emulsion gebrauchen:

℞. *Sem. papav. albi* ℥ß.
4. frig. maj. excort.
non rancid. ana ʒj.
Aq. flor. bugloss.
borragin.
nymphea
rosar. ana ℥j.
M. F. *s. a. Emulsio.*

add.
Magister. perl. orient. ℈j.
Rotul. man. Christ. simpl. ʒij.
Spir. fragor. gt. vij.

M. S. Emulsion.

VII. Wann der Schmertz gestillet und gäntzlich nachgelassen / soll das emplastrum diaphoreticum Mynsichti auffgeleget und so lange gebraucht werden / bis sich die Geschwulst gantz und gar verzogen/auch kan man bißweilen ein Stücklein von vergüldetem Leder aufflegen/ denn selbiges ziehet den humorem serosum gar starck an sich/ daß bißweilen die Tropffen häuffig daran kleben.

VIII. Endlich wann der Schmertz und Geschwulst hinweg seyn/auch keine Hitze oder Röthe in den Gliedern zu mercken/kan das Fußbadt und fomentation derer oben gedacht worden/zu Stärkung derer geschwächten Glieder neben dem Sälblein oder Emplastro diapalma adhibiret und eine gute gesunde mäßige diæt neben fleißigem Gebrauch derer verordneten præservativ Mittel / so viel müglich/gehalten werden.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Cremor.* ♀*ri.* ʒii.
♀*i* ⊕*lat. gr. XXI.*
Fæcul. bryon. ℈i.
M. in mortario marmoreo
F. pulvis dividatur in tres parter æquales D. singul. seorsim in capsulis.

S. Eröffnendes Pulver auff 3. mahl.

℞. *Fol. sen. SS.* ℥i.
agarici trochisc. ʒiii
Gialapp. elect.
Turbith. gummos.
Hermodactyl. albiss. ana ʒii.
Cremor. ♀*i* ℥ß.
Cinam. acutiss. ʒii.
Caryophyllor. ℈i
Incidantur & conquassentur grosso modo, postea
affund.
Hydromell. Lithvanici vel Finnici ℔iii.
Stent in infusione per
Hor. XXiiii
Colatura D. in vitro.
S. Laxirende Mehte.

℞. *Mass. pil. Angelic.* ℥ß.
Extract. Rhæbarb.
folior. Sem.
Hermodact. ana ʒi.
Acid. ♀*i.* ♀*iiii*
Resin. Gialapp. ℈ii.
Sal. Chamædr.
Chamæpyth.
Veronic. ana gr. Xiii.
Ol. stillat. nuc. moschat.
fæniculi
carui ana gt. vii
M. c. Syrupo rosar. solutiv.
F. pilulæ ex quolibet Scrupulo
Numero Xj.

Deaurentur fortiter
D. in Scatulam
S. Pillen alle Monden zugebrauchen.

℞. *Lign. sassafras odorif.* ℔ß
Rasur. Corn. Cerv. ℥ii.
Rad. ebuli
valerian. ana ʒvi.
Fol. ivæ arthetic. M. ii.
Card. bened.
Meliss. ana Mj.
Baccar. Juniperi ℥*is*
affund. vin. Rhenani
optim. ℔i
Aq. ivæ arthetic. ℔ii
Card. bened. ℔ß.
Macerentur per triduum
Postea destillentur.
S. Destillat zum Schweiß.

℞. *Tinctur.* ♀*ri.* ℥i
D. in vitro
S. Tinctur in Weinstein.

℞. *Ol. perlar. ver.* ℥i.
D. in vitro.
S. Perlen-Oehl.

℞. *Aq. Cinamom. c. florib.*
borrag. destill. ℔i
Julep. rosarum ℥i.
Spir. rosarum
rubi Idæi ana gt. xv.
M. D. in vitro
S. Zugerichtes Zimmet Wasser.

℞. *Essent. nostr. diuret.* ℥i.
D. in vitro
S. Harntreibende Essentz.

℞. *Ligni sassafras* ℥iiii
Fol. Chamædr.
Chamæpyth.
Agrimon
betonicæ ana Mi
Rad. arthemis.
Cort. fraxini ana ℥i.
Sem. Dauci
anisi
fœnicul. ana ʒii.
Infund. per diem & noctem in aq. destill. betulæ q. s. postea destillentur
D. in vitro.
S. Destillirtes Sassafras Wässerlein.

℞. *Herb. arthemisiæ.*
salviæ
primul. veris
betonic.
pedes columbin.
Chamædr.
Chamæpyth.
Majoran.
rorismarin. ana Mi
Flor. rosar. Sylvestrium Miii
stæchad. arabic.
acaciæ
verbasci
Hyperic. ana Mi.
Vitrioli rubri
alumin. ana ℥iii
Incidantur & conquassentur grosso modo
D. ad scatulam
S. Species zum Fußbad und Bähung der Glieder.

℞. *Salis marin. in furno exsiccat. & subtilissimè in marmore trits* ℥iii.
Ol. lumbricor. terrestr.
vulpin.
Adipis human. ana ℥i.
Ol. costin.
nardin. ana ℥ß.
Ol. stillat. salviæ
rorismarin.
Majoran. ana gt. XV.
M. F. linimentum molle
D. in fictili.
S. Stär-

S. Stärckendes Glieder-Sälblein.

℞. *Flor. rosar. rubr.*
balaust. ana ℥iii
Rad. consolid. major. ℥v.
Cort. granator.
Boli Armen.
Sang. Dracon.
Tragacanth. ana ℥i.
Album. ovor. No. iii.
Cerat. santalin. q. s.
M. F. Emplastrum.
S. Defensiv-Pflaster.

℞. *Extract. nostr. solutiv. ℈i*
☿. ⊖*lat. gr. iii.*
Resin. Gialapp. gr. iiii
Ol. still. nuc. moschat gr. j.
M. c. aqua Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
Deaurentur fortiter
S. Purgierende Pillen auff einmal.

℞. *Rob. Sambuci ℥ii*
C. cerv. absque △ *calc. ʒiii.*
Lapid. Bezoar. ℈ii.
Syrupi ex succo cardui ben. q. s.
M. F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Schweiß-Latwerge.

℞. *Emplastr. diapalm. ℥iiii*
D. in vesic.
S. Pflaster zu den Gliedern.

℞. *Farin. hordei*
tritic. ana ℥is.
Fol. hyoscyami
Malvæ
Violar. ana Mi.
Flor. Chamæl. Mi.
verbasci
Sambuci ana Mß
Cort. papav. alb. ℥ß.
Ol. lumbricor. terrest.
papaveris ana ℥i.
Opii Croci ana ʒiß.
M. F. Cataplasma.
D. in fictili.
S. Cataplasma.

℞. *Ol. olivar. ℥viii.*
Ceruss. venet. alb. ℥iii.
Lithargyr. subtilissimè pulverisat. ℥ii.
Myrrh. elect. ℥i.
Camphor. ℥ß.
M. F. s. a. Emplastrum
S. Emplastrum antipodagricum.

℞. *Emplastr. Diaphoretic. Mynsicht ℥vi.*
F. Magdaleones duo
D. in vesica S.

Die

Die Mehte derer obengedacht worden/ kan folgender Gestalt bereitet werden.

NEhmet 2. Thonnen Bircken-Wasser/ giesset es in einen Kessel/lasset es etwa eine viertel Stunde lang kochen/ scheumet es wol und fleißig ab / hernach thut eine halbe Thonne gut klar Honig darein und 6. Handvoll guten frischen Hopffen in einen reinen Linnen Beutel gebunden/ lasset es zusammen anderthalb Stunden wol kochen/ alsdenn entziehet ihm das Feuer in etwas / daß es nicht mehr siede oder koche / lasset es aber gleichwol auff gelindem Kohlfeuer stehen ; Nehmet das Weisse von 25. Eyern / zerklopffet es in ein wenig kaltem Wasser / thut es in den Kessel zu der Mehte/werffet 2. Pfund gestossenen weissen Weinstein darein/ lasset es wiederum auffs neue etwa eine Viertel Stunde lang kochen und mit einer Kelle wol abscheumen/ giesset es hernach durch einen spitzigen Beutel von groben weissen Tuch in die Thonnen: Etliche Stunden hernach/wann die Methe in den Thonnen noch etwas warm ist / so giesset die unten verzeichnete Mixtur darein/ lasset es 14. Tage oder 3. Wochen des Sommers im Vorhause/des Winters in der Stuben liegen / damit es gähren möge.

Die Thonnen müssen nicht gantz voll seyn / damit die Mehte Raum zur Gährung habe.

Nach diesem kan man sie in den Keller legen und daselbst stille liegen lassen / biß etwa 2. oder 3. Monat passiret seyn/ hernach soll man sie in andere Thonnen abziehen und noch einen Monath liegen lassen / ehe man davon trincket ; Je länger sie lieget/ ie besser sie wird/doch ist zu mercken/ daß man diese Meth nicht in einem Keller halte/ darinnen frisch Bier ist/ auch muß in den Thonnen/darin sie gefasset wird/vorhin kein Bier gewesen seyn. Neue Thonnen sind hierzu am besten/ doch daß sie vorher mit heissem / hernach auch mit kaltem Wasser bezogen und gesaubert werden. Damit sie von dem neuen Holtz keinen übeln Geruch / Schmack oder Farbe bekomme.

Die Mixtur zu der Gährung wird folgender Gestalt bereitet.

Nehmet guten frischen Cannell 2. Loth / Cardemom/ $\frac{1}{2}$ Loth Näglichen/ 1. Loth/ weissen Jngber 2. Loth giesset $1\frac{1}{2}$ Pfund gutē starcken Brandwein darauf/ welcher von Spanischē Wein/Sect oder Malvasier destilliret ist/ lasset es Tag und Nacht in einem Glaß fest und wol zugedeckt stehen/hernach seiget es durch ein reines Tüchlein/ thut zehen Löffel voll Bierhefen darunter / mischet und rühret es wol unter einander/ und giesset es in die Mehte : Wann 2. Tage verflossen/so nehmet 2. oder 3. ℔. Wasser-Batennige oder Samenderlein

chamædris genandt/ thut sie in einen oder zwey Beutel von reiner Lindwand/henget sie in die Mehte und lasset es zusammen durchgähren; Die Chamædris muß zuvor etwas / doch nicht zu hart in der Lufft getreuget seyn/ und ist insonderheit dahin zu sehen / daß man dieselbe gut uñ frisch/ welche nicht gar lange abgenommen und wol auffgetreuget ist/ hierzu haben könne.

Dieses habe ich von præcaution und curation der Gliedsucht und denen darzu gehörigen Medicamenten auff E. Excell. Begehren / verzeichnen und deroselben hiemit übergeben wollen/ nicht zweiffelnde / wann dieser meiner wohlgemeinten instruction nachgelebet/und die darin beschriebene Artzney-Mittel zu rechter Zeit und mit Fleiß gebrauchet werden/ vermittelst Göttlicher Verleihung/ ob nicht gäntzliche Besserung / welche schwerlich zu hoffen / dennoch merckliche Linderung erfolgen werde / welches ich dann von dem allgütigen Gott hiemit hertzlich wil gewünschet haben/verbleibende

E. Excellenz

Unterdienstwilligster

Datum im Feldläger
vor Tribbeseeß den
8. Septembris
A. 1638.

B. Timæus.
V. G.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Ad eundem.

Zur præservation der Podagrischen Flüsse werden mit sonderlichem ersprießlichen Nutzen gebrauchet.

I.

Die Fluß-Pillen.

Davon Wochentlich 2. mahl eine Stunde vor dem Abendessen / iedesmal 4. oder 5. Pilulen in einem Löffel voll kalten Biers eingeschlucket / und alsbald noch einen guten Trunck Bier darauf gethan/haben die Krafft und Wirckung/daß sie die iñerlichen Verstopffungen des Mesenterii und der Dauungs-Glieder eröffnen/auch die von schwacher und unvollkommener Dauung überbliebene cruditates und excrementitios humores gemachsam ausführen/ daneben die innerlichen Glieder stärcken und in ihrem rechten Temperament erhalten. So diese Pillen des folgenden Morgens 1. oder 2. mal laxiren/so ist ihre Wirckung recht/wo aber nicht / so können dann hernach mehr / und so viel/ biß gedachte Wirckung erlanget wird/ auf einmal genommen werden.

II.

Die Stahl-Essenz

Soll fein subtil und ohn einige scharffe Mittel præpariret seyn / hievon kan man alle Morgen 21 Tröpflein in einen Gläßlein Schlüsselblumenwasser oder aqua Chamæpytheos oder ivæ arthreticæ einnehmen.

Die

Diese Essenz ist ein sonderbares/ bißher offt probirtes specificum præservativum in der Gliedsucht und podagrâ, erweiset seine Krafft gar empfindlich in Eröffnung aller Verstopffung des mesenterii und Dauungs-Glieder/ resolviret und führet per insensilem transspirationem ab alle schädliche Serosische tartarische Feuchtigkeiten des gantzen Leibes/ absumiret und trucknet Natur gemäß das übrige aus/ dannenhero hernach das gantze genus nervosum und alle Glieder in ihrem natürlichen temperament gestärcket und erhalten werden.

III.

Das purgirende Pülverlein.

Damit diese Præservation in vorgedachter Kranckheit desto vollkommener möge erhalten werden/ ist nötig/ daß über obgemeldte Artzneyen Jährlich viermahl/ nehmlich iedesmahl 8. oder 14. Tage vor den beyden solstitiis, da man den kurtzen und längsten Tag hat/ und den zweyen æquinoctiis, wenn Tag und Nacht gleich seyn (weil um diese Zeiten die defluxiones sich am allermeisten zu regen und zu bewegen pflegen) evacuiret werde/ hierzu ist nun dieses purgirende Pülverlein sehr nützlich/ wenn man zu ietzt gedachten Zeiten/ drey Tage nach einander des Morgens nüchtern iedesmal eine dosin in Schlüsselblumen Wasser oder in aquâ ivæ artheticæ oder auch wol in Bier oder Wein gebrauchet/ und dann der operation und Wirckung/ welche gar sanfft und gelinde zu erfolgen pfleget/ gebührend abwartet.

IV.

Zu Stärckung derer geschwollenen und geschwächten Glieder kan man das Emplastrum diachalcyteos oder diachylon in der Apotheken genant/ um die Gelencke der Glieder legen/ und stets oder eine gute Zeitlang darüber tragen. Gott der höchste und beste Artzt wolle zu diesen Mitteln sein gnädiges Gedeyen geben und verleihen/ um Christi willen!

Descriptio Medicamentorum.

1. Fluß-Pillen.

R. *Aloës succotrinæ* ℥iij

Dissolve in succo borraginis bugloss. violar. & rosarum.

Solutionem effunde relicto crassamento in fundo vasis & per chartam emporeticam transcola, adde,

Extract. Ivæ arthet.
Chamædr. veræ
betonic.
Rhapontic.
Chamæmel.
Veronic.
Cardui bened. ana ʒi.
Squinanth. ℈iiß.
Pulv. Mastich. ℈iiß

Misce & evaporationi trade, ut redigatur in massam, ex qua formentur pilulæ parvæ.

2. Staahl-Essenz.

Diese wird mit einem sonderbaren Menstruo extrahiret und über den Helm gezogen und destilliret also daß sie gantz keine Schärfe bey sich habe.

3. Purgierendes Pulver

R. *Hermodactyl. albiss.*
Turpeth. gummosi
Diagrid. præparat.
Fol. Sen. S. S.
Rasur. Cranii human.
Sacchar. Cand. alb. ana ℥i.
M. F. pulvis dosis ℈ij

4. Pflaster welches die Tophos resolviret.

R. *Emplastr. oxycroc. ℥ij*
Medull. vitul. ℥i.
Cervin. ʒvi.
Ol. Ceræ ʒii.
Colcotharis ℥ß.
♀is vivi ʒij.
Cantharid. subtiliss. trit. ℈i.
M. F. Emplastrum.

BALTHASAR GLASIUS D.

EPISTOLA III.

Ejusdem tenoris.

HOchwolgebohrner Herr General Feld-Marschall/gnädiger Herr/ E. Excellentz wegen dero langwierigen hochbeschwerlichen knödigen Gliedersucht / meinen wenigen gutmeinenden Rath und Bedencken zu eröffnen / erkenne ich mich unterthänigst so schuldig als willig.

Und wie nun meinem wenigen Verstande nach / bey ietziger E. Exc. Leibes Constitution und Beschaffenheit / ich (iedoch salvo aliorum rectiùs sentientium judicio) die nunmehr gesetzte kalkichte materie gäntzlich zu resolviren und von selbiger die Glieder zu befreyen / fast keine Müglichkeit zu seyn erachte / also halte ichs hingegen dafür / daß vor fernerer an und Zuwachsung derselben E. Excell. nicht allein præserviret; sondern auch in ziemlichen Stande der Gesundheit annoch vermittelst Göttlicher Verleihung und Gebrauch dienlicher medicamenten auch rechter Observanz der diæt und anderer rerum non naturalium eine Zeitlang conserviret und da ja ex erroribus diætæ einiger Anstoß sich wieder mercken liesse auch demselben bald begegnet werden könne.

Habe demnach meine Gedancken/ E. Excellentz temperament, dero Leber und Hauptsdisposition, wie auch besagter Schwachheit Zustande und Ursachen nach / insonderheit auff die Curam præservatoriam dirigiren und deswegen die nachgesetzte gantz heilsame und offt bewehrte Medicamenta als ein Pulver A. einen

Schweiß-

Schweißtranck B.
Pillen zum podagra C.
Schweiß-Pillen D.
Aquavit zu den Stiefeln E.
Pillen zum Podagra G.
Schweiß-Pillen H.
Haupt und Leberstärckung. I.
ordiniren und ihrer Excellenz selber præpariren wollen / der guten Hoffnung zu dem allerhöchsten Artzt lebende/ daß wenn E. Excellentz von selbigen/nachgesetzter meiner instruction zu folge / fleißig gebrauchen werden/ E. Excell. derselben glückliche operation und einen würcklichen effect erspüren werden.

Wie nun aller Medicorum einhelligen und in der experienz gegründeten Satzungen nach / menschlichem Cörper nichts diensahmers/ denn daß man demselben des Jahres zweymal / als im Herbst und Frühling in dem Martio und Semptembri von den eingesamleten bösen Feuchtigkeiten durch diensame purgation liberiren/ und also vor vielen und beschwerlichen Kranckheiten/vermittelst Gottes Hülffe præserviren möge.

Also ist insonderheit E. Excell. rath- und diensam / daß dieselbe nicht allein Jährlichen in dem Monath Martio und Septembri sondern auch in allem und iedem Monath des gantzen Jahres vier Tage/ als zwey vor und zwey Tage nach Eintretung des letzten Viertels in ieglichem Monat erwehlen und an denselben von ihren wichtigen Geschäfften so viel entmüssigen mügen / daß E. Excellentz der oberwehnten Medicamenten nachfolgender Maasse ruhiglich geniessen können : Und neben Continuirung des Gebrauchs des Brandtweins E. in den Stieffeln / welche E. Excell. zu vorhin bewuster massen ie um den andern Morgen iedesmal eine Stunde lang adhibiret/an dem ersten dieser zweyer Tage vor dem letzten Viertel von dem Pulver A zwey Brieffflein am Morgen nüchtern um halb sieben Uhr / und Abends wenn E. Excell. nicht mehr trincken sondern bald einschlaffen wollen / iedesmahl ein Brieffelein in zwey Löffel voll guten weissen Weins einnehmen / am Morgen eine Stunde darauff schlaffen / hernach ein wenig Suppe geniessen: Am Abend gleicher Gestalt darauff einschlaffen aber nichts darnach geniessen ; Am folgenden Tage von den Podagrischen Pillen C. sieben in eim Löffel voll Violen oder pœonien syrup. einnehmen/ und selbigen Tages nicht schlaffen / nicht schwitzen / sich auch nicht in die Lufft begeben / sondern in der Stuben der operation abwarten/darauf an dem Tage/an welchem das letzte Viertel eintritt/ ruhen / an denen folgenden beyden Tagen iedem Tag des Morgens nüchtern von den Schweiß-Pillen D. drey in 4. oder 5. Löffel voll des Schweißträncklein B. zuvor warm gemacht niederschlingen/ sich dar-

darauff in den Schweißkasten bege-ben und vermittelst des angezün-dten Brandweins eine halbe Stun-de schwitzen/ hernach sich abtrucknen lassen/in dero zuvor warm gemachtes Bette begeben / und damit E. Exc. nicht zu matt werden mögen von der Haupt und Leberstärckung (von wel-cher Ihre Exc. auch in den übrigen Tagen/da sie keine purgirende oder schweißtreibende Dinge gebrauchet/ iedesmahl am Morgen und Abend/ wenn sie sich zur Ruhe begeben wol-len / drey gute Messerspitzen voll ge-niessen können) ie so viel als eine grosse Walnuß ist / einnehmen und diesem Methodo auch in allen und ieden Monathen des Jahres/ohne daß sie hierinnen des Hundes Monat/ in welchen sie sich des Gebrauchs der Medicamenten enthalten müssen/ billig eximiren / sich verhalten wol-len.

Gleicher massen nun E. Exc. den Cörper für mehr Zufällen durch dien-same Mittel zu præserviren Monat-lich sich bemühen wollen ; Also wer-den dieselbe auch Jährlich sothane præservatoriam curam , sonderlich im Frühling und Herbst anzustellen/ und des Frühlings im Monat Mar-tio zwey Tage nach eingetretenem vollen Mond dieselbe folgender mas-sen anzufangen mitteln und vollen-den sich nicht verdriessen lassen / daß E. Excell. am dritten und vierten Tage nach dem vollen Mond im Mar-tio von dem Pulver täglich 2. Mahl als am Morgen nüchtern / und am Abend wann sie bald einschlaffen und nicht mehr trincken wollen / iedesmal ein Briefflein in 2. Löffel voll Reini-schen Weins einnehmen/am Morgen eine Stunde darauf warten/darnach eine Suppe geniessen / am Abend da-rauff einschlaffen ; Am fünfften und sechsten Tage aber iedesmahl am Morgen nüchtern von den Pillen G. Sieben in 2. Löffel pœonien Sy-rup gebrauchen/ eine Stunde darauf fasten/ darnach eine warme Suppe geniessen / an selbigem Tage nicht schwitzen/nicht schlaffen / warm trin-cken/sich auch nicht an die kalte Lufft begeben / sondern in der Stube der operation abwarten wolle. Und können E. Excell. auch des Herbstes im Monat Septembri diese medi-camente gebrauchen und an specifi-cirten Tagen gedachter massen glück-lich geniessen und also auch diese cu-ram præservativam absolviren/ wobey denn gleichwol dieses in acht genommen werden muß/ daß E. Ex-cellentz sich ja und alle wege einer gu-ten diæt befleißigen alle gesaltzene/ geräucherte und hart verdauliche Speisen / als da sind / treuge und geräucherte und gesaltzene Ochsen/ Schaffe/Gänse/Aenten / Schwein-fleisch / Rotscher / Hering / Aal / sie seyn frisch/geräuchert oder gesaltzen ; In-

Imgleichen unklare übelgekochte/ dicke Biere / geschwefelte und tartarische Weine ihrer hochbegabten discretion nach/ vermeiden; an dero Stelle aber andere frische / gesunde Speisen/ gut gekocht klares Bier und gute saubere Weine geniessen/sich täglich bey guter Zeit am hellen Tage und guten Gewitter fein moviren und vor übermäßigem Zorn und Sorgen als vor einem schlagenden Pferde sich hüten / die Mittags-Ruhe vermeiden und bestem ihrem Fleiß nach sich bemühen wollen / daß der nächtlicher Ruhe kein Abbruch geschehen möge/ und da dann ja immittelst und bey wehrendem Gebrauch dieser Medicamenten E. Excell. einen Anstoß von dem podagrâ vermercken solten/ wollen dieselbe / alsobald sie die niederfallende Flüsse vermercken/ am selben Abend von dem Pulver F. ein Brieflein in zweyen Löffeln voll guten Reinischen Weins einnehmen und darauff einschlaffen / am folgenden Morgen aber von den Pillen G. Neun an der Zahl niederschlingen / nach verflossener Stunde eine Suppen geniessen/ nicht kalt sondern warm trincken/ auch nicht schwitzen. An dem nechstfolgenden Tage abermahlen von dem Pülverlein F. zwey Brieflein / eines am Morgen das ander am Abend berichteter massen geniessen / sich auch wie itzo gesagt / darauff verhalten/ Und da ja die Flüsse und Schmertzen hierauff sich nicht stillen solten / wolle Eur. Excellenz den darauff erfolgenden Morgen von Schweiß-Pillen H. viere in vier Löffel voll des Schweiß-Träncleins B. welches zuvor warm gemacht werden muß / einnehmen / sich in die Bad-Stuben begeben / und vermittelst des angesteckten Brandweins eine halbe Stunde fein schwitzen/ hernach sich abtrucknen und mit einer guten kalten Schaalen erquicken lassen. Da aber die Schmertzen so groß / daß Ihre Excellenz in der Badstuben nicht aushalten könte / wollen Sie diese Pillen nebenst dem Schweiß-Tranck in ihrem Bett einnehmen und darin das Schwitzen abwarten / und da ja hernach die Schmertzen sich nicht stillen solten / wollen E. Excellenz noch einmahl dieselben Pillen vier an der Zahl in vier Löffel voll des Schweiß-Träncleins geniessen/ und dann fort an mit den beyhabenden Medicamenten der vorhin bewuster Manier nach diese curam zu absolviren sich nicht verdriessen lassen.

Der

Der Allerhöchste Artzt JEsus Christus wolle dieser Cur in Gnaden beywohnen und diese Mittel also gesegnen / daß dieselben ihren gewünschten Zweck erreichen mögen / welches von Hertzen wünschet Eur. Excellenz

Unterthäniger
Petrus Bulichius D.

R. *Pulv. Hermodact. bene mundator.*
Crystallor. ♀ri ana gr. X.
Resin. gialap. gr. iii.
Sacchar. c. ol. fœnic. irrorati gr. vi.
M.
F. Pulvis. D. ad chartam
S. Pulver A.

R. *Fol. Ivæ arthet.*
carduiben. ana Miij.
chamædryos
chamæpyt. ana Mij
Rad. Scorzoner. ℥ii
Ireos nostrat.
Florentin. ana ℥i.
Ligni sancti, sassafr.
Sarsaparill. ana ℥ß.
♀ri vini albiss. ʒvj.
Pulverisatis affunde
vini hispanici boni ℔iXV.
Aq. Carduiben. ℔ij

Ponantur in cucurbita ad ignem B. M. Diger. per triduum, deinde s. a. destillentur

R. *Destillat. lignor. ℔i.*
Syrupi violar. ℥iiij
Spir. salis gemm. gutt.
XXXX. M. D. in vitro
S. Schweiß-Tranck B.

R. *Extract. rad. hermodactylor. c. aq.*
Ivæ arthet. fact. ʒi.
Myrobal. omn. ana ʒß.
Ivæ arthetic. Chamædr.
Chamæpyth. ana ℈i.
Pulv. rad. gialap. ʒij.
hermodact. ʒiß.
Ol. fœnicul. ℈ij. M.

F. s. a. massa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma No. XVI. Deaur. D. ad scatulam
S. Podagrische Pillen auf etliche mahl C.

R. *Bezoard. ☉lar. ʒii*
☾æ ʒi.
⊖lis Coralior. ʒi
Margarit. ℈ii.
Lapid. bezoar. ʒi.
Pulverisata misceantur c.
Extract. Cardui Angel. ʒi.
Extr. Carduiben. ℈ii.
Confect. Alkerm. ℈iiii
F. s. a. pilulæ no. XXiiii
Deaurentur.
S. Podagrische Schweiß-Pillen D.

R. *Rad. calam. Aromat.*
Ireos nostr.
Florentin. ana ℥iij
Fol. Ivæ arthetic. chamædr.
chamæpyth. salv. ana Miiii.
Sem. fœnicul. ʒvi.

pa-

papav. ℥*iß.*
Gummi Ammoniaci bdell,
animæ ana ʒ*vi.*
Mumiæ ℥*i. bacc. Junip.* ℔*ii.*
Concisis & contusis affunde vini Hispanici XX. mensur,
stent in infusione per octiduum, postea destillentur.

S. Brandwein zu den Stiefeln. E.

℞. *Pulv. hermodact. gr. X.*
Chrystall. ♀*ri gr. vi.*
fæcul. bryon. gr. iiii.
Resin. gialap. gr. iii.
Sacchar. gr. vi.
Ol. fœnicul. gtt. ii.
M. F. pulvis D. ad chartam

S. Pülverlein F.

℞. *Extract. rad. hermodact.*
myrobalon. omn.
Ivæ arthet. ana ℈*ii.*
Pulv. rad. hermodact.
gialap. el. ana ʒ*iiß.*
Resin. gialapp.
Scammon ana ʒ*i.*
Ol. fæniculi ℈*iß.*
M. F. massa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma No. XVI.
Deaurentur D. ad scatul.

S. Pillen G.

℞. *Bezoard.* ☉*lar.* ʒ*ii.*
☾ *nar.* ʒ*i.*
⊖*lis coralior. rubr.* ʒ*ii.*
margarit. ℈*iß.*
Magister. lap. hyacinth. ℈*ii.*
Oc. cancror. ʒ*i.*
⊖. *Corn. Cervi* ℈*ii.*
Lapid. bezoar. ℈*iiii.*
Nepenthes veræ ℈*iiii.*
Extract. Cardui. Angel. ℥*iß.*
Carduiben. ʒß
Confect. Alkerm. ʒ*i.*
Ol. fœnicul. ℈*i. M.*
F. s. a. Massa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma XXXVI.
Deaurentur.

S. Schweiß-Pillen H.

℞. *Cond. rad. scorzon. cichor. ana* ℥*i.*
calam. aromat. ʒ*ii.*
Condit. Cortic. citri & aurant. ana ʒ*iii.*
nucista ʒ*ii.*
mirobal. emblic. ℥ß.
Conserv. rosar. rubr. ⊖*lat.*
acetos. Hispan. ana ℥*i.*
violar. purp. ℥ß.
flor. epatic. ℥ß.
anthos
pæon ana ʒ*iii.*
Specier. diarrh. Alb. ʒ*iii.*
Aromat. rosat. ʒ*vi.*
⊖*lis coral.* ℈*iiii.*
Spir. rosar. & ⊖*li ana* ℈*i.*
c. Syrupo acetosit. citri pæon & violar. ana q. s.

F. Electuarium, tegatur fol. auri No iiij.

S. Haupt und Leber-Stärckung.

EPISTOLA IV.

De eodem casu.

Auf gnädiges Begehren des Herrn Generals mein weniges Bedencken der verfasseten Medicinalischen Vorschläge wegen/zu eröffnen/laß ich mir gefallen/ daß Ihre Gnaden zu Verhüttung der impuritäten so sich bey so beschaffene complexionen im Magen und Kröß-Aderlein gar leichtlich zu samlen/un̄ nachmals vermittelst der stetigen evaporation das Haupt zu occupiren pflegen.

1. Die von H. Glasen verordente Fluß-Pillen/ vorbeschriebener Massen fleissig gebrauchen: Den̄ dieselbe meines Erachtens gute operation verrichten werden/ an statt dieser Pillen können Ihre Gnaden das elixir proprietatis Paracelsi nach Beliebung umzuwechseln zu XX. Tropffen in warmen Bier oder Wein/iedoch des Morgens auch wol gebrauchen.

2. Was die Stahl-Essenz anlanget/weil dieselbe nicht allerdings specificè diesem affect appropriat, wolte ich vielmehr rathen/ daß des H. D. Knöffels mixtur, wofern die Notturfft solches erfordern wolte/in Gebrauch gezogen würde; dan̄ diese Medicin vom tartaro, welcher diesem morbo specificè contrariiret/ zubereitet ist/ und könte dieselbe/im Fall sich der effect nicht thätlichen verspüren liesse/gleichwol wochentlich ein oder zweymahl an denen Tagen/wenn die Pillen verbleiben/ adhibiret werden/iedoch mehr nicht/ denn 20. Tröpfflein auf einen Tag am Morgen frühe: Im übrigen verbleibet es zur Zeit des paroxysmi bey voriger Ordination.

3. Ob zwar auch H. D. Knöffel zu dem purgiren nicht wil rathen/ so hat doch solches seinen gewissen respect un̄ halte davor daß H. D. Glasii Purgier-Pulver zu vorgeschriebenen Zeiten mit Nutz kön̄e adhibiret werden; Demnach aber die ichores und tartarische Serositates, als von welchen arthritici dolores entstehen / nicht gäntzlich durch purgiren können expelliret werden/ist von nöhten/daß Ihre Gnaden nach geschehener purgation auch ein zwey oder drey Morgen nach einander schwitzen/dazu die verordenten Fluß-verzehrende Schweißküchlein sehr dienlich seyn werden/derselben wird nun eines auf einmahl ieden Morgen frühe eingessen/darauf ein Löffel voll 3. oder 4. Cardobenedicten und ivæ artheticæ Wasser untereinander vermischet getruncken un̄ im Bette den Schweiß fein befordert.

Beliebte Ihrer Gnaden den Schweiß auf andere Weise zu befordern / stehet solches zu dero gnädigen Willkühr.

4. Vors vierdte erachte ich auch nicht vor undienlich zu seyn/ daß Ihre Gnaden ein vinum medicatum præservativum, so die catharros fein consumire/ die Magendauung befordere/ und die cruditatem corrigire, auch die superfluos humores in habitu corporis nichts weniger hinweg nehmen/ gebrauche/ zu welchem Scopo dann die beschriebenen species sonderlich gerichtet/ welche in einen Fäßlein von ungefähr 6. 7. oder 8. Maassen zu thun un̄ Wein darüber zu giessen/ von welchem dan̄ seine Excell. bey Anfang der Mahlzeit einen Becher voll trincken mag: und kan wiederumb nach Notturfft andern Wein nachgefüllet/ un̄ so lange die Species Krafft und Geschmack von sich geben werden/ im Gebrauch gehalten werden.

5. Zum fünfften zur Magenschliessung un̄ dessen Abdauung auch Verhüttung der auffsteigenden Dünste/ von welchen consequenter die Flüsse herkommen/ so dißfals alles Unheil verursachen/ seynd gute Morsellen angeordnet/ davon Ihre Gnaden zu Nacht vor der Ruhepflegung ein Stücklein geniessen können.

6. Zum sechsten/ nach dem aber die Schmertzen in paroxysmo, welche Gott verhütten wolle/ mit der Zeit vielleicht Ihre Gnaden überfallen/ und der natürlichen Ruhe berauben möchten/ dadurch deß die Leibes-Kräffte abgemüdet werden/ erfordert die Notturfft daß auch solchem symptomati Wiederstand geschehe. Hierzu sind das bewehrteste Mittel die Schmertzenstillenden Pillichen/ davon in solchem Fall allermeist zur Abends-Zeit eine zu verschlucken/ und darauf der Ruhe zu pflegen.

7. Vors siebende wird die scarification oder Schröpffen bey Eintretung des neuen Lichts nach H. Oßwalds Bericht billig approbiret/ weil die Erfahrung solche bishero so vielfältig gut bezeuget hat.

8. Vors achte das emplastrum diaphoreticum, so ihre Gnaden bishero gut gethan/ wird billig continuiret. Ich habe dabey neben einen Spiritum antarthriticum præscribiret/ mit welchem wann die Schmertzen sich würden eräugen der locus affectus ein zwey oder dreymahl successivè mit einem Hünerfederlein anzustreichen; stillet die Wehetag mercklich/ und wird hernach das emplastrum diaphoreticum mit desto mehr Nutzen appliciret.

Gott verleihe ihrer Gnaden beständige Leibes-Gesundheit/ auch daß diese wolgemeinte Schutz-Mittel aller Orten ihren gewünschten effect erreichen mögen

gen. Welches E. Gnaden ich von Hertzen wünschen thue / Eysenach den 21. Junii Anno 1640.

Christophorus König D.

I.

F. ß rzehrende Schweiß-Küchlein.

R. *Extract. li ni sancti ℈iß.*
sassafras ℈i.
♁ *diaphoret.*
C.C. absq; △ præp. ana ℈i.
Magister. corall.
perlar. ana ℈ß.
Sacchar. in aq. carduiben.
solut. ℥iß.
Ol. anthos gtt. iij. M.
F. rotulæ No. Xij.

II.

Tischwein.

℞. *Radic. Enul.*
caryophyllat. ana ʒvi.
chinæ, sassafr. ana ℥ß.
pæon ʒiii.
Herb. salviæ. meliss. beton.
chamædr. chamæpyth. ana Mi.
Flor. rorismar. salv. rosar. rubr.
Sambuc. ana Mß.
Hyperici, thymi centaur. min.
Summitat. absynth. ana Pi.
Calam. aromat. galang. ana ʒiii.
Zingib. Cinamom. ana ʒii.
Ligni Rhodii ℥iß.
Sem. anisi ʒii. Incisa & conquassat.
D. in sacculo ex serico albo.
S. Säcklein zum Tischwein.

III.

Morsellen zur Magenschliessung.

R. *Conserv. ros. antiqv. ℥iß.*
Diacydon. simpl. ʒv.
Mastich. el. puriss.
Nuc. Moschat. condit. sicc. ana ℥i.
Sem. coriandr. præp ʒß.
Succini albi præp. ℈i.
Cubebar. ℈ß.
Ambr. gryseæ gr. iiii.
Sacchar. opt. in aq. rosar.
fragrantiss. dissol. ℥vi.
F. Morsuli.

IV.

Schmertzstillende Ruhe-Pillen.

R. *Laudan. opiat. rectè*
præpar. c. magister. ℈ß.
Ol. anthos. gtt. iii.
Tinctur. corall. q. s. M.
F. pilulæ No. vii
Deaurentur fortiter.

V.

Spiritus antarthriticus Eusserlich.

R. *Spir. ⊖l. ♓ c.*
vini rectificatiss. ana ʒiij.
Camphor. c. Sp. Vin. dissol. ℈ß.
M. D. in vitro.

EPISTOLA V.

Ejusdem argumenti.

Bedencken / was Gestalt E. Excell. die Cur des Podagrams uns mit Gottes Hülffe glücklich vollführen können.

1. Müssen diejenigen superfluitäten oder impuritäten / die in primâ

mâ regione corporis im Magen uñ Gedärmen liegen durch eine gelinde purgation ausgeführet werden / damit die darauf folgende Mittel sich darinnen nicht impliciren oder verwickeln und in ihrer operation verhindert werden / entweder aus dem panchymagogo vegetabili oder sonst eine andere E. Excell. gewöhnliche purgation. Will man aber von der massâ pilularum antipodagricarum Benedicti Victorii Faventini oder Mynsichti etwas darunter gehen lassen / so ist es desto besser: Dañ hie zu observiren / daß durch purgiren nicht mehr materi in die Glieder geführet / sondern vielmehr à partibus remotis revelliret / das ist / aus den Gliedern gezogen und durch den Stuel ausgeführet werden.

2. Darauf folgen die pilulæ antipodagricæ die E. Excellentz schon gebraucht haben; dieselben köñen gleichwol folgenden Tages eingenommen werden / damit die scharffen Podagrischen Flüsse die im Wege sind in die Glieder zu gehen gefasset und durch den Stuel ausgeführet werden; Im Fall aber die evacuation nicht sonders wehre / können sie gleich andern Tages darauf noch einmahl eingenomen werden / dañ sie mehr in qualitate als quantitate operiren / und eine besondere Arth haben auf die podagrischen Materien also appropriiret oder specificiret / wie ein Magnet auf Eysen / und dahero die scharffe Saltzigkeiten trefflich angreiffen / uñ mit einem Stuel dem Podagrischen mehr alleviation geben / als andere purgationes mit vieler evacuation oder Stuelgängen. Diese pilulæ sind componiret aus dem astro vitrioli nativi; zu einer dosi kommen vier grana salis auri, in welchem die Haupt-Qvalität und Tugend bestehet / bemeldte excrementische Schärffe und mineralische Saltzarth im Geblüte zu brechen / an höchster perfection so in diesem Metallischen Saltz ist und das fundament der gantzen Cur bestehet.

3. Darauf gehöret der Spiritus antipodagricus dessen täglich nüchtern fünff oder sechs Tröpfflein in einem Trüncklein Fleischbrühe eingenommen werden / dieser Spiritus vollenführet / was die vorhergehende purgation glücklich angefangen / resolviret die meteorische mineralia und führet die durch Schweiß und Urin aus. Wird componiret aus dem Spiritu salis auri, Spiritu Tartari correcto, Spiritu Coralior. mit Zusatz des Arcani podagrici aus dem Spiritu calcis urinæ, damit die andern Spiritus desto mehr auff das corpus und constitution des Subjecti patientis specificiret werden.

Ist alles sehr lieblich / säuerlich von allem Gestancke rectificiret/ als immer ein Spiritus vitrioli oder Salis seyn kan. Dessen Gebrauch kōnen E. Excell. continuiren bis dieselbe vom paroxysmo gantz restituiret sind/und wiederum gehen können.

4. Eusserlich lasse ichs beym Emplastro diaphoretico bleiben / wiewol vor dessen Gebrauch rathsam were drey Stunden nach einander die tincturam Tartari Urinæ warm zu überschlagen(welche auf gleiche Weise/wie die Tinctura Tartari communis cum Nitro gemacht wird) damit die paroxysmirende Schärffe desto ehe gebrochen/die serosa humiditas discutiret/ uñ hernach durch das Emplastrum Diaphoreticum ausgezogen werden möge; Anders würde mit der Zeit das Emplastrum alleine die subtilesten Theil ausziehen / und eine Residentz von den groben tartarischen Theilen zurücke lassen/uñ damit Ungelegenheit causiren; Zu dem/daß in hitzigen Zuständen/das emplastrum nicht allezeit tauge/sie seyn dann in declinatione.

Die Description des Emplastri Diaphoretici ist diese.

R. *Picis navalis ℥iiiß.*
Gumm. ammoniac.
Terebinth: Cypr. ana ℥i.
Colophon.
Bdellii ana ℥ii.
Thuris
Mastich. ana ʒii.
Sandarac.
Galban. acet. solut. ana ℥ß.
Succini citrin. ℥ii.
Ceræ flavæ ʒvß.
M. F. s. a. Emplastrum.

Zur Stärckung der Glieder/ Nerv/Musculen/habe ich in Experientz einen sehr guten Balsamischen Spiritum,welcher auch an uñ für sich selbsten zum podagra sehr nützlich/über die Massen penetrativ,und fals etwas were von Podagrischer Materi zurücke / in den Gliedern geblieben/es kräfftiglich resolviret und verzehret. Dieses Spiritûs Descriptio ist etwas weitläufftig/ uñ wollen mir die ingredientia allesampt nach ihrer proportion uñ Gewicht itzo nicht einfallen; sol aber auf begehren nicht alleine præpariret / sondern auch die Descriptio überschicket werden.

Folgender Gestalt aber können E. Excellentz sich mit der Hülffe Gottes præserviren.

1. Erstlich kōnen E. Excellentz im ersten Jahr/dreymal/nemlich zu anfang der drey Zeiten des Jahres als im Frühling/Herbstes uñ Winters drey oder vier Tage vor dem Neuen Monden den Process. observiren/wie No. 1. uñ 2. in der Cur verzeichnet worden.

Im andern uñ folgenden Jahren /

ren/ist genug zweymahl/nemlich im Frühling und Herbst.

2. Wenn der Mond neu wird/ Ja weñ es die Gelegenheit leidet/ in derselben Stunden des neuen Scheins wollen E. Excellentz auf beyde grosse Zähen sich schröpffen lassen; Es köñen kleine ventosen oder Schröpffköpffe dazu gemachet werden.

Dieses Schröpffen wollen E. Excellentz Monatlich wiel man sonst zu schröpffen pfleget continuiren.

3. Nach dem Schröpffen einen Tag oder 3. von dem Spiritu Antipodagrico gebrauchen/ wie eben in der Cur No 3. gedacht worden.

4. Zu Somerzeit zwey gran des Pulveris Diasolis in einem Löffel voll Hollder-Lattwerge oder von dem Corallino Theophrasti drey gran mit wenig Theriack oder Mithridat oder Theriaca cœlesti Quercetani nüchtern eingenomen/ uñ darauf mit reiten oder andere Weise sich exerciret/ daß ein Schweiß erfolget; wird das Geblüte läutern uñ reinigẽ/ sonderlich weñ ein Tag oder sechs nacheinander continuiret werden solte. Kan man aber den pulverem Diasolis oder das Corallinum Theophrasti nicht haben/ kan das Bezoardicum solare an statt gebrauchet werden; Kan man aber den pulverem Diasolis haben/ ists desto besser/ weil die Salia Ligni sancti und Rutæ in selbige Composition kommen.

5. Weñ E. Excell. die Füsse waschen wollen lassen/ soll allein dieses Recept gebraucht werden/ in Wasser gesotten/ wie gebräuchlich.

R. *Herb. Arthemisiæ*
Origan.
Serpilli
Chamæmel.
Centaur. minor. ana Miii.
Flor. Lavendul. c. caulib.
Rorismarin. ana Mi.
Cort. Lign. Quercin.
Gran. Juniper. contus. ana ℥ii.
Incisa D. in charta.

6. Zu Beschluß der Mahlzeit eine Magenstärckung mit dem Spiritu Corallior. säuerlich gemacht einer Haselnuß groß zu gebrauchen/ darunter die Concoction der Speise uñ die Separation des Excrementi befordert/ und dadurch die erste materia oder Ansatz des Podagrams verhütet werde.

Auf diese Weise kan nicht wol fehlen/ daß E. Excell. vermittelst Göttlicher Hülffe nicht solten vom Podagra befreyet werden:

Dafern aber dasjenige/ dessen gedacht worden/ künfftig zu meinen Händen komen würde/ weren wir alles dessen überhaben/ iedoch aber in zwischen haben wir vor dieses den lieben Gott zu dancken/ und sind diese Mittel gar-

wol

wol un leichtlich ohne allen Wiederwillen einzunehmen. GOtt gebe darzu sein Gedeyen!

E. Excellenz

Unterthänigster Knecht

Johann Oswald. D.

EPISTOLA VI.
De eâdem materiâ.

Demnach Ihre Gnaden der Herr General meinen Auffsatz der Medicamenten/so zur Cur des affectûs Podagrici zu gebrauchen/ und derer glückliche Operation durch GOttes Gnade ich in meinen Curen befunden aus gewissen Ursachen von mir erfordern; Als habe auch diesem ihrem Begehren hiemit nachkommen wollen. Es ist aber zu wissen/ daß man anders in præservatione, anders in curatione dieses affectûs handeln müsse. Die præservation muß also beschaffen seyn/daß sie generationem Tartari podagrici, als eine Ursache dieser Kranckheit/hindere/und da selbiges schon generiret/allmählich per convenientes vias, per alvum, urinas & sudores convenienti modo evacuire, daneben auch die geschwächte Glieder stärcke.

Solches geschiehet erstlich durch rechtmäßige Speiß-Ordnung und beqveme Diæt, welche, hierin nicht alleine sehr nützlich/sondern hochnötig ist; Und muß dieses der Medicus præsens recht in acht nehmen;

Darnach sind auch beqveme Medicamenta dazu nötig; und præserviret von den doloribus arthriticis gewaltiglich als immer ein Medicament vermag die Confectio Arthritica Paracelsi, das Ol. dulce ⊖lis ♁nii, Item die spuma Draconis in iedem Monath im neuen Mond genommen und darauf die Tinctura ⊖lis ♀ri täglich 2. mahl in rechtmässiger dosi in vehiculis appropriatis gebrauchet/und der Gebrauch eine gute Zeit continuiret.

Bey dem Gebrauch dieser Artzney darff man sich nicht gar zu genau halten/und machet gantz keine Beschwerligkeit/ darauff thut auch die tinctura balsami microcosmici sehr viel/welche nicht allein das Geblüt im gantzen Leibe sehr erfrischet/sondern die Glieder auch wol roboriret un vor Schmertzen verwahret.

In paroxysmo aber und curation muß man auch externè den Balsamum Arthriticum, welcher ex essentia terræ microcosmicæ (quæ præcipuum ingrediens basin habet ossa humana non humata, und ist der Spiritus oleum und ⊖ derselbigen darin vereiniget) und balsamo florum bestehet/ gebrauchen; Dieses balsami arthritici kräfftige Wirckungen, Ob ich wol bey E. Gn. höher rühmen solte/ denn er warlich an sich zu rühmen/so wird

doch das Werck den Meister besser loben/ und kan es gar wol ermessen und sehen/ was er vermüge (wiewol die composition von wenig ingredientien ist) nach demmahl E. Gnad. befinden werden/ daß kein remedium magis appropriatum zu benantem affectu auf der gantzen Welt zu erlangen sey.

Diese sind die vornehmsten medicamenten welche ich in der cura arthritidis vor allen andern gut befunden habe/ und können selbige ohn einige Gefahr und Beschwerligkeit gebraucht werden;

Habe solche Ihr. Gn. auf Ihr Begehr gantz willig recommendiren wollen/ und bin der ungezweiffelten Hoffnung Ewr. Gnad. werden durch GOttes Gnade und nachgesetzter Medicamenten Hülffe/ zu ihrer vorigen Gesundheit gelangen lassen / welches E. Gnad. von dem Brunnquell aller Gesundheit ich wil gewünschet haben:

E. Gn.

Unterdienstwilliger

Bartholomæus Horn, Medicinæ D.

EPISTOLA VII.

De podagrâ.

Excellentiss. & Clarissimo

DN. FRANCISCO OMICHIO,

D. Medicinæ, in almâ Francofurtensium Academia Professori Primario ejusdemque Facultatis p. t. Decano &c.

Fautori & Amico suo honorando,

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

ILlustris Baro de Pudlitz ordinis S. Johannis Eqves & Commendator Schifelbeinensis Neomarchiæ Præses &c. &c. Podagrâ graviter affectus consilium meum nuper implorans inter alia meminit, relatum sibi esse à Nobilissimo Dn. Laurentio Wacholtz, te simili morbo detentum ad leniendos dolores feliciter uti emplastro quodam ex gummatibus conflato, & cum mutuæ inter nos necessitudinis & amicitiæ non esset ignarus, petiit ut compositionem hujus emplastri à te impetrarem. Memini præterea me ex Clarissimo Dn. Füllebornio audivisse, te præterita æstate una cum Excellentissimo Dn. Godofredo Weidnero in Thermis Hirschbergensibus fuisse, quo successu, admodum scire aveo, obnixe

rogans ut utroque mihi gratificeris id quod pari ſtudio & officiis viciſſim demerebor. Vale. Dabantur in arce Schifelbeinenſi d. XVIII. Novembr. Ann. M. DC. XXV.

VIRO
Nobili Excellentisſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Poliatro Colbergenſi digniſſ.
Domino & Amico ſuo honorando.
FRANCISCUS OMICHIUS, D.
S. P. D.

Furiam quicunque dixit Podagram & carnificinam, næ verius ille nunquam quicquam dixit. Expertus ſcribo etiamnum tormentis his afflictus, atque utinam æquior eſſet juncturarum iſte tartarus, verè tartarus Illuſtri Dn. Baroni Mæcenati meo omniumque literatorum verè magno. DEUS Excellentisſimũ Virum ſalvet optimoque atrocisſimi affectus remedio, patientiâ beet; Ejulatus dolor ipſe exprimet. Verè enim Carolus V. Imperator iisdem doloribus detentus;

Gedult und ein wenig ſchreyen/
Sind die beſten Artzeneyen.

Emplaſtrum quo hactenus utor, tale eſt;

℞. *Gummi Caranna* ℥iiß.
Tacamahac. Ceræ citrin. ana ℥j.
Ol. anodyn. q. s. M.
F. magdaleon.

Lenit aliquando dolorẽ, ſed non tollit donec deferveat ebulliens ſerum; Nec inter initia eſt conveniens, quo tempore diapalma placet & magis ferè hoc quod ſequitur.

R. *Ceruſſ. venet. albiſſ.* ℥ij.
Lithargyr. ſubtiliſſ. pulveriſati ℥i.
Myrrh. elect. ℥ß.
Camphor. puriſſ. ʒij.
Ol. roſar. & ceræ q. s. M.
F. Emplaſtrum.

Thermatum uſus adeò malè mihi ceſſit, ut contracto exinde calore hectico fere non contabeſcam, ſed & paroxyſmi longè frequentiùs & acerbius me prehenduut, ac unquã antehac factum. Idem & collegæ meo Dn. Weidnero accidit, qui ex eo tempore ſingulis fere menſibus graviſſimas ſentit exacerbationes, quæ antehac ſemeſtres, interdum annuæ tàntùm erant & quidem leviores. Neminem novi, qui ex uſu thermarum ab inſultibus podagricis liberatus ſit. Ego præfero uſum vinaceorum, quem felicem & tutum in me aliisque ſemper expertus ſum, & vera omnino ſunt, quæ de his Solenander in Conſiliis, Crato & alii prædicant.

Miram curationis podagricæ hiſtoriam, Generoſo Dn. Pudlitz narrabis.

Der Herr Ferdinand von Bieber-

stein ist hart vom Podagra beleget gewesen / à multis annis. Diesem hat ein gemeiner Mann curâ magneticâ restituiret / unter andern Ihm venas diversis in locis feciret, sanguinem extractum in unterschiedliche Bäume gsepropffet / & ita eundem integre restituit, da er zuvor gantz contract gewesen. Diese curã hat er auch bey einem von Walwitz in Nieder-Lausenitz probiret / welcher zugleich mit mir in thermis war / auch gantz contract darnieder lag und kurtz hernach durch berührte curam magneticam vollkommen ist restituiret worden / Gestalt er solches neulicher Tagen an mich schrifftlich gelangen lassen. Totum curationis processum nondum mihi videre contigit; Spero autem me brevi eundem accepturum.

Curas magneticas â multis Doctissimis Viris probari constat, licèt in omnibus morbis rarò æquè feliciter succedant.

Hæc pro temporis occasione scire Te volui, obnixè rogans Illustrem Baronem officiosissimè meo nomine salutes. Vale. Dabam Francofurti ad Viadrum d. XXIX. Novembr. Anno M. DC. XXV.

EPISTOLA VIII.

De Podagræ transplantatione.

Eidem

DN. D. FRANCISCO OMICHIO.

BALDASS. TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

Historia, Vir Excellentiss. Amice honorande, quam de curâ magnetica podagræ proximis tuis annectere voluisti, adeò grata fuit Illustri Dn. Baroni, ut nihil magis in votis habeat, quàm integrum Curationis processum cognitum habere & experiri, & cum non dubitem, quin ad manus tuas interea pervenerit, majorem in modum peto, desideriis Dn. Baronis quantocyus satisfacere ne graveris. Ipse quidem ex manuscriptis D. Vechneri Archiatri Regii modum transplantandi podagram penes me habeo, sed nondum periculũ feci; Hunc autem de quo scribis, cum jam expertus sit, magis expetere videtur Dn. Baro. Manu scriptum Vechneri sic habet:

Wann das letzte Viertel des Monden eingetreten ist / den andern Tag hernach / so hauet von einer frischen Weiden einen Ast / behauet und richtet ihn zu in allem / wie man die jungen Setzweiden pfleget zumachen / lasset dem patienten auch an diesem Tage circa locum affectum Köpffe setzen und schröpffen / und habet dabey stehen einen grossen Topff / der über die helffte mit des patienten Urin, welche er einen Tag oder zwey zuvor samlen muß / gefüllet sey / thut das Blut in den Köpffen / alsbald es ausgezogen in den Topf zu dẽ Urin, und rühret es wol unter einander / das thut so lange die Köpffe

gehen/ oder Blut geben/ leget alßdan in diesen Topff die Satzweide mit dem Ende/damit sie in die Erde gesetzet wird/ last sie darinnen liegen bis drey Tage vor dem neuen Monden; Alßdann machet ein Loch etwa so weit als die Satzweide ist in die Erde/ giesset den Urin sampt dem Blut hinein/und setzet die Satzweide darein/beschüttet es mit Erde/ und last sie also stehen. Wann vier Wochen verflossen/ abermahl drey Tage vor dem neuen Monden/ so schröpffe ihn wieder also/ thue das Blut in neuen Urin, mische es wol und räume ein wenig oben umb die vorige Satzweide/ geuß es alßdann auch dazu und daß thue über vier Wochen abermahl/ so bringestu das podagra vom Menschen hinweg und currirest ihn gantz feliciter. Es muß aber dieses umb dieselbe Zeit geschehen wañ man sonst junge Weiden zu setzen pfleget/ auch soll der Monden wann man den patienten schröpffet oder die Weide setzet/nicht in den Fischen seyn.

Dieses wird auch vor bewehrt und gut gehalten: Nimm eine Handvoll Königskertzenkraut/ Kreyde/ so groß als ein Hüner-Ey. Die Kreyde stoß zu Pulver/ koche diese Stücke mit einander in einem Fischtigel in Wasser/ darin die Schmiede das Eysen löschẽ eine halbe Stunde; Alßdann wann es verschlagen/ so setze die Füsse hinein/wie in einander Fußbad und bähe sie darinnen: Hernach mache ein Loch in die Erden/ geuß das Wasser sampt dem Kraut und der Kreyden darein und scharr es wieder zu/ wann es verweset und verfaulet so ist das Podagra hinweg.

Hæc Vechnerus: Verum curationes hæ mihi valdè sunt suspectæ & videntur superstitiosum quid vel magicum alere. Multa enim, ut rectè monet Sennertus lib. de consensu & dissensu cap. 18. superstitiosa & magica, & quæ vel ab imaginatione vel à caussa superiore & pacto seu explicito seu implicito cum diabolo pendent, pro Magneticis venditantur.

Tutius esse puto Medicum Christianum à talibus abstinere & remediis inhærere, quorum ratio reddi potest, vel sicubi iis, quæ occultis qualitatibus agunt, utendum, tamẽ, an à vi naturali, an à diabolica potestate fiant, diligenter dispicere. Tu quid de his sentias, quæso per ocium nos edoce, & sic cum suavissima conjuge & liberis quàm optimè Vale. Dabam Colbergæ d. XIII. Decembr. Anno. M. DC. XXV.

EPISTOLA IX.

De arthritide vagâ scorbuticâ.

D. BALDASS. TIMÆO, V. G.

Fratri suo unico,

CHRI-

CHRISTIANUS TIMÆUS
V. G.
S. P. D.

NOstratium quidam, dilecte Frater, vagis doloribus scorbuticis, & nunc cessante, nunc revertente digitorum aliorumque membrorum contracturâ affligitur; Interea Medicamenta respuit, etiam non ingrata: Externa sic satis proficiunt, quibus sudores evocatos juvare se dicit. Scio, mi Frater, affectum hunc tibi penitus cognitum, feliciterque non semel à Te curatum, memini. Quare plenius, quid de eo sentias, ut ad me perscribas curationisque methodum veram delinees, obnixè rogo.

Puerperæ nostræ ad primum Clysteris usum Lochia fluêre jamque paulatim convalescit. His Te, Frater unice, cum Tuis salvere & valere jubeo. Dabam Treptoæ d. XIX. Septembris Anno M. DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO
von Güldenklee,
Fratri dilecto.

BALDASS. TIMÆUS
von Güldenklee.
S. P. D.

ARthritis vaga Scorbutica, quâ ægrum tuum affligi scribis, ab humore seroso scorbuticæ malignitatis participe dependet.

Is evacuandus cùm per alvum tum per sudores. Purgantia exhibeantur lenia, fortioribus enim exasperatur malum:

R. *Crem.* ♀*ri* ℥ß.
Resin. gialapp. gr. vii.
M. D. ex cerevisia calida vel
R. *Cremor.* ♀*ri* ℥ß.
Magister. gutt. Gamand. gr. vj.
M.

Nec ingrati saporis sunt morsuli Imperatoris purgantes à me nuper inventi: Egregiè enim & sine molestia serosos humores educunt.

Ad eliciendos sudores felicissimè præscribo aquam meam arthriticâ cum spiritu cochleariæ & nasturtii mixtam. Sumitur mane à cochlearibus iij. ad v. vel vi. Interdum guttulas aliquot spiritus ♀ri optimè rectificati admisceo. Si aliquis calor præter naturalis subest, & corpus rarioris texturæ, dilui debet cum aqua acetosæ, sed & rarius cauteq; tunc excitandi sudores, ne humidum radicale absumatur & in hecticam præcipitetur æger. Tutius est exhibere lac caprinum vel serum lactis, in quo folia cochleariæ & nasturtii bullierint. Specificum arthritidis vagæ est mixtura mea cujus descriptionem in M. S. S. meis reperies. Commodè quoque partes externæ dolentes inunguntur oleo lumbricorum composito, præsertim si olei stillatitii cochleariæ tantillum immisceatur. Integram curationem

 hujus

hujus affectus alia occasione, ubi ab expeditionum mole, quâ nunc premor, paulò liberior fuero, transmittam. Interea Vale. Colbergæ d. XIX. Septembr. An. M. DC. LVI.

EPISTOLA X.

De tumore erysipelatode in crure dextro.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri suo

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

MIsit heri, Frater unice, gener tuus Dn. Nicolaus von Kalsow/ ad me literas, ut vides, citissimè ad te destinandas: Ego messis hoc ardenti tempore occasionem aliam nullam reperiens de Soceri mei quoque morbo consilii judiciique tui avidus equitem hunc misi, qui utroque nomine satisfaceret. Socer ergo meus ante dies forte quatuordecim ægrè habere cœpit sub vesperam frigore & rigore correptus; succedente mox insigni calore. Altero die cum tumore aliquali effloruit in crure dextro & fœmore rubor erysipelatodes, qui, tametsi minor, ante id ipsi non raro accidit. Sumpserat ergò nescio cujus suasu, theriacæ venetæ cultri cuspides tres majores, unde omnia moveri sensit in corpore, sed meliùs tamen inde habere visus est. Non tamen ardor stomachi remisit, quem cùm usui theriacæ inconsultò adscriberem, serò pœnituit. Durat idem in hunc usque diem Julabiis aliisque refrigerantibus parum juvantibus, etsi non dubito, quin mali parùm patiens varia confundendo ipsius sibi noceat, Appetitus insuper prostratus est. Pituitosa quædam ægrè rejicit; Noctes agit inquietas ferè, ita ut ad decimam quidem dormitet, inde ad primam vel secundam semi somnis, tandem prorsus somni expers jaceat:

Somnia quoque turbulenta somnum interrumpunt.

Ventriculum ait indurescere, phlegmatis forsan in eo coacervati pondus sentiens: Non parvo enim tempore à consuetis vomitionibus matutinis liber fuisse dicitur & multa præterea insigni abundantiâ putrescentis circa viscera saburræ scatere cacochymicum corpus indicant. Ego crastino die, quod adhuc constant vires purgandum duxi necessitate excludente Syrium remissius etiam urentem.

Tu, mi Frater, Viri constitutionem, ut notam habes, sic pro tua in me fide & consilio tuo nos juves, obnixè rogo, officium hoc quacunque dabitur occasione deme-

meriturus. Vale, scribo Treptoæ Kalend. Augusti Anno M.DC.LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee, *Fratri dilecto.* BALDASSAR TIMÆUS V. G. *S. P. D.*

TUmorem illum, qui cum ruboris nota, crus dextrum Domini Soceri tui nuper invasit erysipelatodem fuisse, rectè conjicis, mi Frater, & confirmat hoc ipsum frigus, quod præcessit, & subsecutus calor præternaturalis. Solent enim erysipelata in febri â sanguinis parte tenuiore corrupta & inflammata originem habente, invadere, ut nosti. Malè autem assumpta est theriaca utpote calidissima: Sic enim oleum igni additum, unde non mirum, ardorem etiam in ventriculo excitatum & epatis in temperiem calidam â quâ vitium sanguinis erysipelata producentis proficiscitur, mirum in modum auctam.

Ad hanc itaque præcipue dirigenda est curatio, sed præmissa ob cacochymiam, qua corpus scatere novimus, convenienti evacuatione. Vitanda hic rursus calida & humores fortiter agitantia. Tutissimum fuerit alvum blandè ducentibus sive laxantibus uti, & per ἐπίκρασιν, sentinam exhaurire, id quod tale infusione feliciter, ut spero, obtinebitur.

R. *Fol. Sen. S. S.* ℥v.
Rhabarb. Elect. ʒii.
Agaric. trochiscat. ʒiii.
Gialap. ʒiß.
Rad. Cichor. ℥ß.
Passul. minor. ʒvi.
Sem. fœnicul. ʒiß.
Cinam. acutiss. ʒi.

Ex incisis & conquassatis F. nodulus mensuræ cerevisiæ defœcatæ infundendus, fortiterque subindè, quoties assumi debet, exprimendus.

Perindè autem fuerit, sive manè, sive post meridiem laxativum hoc deliberetur.

Si tamen remissus egerit, bis de die, manè nimirum & horis duabus ante cœnam frugalem repetendum erit. Interea cavendum, ne acescat cerevisia. Parit enim ventris tormina. Prohibebis hoc, si tantillum absinthii addideris, modo amari est, ventriculo alioquin & hepati convenientissimam non abhorreat æger.

Evacuato sufficienter corpore, pro alteranda intemperie hepatis calida singulis matutinis ex hibebis serum lactis caprini actu calidum, & radicibus cichorii alteratum, cui ob flatulentiam aliquid seminis fœniculi adden-

dendum. Post meridiem conservam rosarum ⊖latam cum succo recenti ribium subactam degustet, sic & ardor stomachi, quem bilis effervescentia parit, egregiè restinguetur.

Sub noctem proderit emulsionem seminum 4. frig. major. excorticat. cum aq. cichor. endiv. & rosar. extractam propinare, cui, si aliquid seminis papav. albi miscueris, vigilias quoque & somnia turbulenta abiges. Sed rectiùs de his & aliis coram deliberabimus. Excurram enim hac ipsa vespera in Hortulinum meum, ubi commodè me convenire poteris, & ut convenias, rogo. Vale, scribo in procinctu. Colbergæ Kal. Augusti M. DC. LVI.

EPISTOLA XI.

De lumborum & crurum dolore.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
JOHANNES MARCUS D.

S. P. D.

NOn possum, Excellentissime Vir, longiùs abstinere manum, quin ad te scribam, cum præsertim commodissimam vicina mea mihi occasionem suppeditet. Ne verò ambagibus te morer, en brevibus rem ipsam. Occurrit multoties mihi lumbago, seu dolor lumbifragus itemque crurum isque pertinacissimus. Et nunc socrum meam idem vexat in pede dextro. Ego causam ejus humoribus scorbuticis adscribo, quos cum te non semel debellasse noverim, quæso consilium hoc tuum conferre & unà succorum antiscorbuticorum depuratorum libram transmittere velis, quod te, mi amice, facturum uti non dubito; sic Te cum Conjuge & liberis bellè longumque valere & vivere precor. Colsini XXX. Mart. Anno M. DC. LII.

DN. D. JOHANNI MARCO
Amico dilecto
BALDASS. TIMÆUS. V. G.

S. P. D.

DOlor lumborum & crurum, qui te vexat & socrum tuam, ab humore scorbutico suâ naturâ acri & salso excitatur, quatenus per venæ cavæ ramos extra *venas* promanans musculis & *membranis* sese insinuat partesque sentientes distendit & lancinat. Rectè itaque præmissis universalibus succis nostris antiscorbuticis depuratis, quorum ℔iß transmitto, uteris. Nec est, quòd aliud quid addas: Miscui enim cum liquoribus appropriatis:

Descriptionem proximè transmittam

mittam vel ipse feram brevi ad vos visurus. Interea si dolor non remiserit, partes affectas spiritu baccarum Juniperi camphorato inunges, & sic, spero, meliùs valebis. Raptim Colbergæ d. XXX. Mart. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA XII.

De dolore cruris sinistri.

Dn. BALDASSAR TIMÆO von Güldenklee.

Domino & Fautori observando.

JOHANN. MARCUS, Med. D.

S. P. D.

Non facile adducor, ut meis negotiis tua morer tempora; Omittere tamen non possum, quin gravissimos dolores cruris sinistri Socrûs meæ describam remediumque iis, si quod singulare habes, expetam. Jam alterum mensem sinistri pedis à coxendice ad plantam descendentes dolores sensit, quales ante id non semel, præsertim ante quinquennium. Hi dolores jam toto triduo nocte dieque adeò lancinant, ut tolerandis ægrè sufficiat, urgentesq; acrius delirium causentur.

Pharmacum purgans commodè tulit: A venæ sectione prorsus abhorret; Antiscorbutica, quę obtinere potui, assumsit; Balneum etiam adhibuit in coctis herbis convenientibus parvo successu. Clysteres etiam pro sollicitandâ segniore alvo injecti dolore nihilominus sibi constante. Barbitonsor, nescio quis, curam ligni, ut vocant, suasit. Ego etsi sudationibus opus esse facilè concedam, vires tamen dejectas potius considerandum duco. Tu, quid sentias, quæso paucis edissere consilioque & medicamentis tuis nos juva. Quod omni ope demereri vicissim conabimur. Vale & salve. Coslini die Concordiæ Anno M. DC. LVI.

D. JOHANNI MARCO Med. D.

Amico dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Dolor qui Socrum tuam adeò vehementer exercet, ab humore seroso, tartareo, salso, acri & malignitatis Scorbuticæ participe dependet. Is vitio lienis cumulatus aliquâ sui parte per venæ cavæ ramos crurales extra venas promanans cruris sinistri musculis & membranis sese insinuans partesq; sentientes distendens & lancinans dolorem parit.

Humor itaque iste vera & continens doloris causa tollendus. Opportunè quidem causæ antecedentis ratione clysteres & purgantia adhibita; sed qui jam in partem

affectam affluxit, humor optimè per diaphoresin discutitur, præsertim si convenientibus sudoriferis appropriata antiscorbutica misceantur & per vices exhibeantur. Mitto hoc nomine tincturam meam diaphoreticam, cujus singulis matutinis cochlearia sex vel septem actu calidè propinentur, sudoresque blandè sub lecto provocentur: violentum enim illud in Laconico sudoris elicium virium languor, ut rectè sentis, sine jacturâ non sustinet. Ubi aliquoties sudatum fuerit, commodè postea serum lactis caprini, in quo cochlearia recens & nasturtium ebullierint diebus XXIV. continuis propinabis jejuno ventriculo: Sic enim reliqvus humor per urinas evacuabitur & malignitas scorbutica magis magisque expugnabitur. Interea & dolor tanquam symptoma urgens in curatione minimè negligendus. Mitigabitur, ut spero, emplastro diaphoretico & anodyno, si alutæ inductum parti dolenti tepidè applicetur. Laudanum opiatum in hoc quidem casu suspectum mihi videtur. Tutius pilulas meas anodynas circa vesperam sub horam somni exhibebis No. quinque ex Syrupo papaveris erratici vel violarum. Interdum emulsio seminis papaveris cum aquâ violarum & lactucæ extracta huic intentioni non erit inconveniens. Mutanda enim & varianda sunt talia, ut nosti. Segnior alvus enemate convenienti, quoties opus fuerit, sollicitanda. In victu omnia calida, acria & salsa vitanda; Animi affectiones vehementes, imprimis ira, quâ facilè excandescit sexus iste sequior, frenanda. Vale, Dabam Colbergæ d. XIX. Februar. M. DC. LVI.

EPISTOLA XIII.

De dolore humeri & brachii sinistri.

Admodum Reverendo & Clarissimo VIRO

D. MATTHIÆ DECENIO,
Sacræ Regiæ Majestatis Veciæ
Concionatori Aulico.

BALDASSAR TIMÆUS,
Von Güldenklee.

S. P. D.

Wohl-Ehrwürdiger / Andächtiger und Hochgelahrter / Insonders Hochgeehrter Herr und vertrauter werther Freund. Demselben wünsche ich hinwieder von dem allgütigen GOTT ein glückliches / freudenreiches Neues Jahr / gute beständige Gesundheit / langes Leben / und alles was ihm sonsten lieb und angenehm seyn mag:

Erfreue mich daneben von Hertzen / daß die im jüngst-abgewichenen

Herbst

Herbst gebrauchte thermæ Carolinæ so guten effect gethan / daß mein hochgeehrter Herr seines Schenckels wiederumb so weit mächtig / daß er ohne einige Beschwer herein gehen / auf- und absteigen / und seiner als auch anderer Geschäffte und Verrichtungen ohngehindert abwarten kan: Hoffe es werde per usum acidularum auch dem affectui hypochondriaco nicht geringer Abbruch geschehen seyn.

Denn ob schon die flatus annoch einige Ungelegenheit caussiren, wird sich doch solches successu temporis nechst Göttlicher Verleihung auch wol enden / wann nur eine gute gesunde und mässige diæt gehalten und der Magen à cujus calore debili die flatus herrühren gestärcket wird / wie denn in meinen vorigen Consiliis hierzu dienliche Mittel vorgeschlagen / welche köñen repetiret werden. Der dolor circa sinistrum humerum & homoplatam, qui ad cubitum quandoq; excurrit, nonnunquam usque ad manum & digitos cum quodam stupore & formicatione pertingit, rühret meines Erachtens her à defluxionibus in musculorum nervosarumque partium & membranarum inter se mutuò connexarum interstitiis hærentibus.

Diese defluxiones solten absumiret und discutiret werden / welches sonsten præmissis universalib9 aufs füglichste per diaphoretica geschehen kan. Weil aber solches von den anwesenden Herren Medicis schon in etwa versuchet übersende ich dem Herrn vor diesesmahl ein sonderliches topicum in forma emplastri, welches in dergleichen doloribus öffters sehr gut befunden. Der Herr kan so viel nöthig auf ein dünnes weisses Leder streichen lassen / und auf den locum affectum appliciren. Darf nur um den vierten oder fünften Tag einmahl renoviret werden. Hiermit kan es der Herr etwa vierzehen Tage lang oder drey Wochen versuchen / und alsdann hievon Bericht einschicken. Diene meinem hochgeehrten Hn. allezeit gerne und thue hiemit denselben neben den lieben seinigē Göttlichen Gnadenschutz treuligst empfehlen / verbleibende rc.

℞. *Gummi Carann. elect. puriss.* ℥ß.
Tacamahac. ʒvj.
Ammoniac. } *aceto sol.*
Galbani } *ana* ℥ß.
Bdellii. ʒvj.
Succini Citrini ℥j.
Mastich. Thuris
Oliban. ana ℥ß.
Terebinth. & ceræ q. s.

M. F. Emplastrum.

EPISTOLA XIV.

De fomentis in tumore oedematoso ab erysipelate relicto.

Ad
Generosum & Nobiliss.
DN. EOWALDUM à BLUCHER,

Fomentationes ad discutiendum tumorem œdematosum ab erysipelate relictum nuper à me præscriptas, non est quod tantopere metuas: Falsa enim & erronea est vulgi opinio: Erysipelata non admittere actu humida, nata forsan ex eo, quod deprehensum, nonnullos ex aquæ frigidæ usu periculum incidisse, id quod humiditati non erat adscribendum, sed frigiditati, quæ humores ad centrum à superficie corporis repellens gravia symptomata inducit. Præterea oportet distinguere inter initium, statum & declinationem morbi; quod enim durante inflammatione non poterat esse adeò tutum, potest cessante eâ commodè adhiberi; imò & in hoc casu necessariò debet; Siquidem tumor iste Oedematosus optimè ejusmodi topicis discutitur & resolvitur, præsertim, si purgato corpore & sudationes accedant. Quare non est quod metuas; Credas arti artificialia & naturæ naturalia, à Deo autem optatum exores eventum, Cui Te, Fautor amicissime, cum tuis. Raptim Treptoæ in transitu die XVI. Augusti M. DC. XXIX.

B. TIMÆUS
von Güldenklee.

EPISTOLA XV.
De casu ab Alto.
Pro Serenissimâ quadam Imperii Electrice.

Hoch-Edelgeborner ꝛc. Insonders Hochgeehrter Herr Hauptmañ / weil zu besorgen / daß durch so schweren Fall etwas im Leibe möchte verletzet und dañenhero einiges Geblüth geronnen und verhalten seyn / kan man Ihrer Durchl. von dem verordneten Pülverlein alle Morgen uñ Abend eine gute Messerspitzen voll in ein wenig warm Wein uñ Körfelwasser eingeben / auch ein wenig Weinessig darunter giessen.

So etwa Stiche an den Seiten uñ kurtzer Athem sich mercken liesse / kan man Ihrer Durchl. etwa ein halbes Quintlein Wallrad in ein wenig warm Bier / welches alt uñ abgelegen / des Morgens nüchtern etliche mahl eingeben. Nach diesem können Ihr. Durchl. zu mehrer Sicherheit alle Morgen von der beykom̃enden tinctur XXI. Tröpfflein in fünff Löffel voll des verordneten Wässerleins einnehmen / uñ ein wenig damit schwitzen / hernach mit warmen Tüchern sich wol abtreugen lassen.

Eusserlich kan man auf den Ort da die Stiche oder Schmertzen seyn / von dem verordne-

ordneten Pflaster auf weiß Leder gestrichen/ so viel daß der gantze Ort bedeckt wird/ fein warm auflegen/ und alle 24. Stunden abnehmen/ frisch überstreichen un̄ wiederum auflegen. In den Wein/ davon Ihr. Durchl. trincken/ sol man ein wenig Tausendschönblumen/ flores bellidis genant in rothen Zindel oder Tafft gebunden einhengen/ und Ihre Durchl. davon trincken lassen Ist ein schlechtes aber bewehrtes Mittel in allen Zufällen.

Solte ein Bruch verhanden seyn/ wie die Frau Hofmeisterin besorget/ müssen die Gedärm fein sanfft un̄ behände in ihren Ort geschoben werden/ oder da solches wegen einiger Härtigkeit/ Geschwulst oder Blähung nicht geschehen könte/ soll man erst ein erweichendes un̄ Windzertheilendes Clystier beybringen/ hernach von überschickten Kräutern ein Wannenbad zurichten/ un̄ Ihre Durchl. darinnen etwa eine halbe Stunde lang sitzen lassen/ und hernach die Gedärm fein gemach in den Leib schieben/ das verordnete Bruchpflaster auf Leder gestrichen/ darüber legen und da es nötig/ mit einem Band befestigen/ im Bette still liegen/ mit den Füssen etwas hoch und alle Bewegung meiden; auch vor allen Speisen/ so Winde und Blähungen verursachen sich hüten.

Solten Ihr Durchl. das Wannenbad nicht gebrauchen wollen/ kan man von den verordneten Kräutern ein wenig kochen/ einen grossen Schwam darin naß machen/ un̄ den Ort fein warm damit bähen/ bis man zu dem Einschieben füglich gelangen kan. Das Pflaster soll man nicht abnehmen/ bis es von sich selbst beginnet loß zu werden/ alsdan̄ kan man ein frisches darauf legen.

Solte hierauf nicht Besserung erfolgen/ oder sonst einiges accidens zuschlagen/ kan es der Herr Hauptmann mir bey Zeiten zu wissen machen/ bin erbötig als schuldig mich zu unterthäniger Aufwartung in Person einzufinden. Immittelst wündsche ich von Hertzen ꝛc.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Arcan. nostr. contr. casum* ʒj.
Magister. oculor. canc. ℈ij.
Extract. tormentill. ℈j.
M. F. pulvis subtiliss.
D. ad scatulam.
S. Pulver vor den Fall.

℞. *Rad. tormentill.*
rubiæ tinctor. ana ℥j.
Flor. bellid. hyperic. ana ʒij.
Mumiæ transmarin. ʒvj.

Redigantur in pulverem subtilissimum; Postea affuso aceto vini q.s. extrahatur tinctura. Colat. adde mellis virginei ℥ij. Digerantur in B. M. per diem & noctem; Postea filtrentur per chartam emporeticam. Servetur in vitro, S. Tinctura.

℞. *Aquæ contra hæmoptys.* ℥vi.
cerefolii ℥iiß.
Oxymell. simpl. ℥iß.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein zur Tinctur.

℞. *Emplastri d. sperm. Ceti* ℥iß.
Unguenti rubri potabil. ℥ß.
Ceræ q. s. M.
F. Magdaleon.

℞. *Emplastri contra rupt.* ℥ii.
Sanguin. Dracon. ʒii.
Mumiæ transmarin. ʒiß.
Terebinth. q. s. M.
F. Magdaleon.
S. Bruch Pflaster.

℞. *Agrimon. parietar. ana Mi.*
Malvæ c. toto Mii. perfoliat. Miij.
Flor. Chamæmel. Miiß.
melilot.
Sambuc. ana. Miß.
Sem. lini ʒii.
fænigræc. ℥i.
Carui. Cumin. ana ℥ß.
Baccar. lauri. ℥i.
Juniper. ʒii.
Rad. althææ ℥iiß.

Grosso modo incisa & conquassata d. ad chartam.
S. Species zum warmen Bade.

EPISTOLA XVI.
De morsu serpentis.
Ad
Illustrissimum Principem
DN. FRANCISCUM HENRICUM.
Saxoniæ, Angriæ & Westphaliæ Ducem.

Durchlauchtiger Hochgeborner gnädiger Fürst und Herr. E. Fürstl. Gnaden sind meine unterthänige Dienst / neben Wündschung eines glückseeligen / gesunden / fried- und freudenreichen Neuen Jahres und alle dessen / was zu derselben hohen Fürstl. Wolergehen gereichen mag / iederzeit bevor; Und übersende bey dieser Occasion E. F. Gnaden / das jüngst versprochene Pülverlein vor den Schlangen Biß; Dessen kan man dem Beschädigten also fort eines Ducaten schwer in einem Trunck warmen Wein eingeben / und etwa eine Stunde lang damit schwitzen lassen / und muß dieses hernach alle Tage / bis auf den neundten inclusivè fleissig continuiret / und iedesmahl damit geschwitzet werden; Ist der Patient noch unter 15. Jahren / darf man ihm nur halb so viel dieses Pulvers eingeben.

Eusserlich soll man den Ort da der Biß oder Stich ist / schröpffen lassen

lassen/damit das Gifft mit dem Blut herausgezogen werde. Hernach kan man ein Pflaster von guten Theriac machen und aufflegen. Ist eine bewehrte Artzney/insonderheit so das Schröpffen bald im Anfang geschiehet. Da man den Theriac nicht bald haben könte/mag man etwas Ziegenmist/salvâ veniâ in Wein kochen/daß es dicke werde/wie ein Brey und schlagen es über den Schaden/so warm als es der Patient erleiden kan.

Wann es beginnet kalt zu werden/muß alsobald was warmes aufgeleget und solches zum öfftern repetiret werden. Auch soll man dem Krancken alle Tage etwas Knoblauch zu essen/oder in Wein zerrieben zu trincken geben.

Erdbeeren-Kraut samt der Wurtzel in Wein gekocht und täglich getruncken/ist im Schlangen Biß oder Stich ein bewährtes und gewisses remedium.

Hierbey haben E. F. Gn. auch das Zahnpulverlein zu empfangen. Sie können Abends und Morgens/auch nach dem Essen die Zähne damit reiben/und hernach mit rothem Wein ausspühlen.

Da ferne E. F. Gn. in mehrem ich angenehme Dienste erweisen könte/hätt ich mich dessen zu erfreuen/Gestalt ich mich dann hierzu höchst obligiret befinde; Und thue hiermit E. Fürstl. Gn. beharrlichem favor und Gnaden unterthänigst empfehlen/verbleibende E. F. Gn.

Colberg am 8. Jan. 1646.

Unterthäniger Treuer beständiger Diener.

B.T.V.G.

℞. *Rad. gentian.* ℥ß.
Rutæ, scordii veri piper ana ℈iiij.
Ol. citri gtt. v. M.
F. Pulvis subtilissimus.
D. in scatula rotunda
S.

Pülverlein vor den Schlangen Biß.

EPISTOLA XVII.

De morsu canis rabidi.

Ad

Reverendum & Doctissimum

DN. JOACHIMUM STAMERUM
Ecclesiæ Gütschläffshagiensis,
Pastorem optimè meritum.

Tumorem Oedematosum in genu, quo Filius tuus aliquandiu decubuit, post usum Emplastri nuper transmissi, feliciter resolutum

tum, libens intelligo; Sunt enim hi tumores plerumque diuturni & difficilis resolutionis; propter humorum ex partibus superioribus affluxum præcipuè in corporibus cacochymicis; Vellem tamen corpus denuo purgaretur repetitis postmodum & sudoriferis, quæ præscripsi.

Curationem morsûs canis rabidi, quam communicari petis, breviter sic habe:

Primò vulnus linteis mundis & quidem siccis actuqve calidis probè abstergatur; noxium enim est, aquâ præsertim frigidâ abluere; Mox ad extractionem veneni pulli gallinarum per medium dissecti & adhuc calentes vulneri imponantur; Commodè id ipsum etiam fieri potest per hirudines, quæ sanguinem veneno infectum potenter attrahunt & exsugunt. Si Chirurgus ad manus est, applicentur cucurbitulæ cum scarificatione, postea imponatur emplastrum ex allio, cœpis & semine tritici.

Dum hæc fiunt etiam interna quædam antidota mithridatium scilicet vel Theriaca exhibenda provocatis sub lecto sudoribus. Ego ante biennium, ni fallor, Hortulano meo dedi pulverem Palmarii, cujus hæc est compositio:

℞. *Fol. rutæ, verbenæ*
Salviæ plantag.
polypod. Menthæ
absinth. vulgar.
Arthemisiæ
Melissophyl.
betonic. Hyperic.
Centaur. minor ana ʒiß.

Sumsit singulis matutinis drachmam unam semis ex vino calido, interdum ex cerevisiâ, simulque & extra eundem pulverem in vino calido solutum vulneri imposuit superinducto primum emplastro Apostolico, postmodum citrino. Consolidationem autem vulneris de industriâ ad quadragesimum usque diem impedivimus, ne quid veneni in corpore relinqueretur.

Ex eo tempore & aliis pulverem hunc pari successu præscripsi, nec memini quenquam usu ejus frustratum: Est exigui pretii & verè medicina pauperum, digna quam hoc præsertim tempore, quo canes hinc inde in rabiem aguntur, in promtu habeas; Malum enim hoc rarò fert inducias & gravissima inducit Symptomata etiam ex longo intervallo, nonnunquam verò subitò hominem jugulat, ut annotavit Fracastorius lib. 2. de morbis contagiosis cap. X. & Guainerius in tractatu de venenis cap. XIII.

Plura addere supervacaneum videtur, nisi ut Te Tuosque salvere & valere jubeam. Dab. Colbergæ die XXI. Julii Anno M. DC. XLIII.

EPI-

EPISTOLA XVIII.
De Scabie ſiccâ.
Ad
Reverendum & Doctiſſ.
Dn. JONAM STAUDIUM
Eccleſiæ Caminenſis Archidiaconum.

SCabies illa, cujus prurigine tentari te ſcribis, Amice deſideratiſſime, ſicca vulgo dicitur, & naſcitur ex humore aduſto acri & mordaci, bile nimirum atrâ, ſanguini & ſero permiſtâ.

Cauſa ejus primitiva meritò in victûs rationem craſſam & ſalſam, rejicitur, concurrente & epatis intemperie calidâ & ſiccâ, forſan & lienis vitio.

Diæta igitur melioranda cibisque utendum boni ſucci & facilis coctionis, elixis magis, quàm aſſis aut in ſartagine frixis. Vitanda ſalſa, acria, fumo durata, in muriâ macerata; abſtinendum à carnibus ſuillis, anſerinis, anatinis, piſcibus exſiccatis, vino potenti & cereviſia fœculentâ.

Humores aduſti præparandi per decoctum fumariæ, cichorii, endiviæ, borragin. bugloſſ. violarum, radic. polypod. liquirit. &c.

Poſtea evacuandi pilulis melanogogis Quercetani, extracto foliorum ſenæ, hellebori &c.

Epatis intemperies calida & ſicca humectantibus & moderatè refrigerantibus corrigenda. Convenientisſimum huic ſcopo eſt ſerum lactis caprini cum cichorio, endiviâ acetoſa &c. alteratum; tinctura item fragorum, aqua noſtra epatica frigida cum Syrupo violar. dulcorata, conſerva cichorii violar. borrag. bugloſſi. His præmiſſis & cauſæ conjunctæ ac partis laborantis habenda ratio. Cutis nimirum abſtergenda & μίασμα illud in cute hęrens tollendum, quod ní fiat, vix ſperanda ſanitas.

Utendum itaque per vices, vel quotidiè, niſi quid prohibet, inſeſſu aquæ dulcis, cui aliquid malvæ violariæ, ſcabioſæ, fumariæ, agrimoniæ, lapathi acuti, hordei, fabarum & furfurum incoctum ſit. Poſt lotionem corpus linteis mundis probè abſtergatur & unguento de liquiritia Mindereri vel Slotani, quod potentius agit, inungatur.

His ubi ex præſcripto uſus fueris, non dubito, quin cum Horatio gloriari poteris:

> Occupet extremum ſcabies, mihi turpe relinqui eſt.

Medicamenta illa pretioſa, quæ tantopere expetis, oleum nimirum perlarum & Coraliorum tincturam hac ipsâ occaſione transmitto, ſed vereor, quin famam ſuſtineant.

Cave, ne tibi accidat quod Antonides von der Linde minatur: Lau-

des immodicæ medicamentorum Chymicorum primò inflant hominum spes; deinde destituunt. Adjunxi tincturam Antimonii, excellens scabiei remedium, si guttæ septem vel novem ex aquâ bezoardicâ cum aquâ fumariæ dilutâ, pro eliciendis sudoribus usurpentur. Iter meum in Italiam propediem maturabo, felicem ejus decursum à summo Numine cùm privatis tum publicis Ecclesiæ precibus mecum exorabis, & sic Amicissime Fautor, unà cum tuis, ex voto nostro, quàm optimè valebis. Dab. Colbergæ d. XIV. Martii Anno M. DC. XXVI.

EPISTOLA XIX.

De usu ligni sancti & sudationibus in Laconico.

Ad

Spectabilem & prudentissimum

DN. PETRUM DROESIUM,

Camerarium & Pharmacopœum Belgardensem.

Wol-Ehrenvester etc. Dessen Schreiben sub dato Belgardt den 26. Aprilis ist mir wol eingehändiget/woraus ich ersehen/daß der Herr wegen seiner Leibes Ungelegenheiten / welche mehrentheils von defluxionibus herrühren / in dem sich dieselben bißweilen in die Schultern und Rücken/bißweilen in die Arm und Schenckel ergiessen / bey dieser Frülings-Zeit das decoctum ligni sancti, welches er in Ober-Deutschland / wie er daselbst in seiner Jugend servirет/ von vielen Medicis habe rühmen hören/zu gebrauchen gemeinet / und dannenhero zu wissen begehre/ wie eigenlich damit zu procediren.

Verhalte hierauf nicht / daß keine Schweißmittel ohne vorhergehende evacuation primæ corporis regionis nützlich können gebrauchet werden / dannenhero nöhtig / daß ante usum decocti ligni sancti, der Leib vorhero wol gereiniget werde; Dann sonsten zu besorgen / daß mit dem Schweiß die Crassiores humores ad ambitum corporis möchten getrieben werden / daraus dann allerhand Unheil entstehen könte.

Unter andern hierzu dienlichen Mitteln ist fast am bequemsten der unten verzeichnete nodulus laxativus, so man denselben in einem Stoff guten Rheinischen Wein oder in ein feines klares Bier henget und täglich davon trincket/bis man vermercket daß der Leib von den crassioribus fecibus genugsam gereiniget worden: Alßdann ruhet man ein paar Tage und hält sich in Essen und Trincken fein mäßig/lässet auch immittelst

mittelst das decoctum ligni und andere zu der Cur gehörige Medicamenta fertigen und das Laconicum an einen bequemen Ort setzen / folgends mit allerley wolriechenden Gartenkräutern außwaschen und mit Mastix/ Weyrauch/Birnstein ꝛc. durchräuchern. Darauff kan man des Morgens etwa umb 7. oder 8. Uhr von dem Schweißtranck drey Untzen fein warm außtrincken / bleiben damit etwa eine halbe oder gantze Stunde im Bett liegen/steigen hernach in den Schweißkasten / welcher vorher mit heissen Feldsteinen oder grossen Eisernen Kugeln warm gemachet ist/uñ schwitzen/damit des ersten Tages nur eine Viertelstunde lang / lassen sich mit warmen Tüchern wol abtreugen/ und legen sich wieder ins Bette/welches auch zuvor muß warm gemacht seyn/ damit die pori von der eusserlichen Kälte nicht verschlossen werden. Wann man etwa eine Stunde lang geruhet/kan man auffstehen im warmen logament ein wenig herumb spatzieren und dann etwas an gesunden Speisen zu sich nehmen.

Wil man nach Mittage wiederumb das decoct gebrauchen und schwitzen/stehet es zu belieben/ich halte es aber in curâ prophylacticâ vor unnötig/ zumahl besser daß man etliche Tage länger uñ nur einmahl schwitze als 2. mahl/ weil die Kräffte dadurch geschwächet werden.

Den andern Morgen trincket man von dem decocto ligni S. vierte halb Untzien und schwitzet eine halbe Stunde lang.

Des dritten Tages können vier Untzien eingenommen und drey Viertel - Stunden geschwitzet werden.

Des vierten Tages brauchet man ℥v. und schwitzet eine gantze Stunde und continuiret in solcher dosi annoch vier Tage.

Den neunten Tag nim̄t man wieder ab und brauchet nur vier Untzien; Den zehenden viertehalb / und den eilfften drey / und lässet es dabey bewenden.

Wil man aber länger schwitzen/ kan man in der höchsten dosi von fünff Untzien etliche Tage beharren und dann abfallen; In wärender curâ muß eine gute gesunde und mäßige diæt gehalten werden; Euserliche kalte Lufft wird man meyden/ und die gantze Zeit über sich in einem mittelmäßigen warmen Logament halten.

Viel gesaltzene/ scharff gewürtzete/harte geräucherte oder in der Peckel gelegene/ als auch

 saure

saure Speisen muß man nicht geniessen/ sondern dafür leicht verdauliche gesunde Kost gebrauchen/ als Lam̃/ Kalb und junges Rindfleisch/ Hüner/ Vögel/ Reb-Berg- und Auerhüner/ Ringeltauben/ frische Eyer ꝛc. Gänse/ Aenten und Schweinenfleisch ist schädlich/ wie auch mehrentheils Fische/ doch können bißweilen Hechte/ Bärsche und Kuhlbersche/ Forellen/ Gründlinge/ frischer Lax und dergleichen genossen werden/ viel Suppen sind undienlich auch sollen die Speisen mehr gebraten als gekocht seyn.

Von Wein/ Bier und anderm Geträncke muß man sich enthalten und dafür den unten beschriebenen Tischtranck nach Nothdurfft gebrauchen.

Der Leib muß alle Tage offen seyn/ im widrigen Fall kan man ein suppositorium oder gelindes erweichendes Clystier appliciren lassen. Oder man kan 2. Loth Senetblätter in einen Becher voll des decocti secundarii einhengen und davon trincken.

Venus in hac curâ exulet.

Eyfer und Zorn muß man sich nicht lassen einnehmen auch aller Melancholischen traurigen Gedancken so viel möglich sich entschlagen.

An stat des decocti secundarii kan man auch bißweilen und zur Abwechselung die Tincturam ligni sasafras gebrauchen/ welche am Schmack etwas lieblicher und angenehmer ist.

Nach geendeter Schweiß-Cur ruhet man ein paar Tage/ folgends purgiret man wieder den Leib mit dem vorigen nodulo, oder unten beschriebenen purgir-Träncklein und lebet darnach fein mäßig mit vermeidung aller ungesunden und harten Speisen/ überflüßigen Trinckens und anderer excessen.

Descriptio medicamentorum.

℞. *Fol. sen. S. S.* ℥vj.
Agarici trochiscat ℥iij.
Mechoacann. alb.
Rhabarbari elect. ana ℥ij.
Cremor. ♀ri ℥iij.
Cinam. acutiss. ℥j.
Zingib. alb. ℈ij.
Caryophyllor. ℈j.

Incidantur & conquassentur grosso modo pro nodulo ex *Syndon.* rubr.

℞. *Lign. sanct. rasi* ℥iij.
sars. parill. ℥ij.
santal. rubri ℥ß.
Rad. liquirit.
Cichor. ana ℥vj.
Incisa & conquassata aspergantur Spir. ♀ris ℥j.

In-

Infund. per Hor. XXIV. in aq. puriss. ℔vj.
Mane add.
passul. minor ℥ij.
Cibeb. ℥j.
Sem. Coriandr. ʒij.
fœnicul. ʒiß.
Coquantur in diplomate ad remanent. ℔iiii.
Colatura D. in vitro.
S. Schweißtranck auf etliche mahl.

Reliquiis adde.

Lign. sassafras ℥iß.
Cinam. acutiss. ℥ß.
Sem. Coriandri
fœnicul. ana ʒii.
passul. minor.
major. seu cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii.
Superaffund. aqv. puriss. ℔ XII.
Coquantur ad. ℔ IX
S. Ordinar Tischtranck.

℞. *Lign. sassafras. odorifer. ℥iiß. incid. tessulatim*
Cinamom. acutiss. grosso modo contusi ʒvi.
Postea affund. aq. ferventissimæ ℔iiii vel sex.
Mixta in ollâ vitreatâ.
Stent in infusione per Horas vii.
postea colentur.
Colatura edulcoretur
Sacch. Canar. q. s.
S. Tinctura sassafras.

℞. *Decoct. nostr. laxativ. ℥iiß.*
Pulv. Gialapp. præparat gr. viii.
Spir. citri gt. v.
M. D. in poculo.
S. Laxirendes Träncklein.

EPISTOLA XX.

De Lue venereâ.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. JOHANNI GEORGIO ALBINO von Weissenfels.
Sereniss. Reginæ Sueciæ &c. Archiatro.
Amico & Collegæ suo honorando.
BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

Equidem Nobilissime & Excellentissime Vir, Amice & Collega honorande; Illustrem Comitissam N. N. ex itinere Wollinensi destinato inter nos tempore Sedinum rediisse non dubito: Hoc tantùm metuo, quin per aëris anomaliam & frigoris externi injurias morbus non parum exasperatus sit. Verùm

ut ut ſit, nihilominus à ſcopo nobis propoſito, qui principaliter in exſtirpatione malignitatis à L. V. contractæ conſiſtit, minimè recedendum, ſed repetitâ corporis evacuatione uſus decocti ſudoriferi ex ſpecificis & appropriatis nuper præſcripti continuandis, ita tamen, ut calor & ſiccitas horum medicamentorũ refrigerantibus temperetur, & pro baſi radix chinæ, quæ vi humectandi admodum pollet, ut noſti, conſtituatur.

Interea & virium habenda ratio, & quoniam Illuſtris. Comitiſſa conſervas, electuaria, morſulos, rotulas & id genus vulgaria abhorret, exhiberi interdum poterit pulvis meus cordialis pretioſus, cum aquâ cordiali frigidâ ex ſuccis, vel emulſio perlata Cratonis, aut tinctura Coralliorum à Dn. Dethardingo nuper artificiosè præparata. Delibanda etiam ſæpius juſcula inſtaurantia & conſummata caponum, perdicum, phaſianorum vel ex carnibus vervecinis, vitulinis &c. cum acetoſa, Endivia, borragine cichorio & ſimilibus alterata. Sic & cordi & pulſibus epithemata convenientia applicanda, nihilque omittendum, quod ad virium ſeu conſervationem ſeu inſtaurationem in corpore debili quocunque modo facere poſſit.

Muliebrium pruritus ablutione frequenti cum decocto ſarſa parillæ & ſarmenti Indici, Chinæ &c. ut ſpero mitigabitur; Sin minus, applicetur epithema ex lithargyro cum petiis duplicatis.

Cœterùm ſi ex diuturniore decocti uſu fortè nauſeam conceperit ægra, ut in delicatulis plerumque fieri ſolet, commodum videtur, ejus loco Eſſentiam Chinæ Dornavii, jucundi ſaporis medicamentum ad tempus exhibere additis ſubinde, quæ intemperiem epatis calidam alterent & corrigant. Sed hæc omnia dexteritati tuæ & liberrimæ diſpoſitioni ſubmiſſa ſunto, qui præſens optimè videris, quid è re & uſu futurum ſit. Ego, cùm ex Sereniſſimæ noſtræ decreto omnia collegialiter & communicato conſilio fieri debeant, officio meo præſertim ad inſtantiam ægræ deeſſe non debui, quanquam noctuas Athenas.

Quamprimum in Aulâ Treptovienſi me expedivero, Norinbergam Neomarchiæ excurram & inde ad vos. Interea ut bellè cum tuis valeas, devotè precor. Dabam die XXI. Decembris Anno M. DC. XLVII.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Margarit. Orient. præpar.* ℥iii.
Unicornu veri ℥i.
Lapid. bezoar. ℈iiii.

Oſſ.

Off. de Cord. cervi ℥i.
Apic. Corn. Cerv. philosoph. calcin. ℥iß.
Terantur in marmore affusis spiritibus rubi Idæi & rosar. ana q. s. ut
F. pasta, quæ exsiccetur & in pollinem subtilissimum redigatur, addendo velleris aurei ℈iiii.

M. S. Pulvis aureus pretiosus.

℞. *Succi Cerasor. nigr. ℔iiii.*
rubi Idæi. ℔iii.
rosar. rubr.
pallid. ana ℔i.
granat. dulc.
acidor. ana ℔iß.
Citri ℔ii.
borrag. buglosf.
acetosell. ana ℔i.
Ribium ℔iß.
pyror. moschatellin. ℔ii.

Mixta destillentur in vasis vitreis. S.

Aqua cordialis ex succis.

℞. *Lithargyrii subtiliss. pulverisat. ℥i.*
Aq. plantagin.
rosar. ana ℔ß.

Ebulliant semel atque iterum postea colentur.

S. Epithema.

EPISTOLA XXI.

De lue venereâ inveteratâ cum tabe & doloribus atrocissimis

ad Illustrem

DOMINUM ALBERTUM ODROWAZ, Z. Bialacovva strast. Woysky Zydaczowsky. Sacræ Regiæ Majestatis Polonæ Commissarium &c.

Etsi nihil magis in votis habeam, quàm afflictæ per tot annos Generositatis vestræ valetudini consulere: Curationi tamen, quam in morbo inveterato diuturnam difficilemque fore prævideo, coràm vacare ob impedimenta tam publica, quàm domestica haud possum: Commodum itaque visum est per Chirurgum quem mitto id ipsum expedire, virum industrium & artis gnarum expertumq; cui tutò se committere poterit Generositas Vestra. Instruxi enim ipsum non solum medicamentis selectissimis, sed & utendi applicandique methodum & modum speciali scripto consignatum eidem communicavi, adeò ut nihil desit, quod ad curationem istius morbi facere possit, modò Generositas vestra singulis ordine & rectè utatur, diætamque prout à me speciatim delineatâ est, strictè observet: Inter-

Interea si non statim remiserint symptomata, Generositas Vestra iccirco desperet:

Est enim morbus inveteratus altasque jam egit radices, non nisi longo continuatoque medicamentorum convenientium usu exstirpandas. Ut autem DEUS ex alto medicationi nostræ clementer benedicat & Generositatem Vestram bonæ firmæque valetudini restituat devotè precor, meaque studia prolixiùs contestanda submissè defero. Dab. Colbergæ pridie Calend. Augusti Anno M. DC. LXI.

Generosæ Magnificent. Vestræ

observantissimus

Baldassar Timæus V. G.

Information Welche dem Chirurgo mitgegeben

DEmnach wegen grosser Leibes Schwachheit itzo nicht dienlich einige purgantien zugebrauchen/ vielweniger Blut zulassen/ soll der Anfang von folgendem Decocto specifico/ welches der Kranckheit nicht allein wiederstehet/ sondern auch die Schmertzen lindert/ gemacht werden: Nemet einen Theil von denen verordenten Speciebus, mit dem Buchstaben A gezeichnet/ thut die in einem neuen gläsirten Topff/ welcher vorher mit reinem Wasser wol außgesotten ist/ thut 2. Hand voll reine Gärsten dazu/ giesset acht Stof rein Wasser darauf/ lasset es 24. Stunden an einem warmen Orth stehen/ hernach kochet es bey gelinden Kohlfeur/ biß es etwa 2. qver Finger breit eingesotten/ seiget es durch ein reines Tuch thut die Species in einen reinen Mörsel/stosset sie gar klein/ leget sie wieder in den vorigen Topff/ thut 2. ℔. Kalbfleisch und ein Rebhun/ so man es haben kan/klein zerschnitten und 2. Loth Cichorien Wurtzeln/ auch 4. Loth kleine Rosienen darzu/ decket den Topff feste zu/ und lasset es so lange kochen biß es wiederumb 2. quer Finger breit eingesotten/ zu letzt thut ein halbes Loth guten Canel darzu/ lasset es wieder ein paarmal auffsieden/ seiget es durch ein reines Tüchlein/ presset und drücket es starck aus und verwahret es in einem gläsierten Topff an einem kühlen Ort oder Keller.

Hievon gebet dem Herren Patienten alle Morgen ein Becherlein voll fein warm außzutrincken/ wie auch nach Mittag etwa drey Stunden vor dem Abend Essen.

Wann es aus ist/ muß man es wiederumb frisch præpariren und damit 2. oder 3. Monaten nach dem es nötig ist/continuiren: Nach eingenommenem decoct kan der Herr pati-

patient eine oder 2. Stunden im Bette ruhen / und wo müglich ein wenig damit schlaffen.

II.

Weil der Magen durch langwierigen Brauch derer vorigen / von vielen und unterschiedlichen Medicis verordenten Medicamenten / sehr geschwächet ist / kan der Herr Patient allemahl von denen verordenten Magen Küchlein B. bald nach eingenommenen decoct. iedesmahl drey oder 4. Küchlein aufessen; auch soll man das verordente Magen Pflaster C. auf rothen Scharlach streichen / und Herren patienten allezeit über dem Magen tragen lassen.

III.

Demnach auch die Leibes Kräffte sehr abgenommen und schwach sein / soll man Herren Patienten zum öftern von dem Krafft Wässerlein D. drey Löffel voll eingeben / und unter den ersten Löffel von der güldenen Confection E. einer Haselnuß groß oder etwas mehr vermischen.

IV.

Zu Linderung derer Schmertzen in den Glidern ist eine sonderliche Tinctur F. verordnet darinnen soll man drey oder vierfache Linnwandene Tüchlein naß machen / und fein warm umb die schmertzhafften Glieder schlagen / insonderheit gegen die Nacht; Des Morgends kan man die wieder abnehmen und Gold Felle darauf binden / auch kan man bißweilen die Gold Felle des Nachts darüber liegen lassen und versuchen wie sich Herr Patient darnach befinden wird.

V.

Vor das Hauptweh ist ein Pflaster G. verordnet / davon soll man ein wenig auf weis Leder streichen und des Abends über die Stirn binden / des Morgends aber wieder abnehmen.

VI.

Vor die Schmertzen unten am Rücken und in den Creutzen dienet das Pflaster H. so man dessen ein wenig auf Leder streichet / und aufflegen / umb den dritten Tag kan man es allezeit abnehmen / renoviren und wiederumb aufflegen.

VII.

Wann die Schmertzen sehr groß seyn / also daß Herr Patient daher nicht schlaffen kan / soll man ihm von denen verordenten Pülverlein I. in drey oder vier Löffel voll des Wässerleins K. eine dosin gegen die Nacht eingeben und nichts anders darauf trincken / sondern damit einschlaffen lassen.

VIII.

Wann etwa der Leib verstopffet ist / soll man von dem laxirenden Säfftlein L. drey Löffel voll des Morgends nüchtern in ein wenig Pflaumen Suppe fein warm ein-

geben und drey Stunden darauff fasten lassen. Ist es gar zu gelinde kan man auf einander mahl vier Löffel voll dieses Säfftleins gebrauchen.

Bißweilen kan man folgendes Clystir appliciren: Nehmet von denen Kräutern M. eine gute Hand voll/ giesset einen Stoff Bier darauf/ lasset es kochen biß der halbe Theil eingesotten/ seiget es durch ein reines Tüchlein und drücket es starck aus/ mischet 2. Löffel vol gesaltzene Meybutter darunter/ und appliciret es nicht zu heiß auch nicht zu kalt.

IX.

Den Schaden am Schenckel soll man biß auf fernere Verordnung offen halten/ immittelst aber fleissige Achtung geben/ daß der Knochen keinen Schaden nehme.

X.

Hierbey muß eine gute gesunde und mässige diæt gehalten werden/ insonderheit wird sich Herr Patient hüten vor Schweinefleisch/ Aenten/ Gänsen/ und allem was in der Peckel gelegen/ oder im Rauch getreuget/ was sehr gesaltzen und scharff gewürtzet/ was sehr saur und fett ist/ vor vielen Fischen/ Milch und Milchspeisen/ Kohl/ Rüben/ Erbsen/ rohem Obst und dergleichen. Hergegen sind dienlich frische weichgesottene Eyer/ gute Mandel Suppen/ junge Hüner/ Cappaunen/ Lamb/ Kalb- und Hämmel Fleisch/ Rindfleisch/ welches nicht von altem Zugvieh ist/ Hasel und Rebhüner/ Lerchen/ Drosseln/ Kramsvögel/ und was man sonsten nach Gelegenheit der Zeit an guten gesunden Speisen haben kan. An Fischen/ kan man bißweilen Hechte/ Bärse/ Kuhlbärse/ Gründlinge/ Schmerlin/ Laxsohren ꝛc. iedoch nur selten und wenig geniessen.

Des Abends sol man nicht viel essen/ sondern sich mit ein wenig Mandelkernen und langem Rosin oder Zibeben/ welche ein sehr gutes Geblüth und Nahrung geben/ contentiren.

An statt des Ordinar Geträncks soll ein gutes klares Bier gebrauchet werden/ welches aber folgender Gestalt muß zugerichtet werden:

Nehmet die verordneten Species N. thut sie in einen Leinwanden Beutel/ henget sie in ein Viertel Bier/ welches erst frisch gebrauhen ist/ lasset es damit gähren/ wann es 14. Tage alt ist/ kan man davon trincken nach belieben.

Wein/ Brantwein/ und andere hitzige Geträncke sind schädlich/ doch kan man umb des Magens willen/ bey dem Essen einen Trunck Littauische oder andere gute klare Methe gebrauchen.

Vor kalter/ ungestümer und neblicher Lufft/ vor Zorn/ Eyfer/ Gram/ schwerer Sorgen und Venus Spiel muß

muß man sich hüten und in allem der Mässigkeit und Gedult/welche in dergleichen langwierigen Kranckheiten hochnötig ist/ sich bester massen befleissigen.

Descriptiones Medicamentorum.

℞. *Sarſ. parill.* ℔ iß.
Rad. Chinæ ℥ iiii.
Santal. citrin. ʒ iij.
Grosso modo incisa & conquassata dividantur in tres partes æquales.
D. singul. seorsim in chartis.
S. Species zum Decoct. A.

℞. *Rad. Cichor. grosso modo incis.* ℈ i
conquassat. ℥ vi.
D. in charta
S. Cichorien Wurtzeln.

℞. *Passul. minor* ii.
D. in charta
S. Kleine Rosienen.

℞. *Spec. aromat. rosat. recent. dispens.* ʒ iii.
Sacch. albiss. in aq. Cinamom solut. ℥ iiii.
M. F. S. a Rotulæ aspergantur Ol. Cinamom. gt. iiij.
D. in scatula.
S. Magenküchlein B.

℞. *Emplastr. nostr. stomachal.* ℥ iij.
Mastich. ʒ iii.
M. F. Magdaleon
D. in vesica
S. Magen Pflaster. C.

℞. *Aq. Cerasor. nigr.* ℥ iii.
borragin.
bugloss.
rosar. optim.
ana ℥ j.
Aq. Cinamom. ℥ iii.
Carbunculi ℥ i.
Spirit. rosar.
fragor.
rubi Idæi ana ℈ j.
Rotul. man. Christ. ʒ iii.
M. D. in vitro
S. Krafft Wasser D.

℞. *Confect. Alkermes* ℥ i.
De Hyacinth ʒ ii.
Velleris aurei VVeidneri ʒ i.
M. D. in fictili
S. Güldene Confection. E.

℞. *Gummi Hederæ*
tagamahac
Elemi
ana ℥ ß.
Pulv. Sars parill ʒ iii.
succin. alb. ʒ ii
Lign. Rhodii ʒ i
Ol. rosar. & ceræ q. s.
M. F. Emplastrum
S. Pflaster F.

℞. *Tinctur. Sarsparill.* ℔ ii.
guajaci ℥ i
M. D. in vitro
S. Tinctur G.

℞. *Emplastr. nostr. anodyn.* ℥iii
F. Magdaleon d. in Vesica ad chartam
S. Pflaster H.

℞. *Laudan. opiat.* gr. viii
Sacch. cand. albiss. ℈j.
Misc. in mortario lapideo F. Pulvis
Divid. in 4. partes aequales.
D. singul. seorsim in capsulis
S. Pülverlein auf 4. mal I.

℞. *Aq. flor. tiliae.*
paeon.
rosarum
ana ℥ii.
Julep. violar. ℥ß.
Spirit. rosar. gt. XXI.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein. K.

℞. *Decoct. nostri laxativ.* ℥iiijß.
Syrup. rosar. solut. ℥iiß.
Extract. fol. sen. ʒis
Rhabarb. ʒj.
Gialapp. ℈ſs
M. D. in fictili
S. Laxirendes Säfftlein L.

R. *Herb. Malvae c. toto* Miij.
Violariae
parietar.
branc. ursin.
ana Mj.
Flor. Chamaemel. Miii
Sambuc. Mjs
Rad. altheae ℥iß.
Sem. lin. ℥j.
foeni graeci. ℥ß.
anethi ʒiii.
Grosso modo incisa & conquassata
D. in charta
S. Species zu etlichen Clystiren M.

R. *Sars. parill.* ℥viii.
Chinae elect. ℥iii.
Sassafras ℥ii.
Santali citrin. ʒiii.
Rad. Cichorii ℥ii
Cinamom. acutiss. ℥j
Passul. major
minor
ana ℥iii.
Incisa & conquassata
D. ad chartam
S. Species zum Viertel Bier N.

BAL-

BALDASARIS TIMÆI
von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM
LIBER VI.
De quibusdam ſcriptis & operationibus medicis, medicamentorumque deſcriptionibus.

EPISTOLA I.

De ſcriptis Medicis D. Danielis Sennerti.

Viro Excellentisſimo

DN. DANIELI SENNERTO,

Sereniſſimi Electoris Saxoniæ Archiatro & Medicinæ in Academia Wittebergenſi Profeſſori celeberrimo.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

QVanta, Vir Fxcellentisſime, ex ſcriptis tuis in rem medicam dimanent commoda, equidem calamo non facilè expresſerim: Loquuntur hoc inſtitutionum libri, quibus nihil clarius; Febrium doctrina, quâ nihil accuratius; Chymicorum cum Ariſtotelicis conſenſus & disſenſus, quo nihil acutius; teſtatur hoc omnis Medicorum non Germaniæ ſolum, ſed & Italiæ Galliæ & Hiſpaniæ chorus, & illi præcipuè, qui à tuâ manu & inſtitutione ad ſummum ſcientiæ & honoris veſtigium evecti etiam Regum & Principum audiunt Archiatri. Equidem ingenuè fateor & citra palpum, me in ſtudio Medico per neminem Præceptorum, quos tamen ſolertes & doctos hinc inde nactus ſum, plus profeciſſe, quam tuâ, Vir Excellentisſime, inſtitu-

tione & ſcriptis, nihilque magis nunc expeto, quam promisſum nuper opus practicum, cujus editionem ut maturare velis, obnixè rogo & mecum omnes, quibus tua in medendo innotuit peritia & texteritas. Si nondum ſub prælo eſt, aut diuturnior aliqua mora metuenda, quæſo deſcribatur meo ſumptu: Majus enim exinde lucrum ſpero, quam ab impenſa damnum. Vale, Vir Excellentisſime, & laborum tuorum mesſem porrò mete, gloriamque nominis tui, quam conſecutus es magis magisque ad immortalitatem usque extende. Dabantur Colbergæ Pomeranorum Kal. Julii Anno M. DC. XXIV.

VIRO
Excellentisſimo & Clarisſ.
DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Poliatro Colbergenſi.
DANIEL SENNERTUS D.
S. P. D.

UTinam verò tantum in rem medicam ex laboribus meis commodi, ut ſcribis redundaret! Ita enim voti mei compotem me factum & optatum omnino laborum meorum fructum me asſecutum esſe prædicare posſem. Ut ut ſit, hoc verè affirmare posſum, hunc ſcopum mihi ſemper propoſitum fuisſe, ut prodesſem plurimis.

Quod ſi non ſemper asſequi licuit, illud me ſolatur: In rebus magnis, voluisſe, etiam ſat esſe: Et proinde à propoſito iſto, quam diu DEUS mihi vitam conceſſerit, non diſcedam.

Petitionem verò tuam, quod attinet libenter quidem ei locum darem, modò posſem: Verùm opus ſpisſius eſt (ſunt enim ſex volumina) quam ut tam parvo tempore deſcribi posſit; Neque operæ pretium puto, ut in deſcribendo eo vel ſumtus vel tempus locentur, cum jam ſecundam curam ei adhibeam & publicè iterum methodo, ut ſpero, meliore praxin prælegere inceperim, eaque & privata opera expoliam. Cujus operis quæ forma ſit futura, ex indice adjuncto cognoſces: Spero intra anni unius ſpacium, ſi DEUS volet, liber *primus* lucem adſpiciet.

Interim ex libro *tertio* caput de Scorbuto expolivi & auxi, qui tractatus jam ſub prælo eſt & intra paucos dies abſolvetur. Exemplar ejus primâ quavis occaſione transmittam. Interea bene vale, & me, quod facis, ama. Wittebergæ die XV. Auguſti ANNO M. DC. XXIV.

EPI-

EPISTOLA II.

De opere anatomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis.

Excellentissimo & Clarissimo

Dn. DANIELI BUCRETIO Philosophiæ & Medicinæ Doctori celeberrimo & p. t. in almâ Antenoreâ Consiliario Anatomico Amico ut Fratri.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

MEmoriam nominis tui, Doctissime BUCRETI, si nihil aliud, certè ingens illud, quod

—— inter minaces Adriæ
paludes ——

sustinuimus periculum asservat. Nec temperare mihi possum à gemitu, quoties naufragii hujus tabulam albo insertam meo cum hac tuâ intueor epigraphe:

Dum pictam hanc oculis cernes TIMÆE tabellam,
Quæ non est animo fabula ficta meo.
BUCRETII memor esto tuì, memor esto pericli,
Quod simul Hadriacus Pontus & aura dedit.
Nec, mihi crede, unquam, quamvis nos junxerit aura,
Quam dedimus feret, hinc pontus & aura fidem.

Fidem quam ut reciprocam constantemque tunc spopondi, sic ipso facto & operæ eandem contestari non desinam, donec ipse desinam, DEUM interea precatus, aliquando proximiùs nos jungat & inter mutui amoris complexus consenescere sinat!

Reditum tuum in Germaniam plures boni expectant, & inter hos Clariss. Sennertus & Hoffmannus, quibus literas tuas in discessu meo Venetiis mihi creditas ipsemet exhibui, nec dubito quin responsum ab utroque jam obtinueris: Valde grata erant Sennerto, quæ de Turcarum Maslac consignaveras, adeo ut epistolam hanc tuam operi suo practico, quod nunc sub prælo est, cum honorificâ nominis tui mentione inserturum reciperet.

Hoffmannus autem ulteriorem tuam in Italiâ moram ægrè ferebat, in hæc verba erumpens:

Videat, videat Dn. Bucretius ne hæc dulcedo Italiæ magnam aliquando pariat amaritudinem animæ. Optat nimirum bonus ille Senex, quemadmodum ex Collegâ ejus Dn. D. NOESLERO intellexi, ut ductâ in matrimonium filiâ in locum ejus aliquando succederes, interea ad Professionem thematicam

maticum à Senatu Norimbergensi vocandus.

Tu, quid ê re tuâ ſit, optimè videris; Sortes noſtræ in manu Domini.

Opus Anatomicum Spigelii quin ad umbilicum duxeris, non dubito, ac proinde exemplar ejus per Nobiliſſimum Dn. Antonium Manteufel, quem brevi ad nos rediturum audio, transmitti peto.

Incidi fortè cùm Lipſiæ nuper eſſem in Centuriam quintam obſervationum CheirurgicarumGuilhelmi Fabritii noviter impresſam, ubi operis hujus & tui obſervatione ſecundâ fit mentio, ſed minus ex re & meritô; Verba autoris hæc ſunt: Scriptum mihi fuit non ita pridem Patavio, Wratislavienſem quendam Bucretium Doctorem Medicum Dn. Doct. Spigelii p. m. ſcripta anatomica & Cheirurgica in lucem misſurum. Sed utinam id ante obitum D. Spigelii factum fuisſet; Rarò enim ſcripta poſthuma mentem authoris asſequuntur; & paulo poſt; de iſtis ineptiis legatur tractatus meus de gangrænâ &c. &c. vide quam præcipitent judicio etiam magni viri.

Audio Te Mediolani fuisſe apud Septalium cumque perſpectis tabulis, quæ operâ tuâ accesſerunt earumque explicationibus non tantum conatûs tuos approbasſe, ſed & editionis maturationem ſuaſiſſe, quod & Sanctorium, Sylvaticum, Caimum, Prævotium aliosque inſignes in arte Viros feciſſe, memini, quorum authoritas facilè tibi ſufficiet; Et quis omnibus placere poteſt?

Chymica quæ deſideras â Dn. D. Veslingio petes, cui deſcribenda communicavi.

Pulvis ☉lis ſic componitur:

℞. ⊖lis uſti ℥ij. ⊕li calcinat ℥i. Farinæ laterum ℥iiij.

M. c. urina pueri q. s.

F. Maſſa, quæ exſiccetur & grosſo modo pulveretur. Cum hoc pulvere cœmentetur ☉ ungaric. optim. per H. IX. primò quidem △ lento, poſtea fortiori, ita tamen, ut ☉ fluat: Poſtea exime ☉ & ablue, deinde ℞ ☉ ita purificati ℥ij. ⊖lis marini purificati ℥ß.

Inde in vitrum, affunde de ſpiritu balſamico optimè rectificato ℥iiij. Stent per aliquot horas in calore leni usque dum totum ☉ ſolutum ſit; Solutionem inde in vitrum capax: inſtilla pedetentim liquorem ♀ri per deliquium ex ſale ♀ri in cellâ factum, donec nullum fervorem ampliùs ſenſeris; Poſtea adde adhuc liquoris ♀ri purisſimi ℥iiij. Miſce diligenter. Poſt dies ſeptem effunde menſtruum & pulverem nigrum in fundo reſidentem aliquoties cum aquâ purâ

tâ calida ad consumtionem omnis salsedinis edulcora & in tabulâ vitreâ exsicca. Arcanum contra vermes hoc est: ℞ ⊕-li ♀ris q. v. affunde phlegma ⊕li ad eminentiam duorum vel trium digitorum ol. ⊕-li parum. Stent in digestione per dies tres postea filtrentur & cum ol ☿ri præcipitentur flores cærulei aquâ dulci optimè diligenterque edulcorandi. Usum & dosin nosti.

Descriptionem auri potabilis & tincturæ ☾æ proximè transmittam. Interea ut felicissimè valeas, devotè precor. Scribo Colbergæ d. XX. Maij Anno M. DC. XXVII.

EPISTOLA III.
De studio Medico & peregrinationibus rectè instituendis,
Ad JOHANNEM EDVVARDUM TIMÆUM V.G. *Filium S.*

Gröningam, dilecte Fili, feliciter te appulisse, ibidemque Clarissimis Dnn. Professoribus, imprimis Excellentissimo Dn. D. Deusingio innotuisse, gratum equidem est non minùs ac excursus ad Musas Franequerenses; Verùm an pedem tam subitò ex Frisiâ movere & Lugdunum concedere rebus studiisque tuis conveniens sit, non parum ambigo, quamvis decernere satis nequeam locorum & statûs Academici ignarus, deliberabo tamen cum aliis & brevi, modò ipse rationes propositi tui maturè detexeris, mentem meam tibi aperiam. Interea quædam de vitâ, studiis & peregrinatione tuâ rectè instituendis, quantum inter occupationes, quibus, ut nosti, domi forisque subindè premor, licuit, consignavi, certâ spe fretus, Te monitis paternis debitâ obsequentiâ pariturum nihilque prius habiturum, quàm ut:

1. DEUM ante & super omnia timeas, memor symbolici anagrammatis Avi tui Paterni: ANTE OMNIA JESVS. Pietatem colas fundamentum omnium virtutum & felicitatis, quæ utilis ad omnia promissionem habet hujus & futuræ vitæ. Manè surgens, vesperi decumbens precibus devota mente conceptis DEO Te commendes omniumque operum & actionum tuarum successum ab ipso petas, inauspicatum ratus, quicquid sine DEO, cujus arbitrio & Providentiâ minima perinde ac summa reguntur, tentaveris. Diebus Domini & festis nihil profani, nihil ludicri, quod multis familiare est, tractes, sed cultui sacro totum te mancipes, auscultationi verbi divini vel bibliorum aliorumque aut horum sacrorum lectioni deditus: Grave

quippe est tonantis Jehovæ monitum: Memento ut diem Sabbathi sanctifices; & honorantes DEUM ipse vicissim honorabit.

2. Studia tua diligenter & methodicè tractes, ita quidem ut

1. Linguarum cognitionem Latinæ, Græcæ, Gallicæ & Italicæ non superficiariam, sed exactam & perfectam tibi compares.

2. Logices studium strenuè urgeas, præcepta & Canones Logicos fideliter memoriæ imprimas & ante omnia praxin sive usum Logices per tractationem thematum & exercitia disputatoria familiarem tibi reddas. In tractandis thematibus ducem habebis Keckermannum; In disputando filum Ariadnæum Petri Laurenbergii, in quo ratio promptè & artificiosè disputandi traditur. In utroque optimus magister usus erit.

3. Ex disciplinis mathematicis Astrologiam & Opticam eligas, imprimis verò illam partem, quæ vim astrorum in morborum generatione & mutatione monstrat, ut & doctrinam genethliacam: Est enim hoc studium Medico utilissimum, nec adeò difficile, sed jucundissimum.

Felices animæ, quibus hæc cognoscere primis (fuit.
Inq; domos superas scandere cura
Credibile est illos pariter vitiisq; jocisq;
Altius humanis exseruisse caput.
Non venus, & vinum juvenilia corpora fregit
Officiumq; fori militiæq; labor. &c.
Admovere oculis distantia sydera nostris
Ætheraq; ingenio supposuere suo.

4. Rerum naturalium scientiam quæ in physicis continetur, commendatissimam tibi habeas, definitiones & axiomata physica memoriæ infigas, obscura, quorum plurima occurrunt, plana & perspicua tibi reddas, rariora diligenter observes & opiniones Præceptorum tuorum vel aliorum Doctorum, quos adire licebit, curiosè inquiras & acuratè annotes. Imprimis vero Anthropologiam sive doctrinam de corpore humano omnibusque ejus partibus & partim usu notissimam tibi facies, partim anatomicorum libros Vesalii, Spigelii, Laurentii, Bauhini, Veslingii &c. legendo, partim & maximè quidem exercitia anatomica, quotiescunq; se offerent, tractando. Corporis enim humani cognitionem rectissimè ex αὐτοψία hauries non minus ac plantarum, in quarum *notitiam* ut pervenias, suadeo *Herbarium* Horstianũ Tibi compares & secundum ejus ductum usitatiores herbas singulis mensibus botanico aliquo monstrante colligas, studiosè asserves viresq; earum scruteris penitus. Metallorũ verò & mineralium non minus ac gemmarum & lapidum aliarumq; materiarum cognitionem ab Aromatariis sive materialistis, præparationem à pharmacopæis

cam

tam Chymicis quam vulgaribus petes, facem prælucente Schrödero in Pharmacopæa Medico-Chymica.

5. Artis Medicæ peritiam omni diligentiâ acquirere allabores legendo primùm epitomen Institutionum Sennerti; deinde institutiones ipsas; Hinc Ideam universæ Medicinæ practicæ Jonstonii; Postea Medicinam Practicam Sennerti & opera Medica Francisci Joëlis non neglectis antiquorum scriptis, Galeni imprimis & Hippocratis. Sunt quidem plures & veterum & recentiorum libri Medico evolvendi, ut Avicennas, Mesue, Rhases, Vascus de Taranta, Matthæus de Gradibus, Nicolaus Florentinus, Johannes Baptista Montanus, Manardus, Vallesius, Sylvaticus, Valleriola, Trincavellius, Erastus, Fallopius, Mercurialis, Amatus Lusitanus, Vidus Vidius, Horatius Augenius, Riolanus, Capivaccius, Massarias, Jacchinus, Hollerius, Rondeletius, Franbesfarius, Donatus ab alto Mari, Hercules Saxonia, Fernelius, Forestus, Rodericus à Castro, Ferranus, Rudius, Montuus, Septalius, Salius, Fracastorius, Codronchus, Sanctorius, Crato, Platerus, Solenander, Heurnius, Schenkius Horstius, Zacutus Lusitanus, Guilielmus Fabritius & alii; Sed nolo lectionum varietate, quâ animus quasi dissipatur, te obruas & vagâ aut interruptâ lectione ab hoc scriptore in alium, ab isto argumento in illud desilias & tempus tuum, imò teipsum fallas cùm omnes & omnium libros perlegere multis annorum curriculis vix liceat. Poteris tamen horum aliquos paulatim evolvere, & quicquid notatu dignum aut rarum occurit in locos communes referre, quorum libros quinque concinnabis: Primus contineat titulos physiologicos & Anatomicos, secundus morborum & symptomatum differentias & causas generales, signa item & quæ huc pertinent. Tertius morbos particulares. Qvartus animalia, plantas, mineralia & alias materias medicas. Quintus medicamentorum præparationes & compositiones, compositorumq; titulos comprehendat; Et hæc omnia secundùm ordinem literarum disponantur, ne peculiari indice opus sit. Initiò labor hic multum quidem habet tædii, progressu autẽ temporis, ubi sensim crevit thesaurus iste, plurimum & voluptatis & utilitatis. Nec est cur integros textus transscribas; sufficiet interdum saltem authorum loca in quibus notatu digna reperiuntur annotare, ut quovis tempore reperire possis, animo forte quod excidit. Inter legendum si quæ occurrunt difficilia & intellectui parũ obvia, ea repete & ad rationis lancem expende; Quod si ne sic quidem sensum assequi vales, alios consule, quære & eorum interpretamenta responsionesq; diligentet annota. Quod memoriæ mandare cupis id cre-

crebriùs lectitetur vespertinis præsertim horis, & si opportunitas fert, sub ipsum somni tempus. Mens enim facilius tunc arripit firmiùsq; inductâ quiete retinet.

3. Peregrinationem tuam rectè instituas; Quod fiet divino favente Numine non nudâ variarum gentium, urbium & locorum spectione, quæ quidem per se obvia & amœna est, sed variâ prudentiæ ac scientiæ acquisitione morumque perfectione. Prudentiam varia gentium instituta, civitatum formæ, leges, ritus & id genus alia ingerent. Scientiam Viri docti, in quorum usum omni arte irrependum, augebunt, præcipuè, si Medicis celebrioribus Te insinues, eorundem praxin observes, pharmacopolia adeas & quæ selectiora ad quosvis morbos in usu sunt remedia, inquiras diligenterque annotes.

Mores denique & Conservatio cum bonis & politioribus, modestiâ imprimis & comitate præditis perficiet, modò hæc omnia non ad sensum tantùm & adspectum, sed ad mentem & usum referas.

Cæterùm ut in evitandis, seu terrâ, seu mari periculosis itineribus cautus sis & valetudinis tuæ servatâ victûs temperantiâ rationem habeas, comessationes, pocula, Venerem, sodales pravos, aleam & quicquid horum est, quod à virtutis tramite ad avia quæque deducit, studiosè devites, ætatis tuæ florem rectè colloces omnique tempore & loco id agas, ut fructus tuæ peregrinationis sumtibus & molestiis, quæ sustinendæ sunt, respondeat, paternè moneo.

DEUS, in cujus manu sortes nostræ, gressûs tuos dirigat, conatibus benedicat & decursâ feliciter peregrinationis tuæ studiorumque periodo, salvum, incolumem doctumque Te nobis reddat! id quod publicis privatisque votis ardenter contendimus. Colbergæ d. XIV.

Tuus Parens

Baldassar Timæus
V. G.

EPISTOLA IV.

Gratulatoria de reditu ex Italiâ.

VIRO
Nobili & Excellentissimo
DN. BALDASSARI TIMÆO,
Von Güldenklee.
JONAS STAUDIUS
Ecclesiastes Caminensis.

S. P. D.

Nobilissime & Excellentissime Vir, Fautor plurimum colen-

lende, ut toto V. Excell. itineris in Italiam tempore nihil mihi exoptatius felici ejusdem reditu, quem precibus non solùm privatis, sed & publicis promovere & maturare studui; Ita quid mihi gratius contingere possset, quàm V. Excell. salvum reditum, sanitatem integram felicemque omnium rerum successum, non ab aliis solùm, qui (sæpe incerta pro certis) sed ex propriâ C. V. Exc. relatione (quando ex ore non licet) cognoscere? Tardior sum inter gratulantes hac epistolâ, seu indicio gratulationis, non reipsâ, ut qui universæ meæ Ecclesiæ testimonium allegare possem, me pro V. Excell. salvo reditu publicè sacra fecisse Deoque cùm meis tùm aliorum excitatis votis litasse.

Præterea consultius mihi visum aliis locum cedere; Qui lusus ut inter amantes solet esse gratissimus; Ita V. Clar. Excell. mihi nimium adamatæ ne displiceat, precor; Cui hoc spicilegii tempore omnia ab Amicis oblata vota in fasciculum à me nunc iterum collecta offero eaque â DEO ter opt. Max. ipso effectu & salutari profectu porrò obsignari & perennari peto. Ut cum C. V. Excell. iter faciente sæpius ambulavi & præsens sui spiritu; Ita gestit nunc multò magis animus Clar. V. Exc. non solùm interiùs mente, multarum Italicarum rerum & inventionum; sed & exteriùs pulchrè exornatam videre ipsiusque intuitu mentem oculosque pascere.

Verùm ô invida fata! Nec tamen his cedit animus meus, Amor meus literis hisce hanc sibi illatam injuriam vindicare & nihilominus in V. Exc. conspectum & benevolentiam se illatebrare cupit. Utinam dextro tempore! ne audiam illud: Amici fures temporis. Sed jacta est alea. Non enim spes tantùm me fovet, Cl. V. Exc. hoc sui studium benignissimè & humanissimè excepturum, sed quod hominibus accidere solet, ut quæ vigilantes maximè cupiunt, eadem dormientes somnient, idem mihi. Somnio me videre, accipere & instar Promethei mutuari à Cl. V. Exc. stricturam saltem aliquam non omnium rerum Italicarum in medicinâ, mathesi, musicâ; stricturam autem tantùm, micas tantùm illarum rerum peto, præsertim cum hac occasione per consulem nostrum, Amicum meum summum salvæ & commodissimè huc perferri possunt. Interim si per occupationes temporumque injuriam & hoc mihi fata negarint, animum propensum & benevolum tamen à Cl. Exc. V. omnibus Persarum thesauris mihi gratiorem conservari peto.

Valetudinis meæ præ nimio gaudio hactenus oblitus eam nunc in ultimum locum rejicio; Pro cujus

mediocri statu & conservatione est quod Deo gratias agam. Admodum tamen murmurat lien fere biennio mole vitiosorum humorum non levatus; Natura desueta medicamenta eadem horret, ut visum mihi sit V. Clariss. Excell. consilio ad radicem gialap. confugere, cui si specificum quiddam spleneticum addi, vel quicquid aliud magis è re mea futurum V. Excell. videatur, benevolentissimè mihi in omnem eventum & necessitatem communicari rogo Observantiæ Cl. V. Exc. testandæ multum restaret, quia autem chartæ nihil Cl. Exc. V. hisce

Longum-Vale-dixit Jonas Staudius.
Camini d. XXIX. Julii.
Anno M. DC. XXVII.

Reverendo & Doctiss.
DN. JONÆ STAUDIO
Theologo & Philologo
eximio.
BALDASS. TIMÆUS. V. G.
S. P. D.

Gratulatorias tuas, Reverende Vir, Amice suavissime, de reditu meo ex Italiâ cum delectatione legi plenas ingenui candoris & facetiarum, & quod præcipuum est, pietatis, qua mei etiam stans ad altare Domini tam bene meministi. Veneror hunc affectum meritò & amorem ac officia reciproca quovis loco & tempore vicissim contestanda spondeo DEUM veneratus, ut & Te tuosque omnigenâ felicitate cumulet & ad suavioris vitæ fruentiam diutissimè servet! Cæterùm quod nova Italorum in Medicinâ, Mathesi & Musicâ inventa attinet, pauca mihi quidem videre contigit: Ut ut enim ingeniosa sit hæc gens, magnâ tamen, præsertim erga exteros æstuat invidiâ. Instrumenta quidem suamedica seu Chirurgica non minus ac mathematica Venetiis monstravit *Sanctorius*, sed monstravit nō communicavit præter illa quorum in commentariis suis super primam Fen. lib. 1. Canonis Avicennæ meminit; Elegans inter hæc est pulsilogiū, quo frequentiam & raritatem pulsus dignoscimus, & illud, quo aquas hydropicorum per umbilicum educere possumus. Ex re Pharmaceuticâ attuli lignum & lapidem nephriticum, Confectionem Orvietanam veram, sal viperarum, Theriacam, Succoladam Indorum, Radices contra jervæ & semina quædam exotica tecum brevi communicanda. *In Musicis* fateor me suavissimos & Angelicos sæpè audivisse concentus, sed adeò subtiles & volatiles ut nec tendiculis nec tragula capi nec fiscellis includi, multo minus, ignosce joco, per summa alpium in has oras transferri potuerint. Hærent tamen quorundam epiphonemata in mente coram tecum communicanda: Artem autem ipsam à Cantoribus & cytharœdis petere

petere operosum videbatur & inter Hygéæ sacra occupato minus oportunum.

Valetudini tuæ præsens consulam brevi, DEO volente, ad vos excursurus; Nunc ad Orgia Dionæa vocatus abrumpere cogor. Scribo Colbergæ die VI. Septemb. Anno M. DC. XXVII.

EPISTOLA V.

De tribulo aquatico

Ad Nobilissimum.

DN. COSMUM à SIMMERN. Sacræ Cæsareæ Majest. Aulicum,

Wohl-Edler/Vester/Insonders Hochgeehrter Herr Schwager und Gefatter; Es ist bey den Alten gebräuchlich gewesen/wie man beym Plutarcho lieset/daß wenn etwa in conviviis von einer und der andern Sachen discurriret wordē/welche zu wissen nützlich und an zu hören lustig und angenehm/man des andern Tages solchen discurs entweder mündlich od' schrifftlichen continuiret uñ bey nüchterer Seelen ausführlicher davon gehandelt/als sonsten beym Trunck/da einer den andern mit einreden/zu trincken/fragen uñ dergleichen leichtlich in guten discursen zu interrumpiren pfleget/hat geschehen können: solches haben auch noch zu unser Zeit in Observanz gehabt Antonius Guevarra, Crato, Lipsius, Baudius und andere vornehme gelehrte Leuhte/wie in dero Sendeschreiben zu sehen. Weil ich mich dañ erinnere/daß im gestrigen Convivio da unter andern Früchten auch Wassernüsse vorgetragen wordē/die Herren Gäste von mir zu wissen begehrten/was eigentlich der Wassernüsse ihre Nutzbarkeit oder Schädligkeit seyn möchte; Ich aber davon ausführlich zu reden verhindert wurde; Als habe ich mir vorgenom̃en/solche quæstion schrifftlich zu beantworten und kürtzlich zu berühren/was vornemlich dieser Frucht Eigenschafft/Nutz und Schädligkeit sey; daß ich aber dieses eben an den Herrn Schwager schreibe/geschicht darumb/weil ihm mehr nötig und nützlich ist solches zu wissen als den andern: Denn diese Frucht ist ein gut Mittel vor den Stein. Nun ist meines Erachtens niemand unter den andern/der mit dieser schmertzhafften Kranckheit geplaget/als eben der Herr: So möchte es auch wol dem Herrn Schwager angenehmer seyn zu lesen/als den andern: denn diese in ihren Ampts- und Nahrungs-Geschäfften vertieffet/achten solcher discursen wenig/oder haben nicht Zeit selbige zu vernehmen; Der Herr aber so weit glückseliger/als sie/suchet bey seinen ruhigen Tagen Ergetzligkeit nicht im Weinfasse/wie Nero, welcher deßfalß Mero

genant worden; Nicht in Venerischer Lust/wie Caracalla, nicht in andern liederlichen Sachen/wie Arsacius der Bactren König / der seine Lust hatte im Netzstricken nicht wie Artabanus, welcher Mäusefallen machte; Nicht wie Bianthus König in Lybiâ der Frösche fing/ und Domitianus der die Fliegen todt stach: Sondern erlustiget sich in schönen nutzbahren Büchern und Schrifften vornehmer Leuthe / als der es mit dem Cicerone davor hält quòd otium sine literis mors sit, & vivi hominis sepultura. Und ob schon der H. Schwager seine Lust vornemlich in studio historico übet/so wird er doch verhoffentlich mehr Ergetzligkeit haben zu vernehmen/wie ein schönes Kräutlein auch aus der Tieffe des Wassers herfür grüne/ seine Blätter oben ausbreite / und unter dem Wasser eine wunderliche/ spitzige/doch nützliche Frucht trage/ als etwa vom blutigen Kriegen und Verheerung gantzer Königreich Fürstenthümer / schöner Städte und Länder zu lesen.

Was nun erst den Nahmen der Wassernüsse betreffen thut/ werden dieselben auch Weiher-Nüsse/Seenüsse und Wasser-Castanien genennet/weil sie den Nüssen und Castanien im Ansehen und Schmack nicht ungleich/ und in Wassergraben/Fisch-Weihern und Seen wachsen. Etliche nennen sie auch Stachelnüsse/ weil sie stachlicht und spitzig seyn. In Griechischer Sprache nennet man sie τρίβολος πυρέηεςας, βαχέφαλος, Lateinisch tribulus aquaticus. Italiänisch tribolo, triolo, Frantzösisch Chassetrape, Hispanisch Elabrojo yerva espinosa. Weil aber der Herr zweiffelt / ob auch die alten Medici, als Galenus und andere dieser Frucht Wissenschafft gehabt / als gebe ich dem Herrn zur Antwort/ daß nicht allein Galenus, sondern auch Avicenna, Dioscorides, der alte Theophrastus, Serapion, Plinius und andere viele mehr / die Natur und Eigenschafft dieser Frucht gar accurate beschrieben/wie in denenselben Scriptis hin und wieder zu lesen. Ja es wird auch der Wassernüsse gedacht bey etlichen Uhralten Poëten/als bey dem Virgilio, Martiali, Ovidio, und andern / und sind hie von des Baptistæ Fieræ Verßlein lustig zu lesen:

Tribule in undosis si nate paludibus alges,
Cur tamen iratæ cornua frontis habes?
Secretas tutamur opes: sub cortice dulcis
Esca latet, dulce hoc nec nisi ab igne datur.
Et mihi ab æthereo numerosa potentia rore,
Me maris & cœli provida cura fovet.

Lan-

Languentes vereor fauces, nec mandere lumbus.
Discupit, urina huic cum nocuitq; lapis.
Ex me mica juvat, gravidas sed contrahit alvos.
Me miserum, mortis dos mea causa mihi.

Es wachsen diese Wassernüsse nicht allenthalben / sondern nur in etlichen Wassern / Seen und Fischteichen; Ihre Blätter sind ziemlich breit / scheibicht und dicke / haben viel Adern / sind auff dem Rücken mit Flecken besprenget und an dem Umkreiß ein wenig zerkerbet / hangen an langen und dicken Stielen / so aus einer langen Wurtzel / welche gar rauch und harig ist / entspringen. Die Frucht ist auswendig schwartz ohngefehr so groß wie eine Castanien / hat gemeiniglich drey Spitzen / die eusserste Rinde ist ziemlich hart / das Marck inwendig weiß und am Geschmack einer Castanien nicht ungleich / wie solches weitläufftig beschreibet Dioscorides lib. 4. cap. 16.

Die Natur oder Eigenschafft der Wassernüsse anreichend / sind dieselben mehrentheils aus einer feuchten und etlicher massen trucknen essenz welche beyderseits ein wenig kalter Arth sind / vermischet. Theophr. lib. 4. Dioscorid. citato loco, sie haben folgende Nutzbarkeiten / als:

1. Das weisse Marck genossen / befordert die Urin / und treibet den Sand und Nieren-Stein. Galenus lib. 8. de simpl. med. facult. Fructus tribuli lapides in renibus comminuit.

Plinius lib. 22. cap. 10. Tribulus potus calculos frangit. Dioscorid. lib. 4. cap. 14. Semen, hoc est, medulla tribuli, dum recens bibitur, calculosis juvamentum adfert. Alfonsus Marescottus lib. de simpl. medicam.

Pulvis tribuli in vino potus ad urinam sanguinolentam & arenosam pellendam valet. Matthiolus, das Marck von den Wassernüssen in starckem weissen Wein getruncken / ist gut vor den Stein.

2. Der Safft aus den Blättern gepresset ist gut vor hitzige Augenflüsse und Geschwüre / als auch sonsten wieder andere inflammationes und hitzige Geschwulsten / so man nur die Blätter auffleget.

Dioscorid. citato loco: Succus tribuli nobilibus collyriis miscetur. Plinius. Succus ex tribulis colligitur ad oculorum medicinas: Est enim refrigerantis naturæ & ideo utilis ad inflammationem collectionesque.

3. Mit Honig-Wasser gekocht und damit gegurgelt / heilen sie fein und saubern allerley Mund und Halß-Geschwüre / desgleichen das Zahnfleisch und die Schwämme der Kinder. Dioscorid. cit. loco. Tribulus gingivis & faucibus opitulatur, melle addito aphtas, id est, oris pu-

putredines tollit. Plinius: Ulcera per ſe erumpentia & præcipuè in ore cum melle tribulus ſanat, item tonſillas.

4. Das Marck der Waſſernüſſe dienet auch für den Durchlauff oder Bauchfluß / ſo man deſſen ein gut Theil zuvor auff einem gelinden Kohlfeur geröſtet auffiſſet oder pulveriſiret in Muſcaten Waſſer oder anderm appropriato liquore gebrauchet. Virtus enim tribuli eſt ſtiptica. Dioſcor. cit. loco & Plinius: Nucleus tribuli ventrem contrahit lib. 22. c. 10.

5. Die Waſſernüſſe ſind auch gut vor das Gifft / und Biß der Schlangen / ſo man das Marck in einen guten ſtarcken Wein inwendig gebrauchet und die Bletter auswendig aufflegel: Dioſcorid. Tribulus bibitus & impoſitus morſibus venenatis occurrit. Idem: Tribulus convenit morſibus Tyri.

6. Man kan auch in Zeit der Noth von dem Marck der Waſſernüſſe / Mehl machen und Brod backen / eben als von den Caſtanien. Dieſes haben die Thracier / ſo an dem Fluſſe ſtrymon wohnen / offt practiciret / denn als ſie die Menge dieſes Gewächſes alda vernommen / haben ſie das grüne Kraut oder Blätter vor ihre Pferde zum Futter gebrauchet / und aus dem ſüſſen Marck vor ihre ſelbſt eigene Speiſe Brod gebacken: Plinius cit. loc. Dioſcor. lib. 4. cap. 16. Thraces ex ſemine tribuli faciunt panem. Nam ipſum eſt dulce & nutrit & magnum augmentum facit in ſpermate. Joan. Bruyerinus de re cibaria lib. 8. cap. 86.

7. So man das Kraut in Waſſer kochet / und die Kamer damit beſprenget / müſſen alle Flöhe davon ſterben / daher ſchreibet Dioſcorid. Elixatura tribuli pulices enecat. loco allegato.

Dieſes iſt nun vornemlich der Waſſernüſſe Nutzbarkeit / nun iſt auch zu mercken ihre Schädligkeit / welche mehrentheils darinnen beſtehet / daß ſie den Leib verſtopffen / und viel flatus oder Blähungen verurſachen. Dieſes aber kan man verhüten / ſo man zuvor ſie in Saltzlacke kochen läſſet / und hernach mit Zucker oder ein wenig Pfeffer vermiſchet eſſen thut.

Dieſes habe ich in wehrender beſchwerlicher blocquirung der Stadt Colberg bey müſſiger und langwieriger Abends und Winterszeit concipiren wollen / damit ich etwas zuſchreiben und der Herr zu leſen hätte. Da nun etwas mit untergelauffen / ſo dem Herrn zu wiſſen nützlich oder zu leſen annehmlich / hätt ich mich deſſen zu erfreuen / wo nicht / ſo habe ich dennoch die Frage beantwortet und mir ſelbſt einen langen Abend kurtz gemachet.

EPISTOLA VI.
De Auro potabili.

VIRO Nobiliſſ. & Excellentiſſ.
DN. BALDASS. TIMÆO V. G.
AUGUSTUS HAUPTMAN.
S. P. D.

Non immemor ſingularis tuæ in

in me benevolentiæ quam abundè ſatis cùm alibi, tum præcipuè ad Soterios Hornhuſiæ fontes mihi conteſtatus es, ſæpiusculè mecum deliberavi, quomodo aliquali ſaltem ſi non debito gratitudinis ſigno obſervantiam & ſtudia mea officiorumque promptitudinem Excell. tuæ declararem. Occaſionem autem aliam hucusque non inveni præter hanc ipſam, quæ controverſiam de auro potabili inter me & Dethardingum hactenus agitatam, denuo reasſumendam, refutandam & refutationem genuinis Chymiæ cultoribus dedicandam eorumque judiciis accuratioribus & cenſuræ ſubmittendam monuit. Inter hos cùm Te, Vir Excellentiſſime præcipuum agnoſcam, placuit ſcriptum hoc meum, quod ſerium ob cauſas in ipſo opuſculo delectas appellare viſum eſt, Nobilisſimo nomini tuo inſcribere, firmâ ſpe fretus, vel propter materiæ excellentiam non ingratum fore munuſculum per ſe quidem levidenſe & chartaceum. Quod ſi & tua quâ polles authoritate & judicio controverſiam hanc dirimendam cenſes, equidem non repugnabo, modò errorem agnoſcat adverſarius. Vale, Vir Excellentisſime, & tui amantem redama Hauptmannum. Dab. Lipſiæ d. XVIII. Januar. Anno M. DC. XLIX.

Viro Clariſſ. & Doctiſſimo
Dn. AUGUSTO HAUPMANNO
Chymiatro experientisſimo.

BALDASS. TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Quod ſeriùs & quaſi poſt liminiò tuis reſpondeam, Vir Clariſſime, non oblivione pactæ inter nos ad Hornhuſiæ fontes amicitiæ, ſed ſpe potiùs mutui congreſsûs & alloquii factum eſt, dum ad thermas Carolinas cum Illuſtri quodam viro excurrere propoſueram. Sic enim & Lipſiam veſtram & Te, Amice deſideratiſſime, ſalutandi fuisſet occaſio; Nunc abrupto per impedimenta quædam hoc itinere, quod coràm fieri nequit, calamo expediendum duxi, gratus imprimis pro libelli tui doctiſſimi nuncupatione nomini noſtro ſacrâ, ex qua quidem ut haud obſcura tuæ erga me ſeu obſervantiæ ſeu amoris elucent indicia, ſic reciproci affectûs conſtantiam officiorumque quovis loco & tempore præſtandorum promptitudinem ſanctè ſpondeo. Quantum verò ad litigium, quod tibi cum Dethardingo intercedit, attinet, doleo tam prolixè & acriter de controverſiâ, quam vel unius aut alterius diei labor examinato ſcilicet diligenter proceſſu & modo, quo aurum ſolvi & potabile reddi poſſe tradit Agricola, dirimere potuisſet, hactenus dimicatum eſſe, nec finem contentionis adhuc apparere exacerbatis nimium ab utraque parte animis. Monui nuperrimè cùm Sedini eſſem & novi quid in hanc rem ſub prælo verſari intelligerem Dn.

Dethardingum, ne Camerinam hanc ulteriùs moveret, imprimis ut honori aliorum parceret & ſine morſu rem ipſam, ſi aliter fieri non poſſet, tractaret, nec refractarium deprehendi.

Nunc cùm & Te, pacis & concordiæ alioquin amantiſſimum, arbitrio noſtro ſubmittere percipiam, non dubito quin componi negotium hoc poterit, in quo quidem operam & fidem meam tibi polliceor, Teque, Amice ſuaviſſime, ex voto valere jubeo. Dab. Colbergæ Kalendis Martii An. M. DC. XLIX.

EPISTOLA VII.

De raris quibusdam in ſectione Cadaveris Illuſtriſſimæ Comitiſſæ de Hodiz &c. obſervatis.

Hochwolgebohrner Herr Graf/ Gnädiger Herr / demnach E. Gräfl. Gn. von jüngſt gehaltener exenteration und balſamirung Ihrer wolſelig verſtorbenen hertzlieben Gemahlin einige ausführliche Nachricht zu haben begehren: Als habe ich meiner Schuldigkeit nach / folgendes hiemit zu Papier bringen un̄ E. Gräfl. Gn. überſenden wollen.

I.

An den euſſerlichen Gliedern habe ich gantz keinen Mangel befunden/ auſſer daß eine merckliche atrophia & tabes omnium partium zu ſpüren war / ſonderlich an den partibus muſculoſis.

II.

Nach Eröffnung des Leibes fand ich das omentum und die Gedärme gantz gelb un̄ ab humore bilioſo ſtarck tingiret.

III.

Der Ventriculus & inteſtina waren von vielen flatibus und Winden ſehr diſtendiret und aufgeblaſen und mit einem gelben Sero erfüllet/ eben dergeſtalt/ wie das jenige war/ welches Ihr Gräfl. Gn. des Tages vor ihrem ſel. Abſchied zu mehrmahlen von ſich gebrochen.

IV.

Das meſenterium war voll harter groſſer un̄ ſchwartzer Knoten/ derer etliche gröſſer als eine Walnuß anzuſehen: in Eröfnung derſelben / floß ein gelbes Serum daraus / etliche gaben eine ſchwartzlechte Feuchtigkeit von ſich.

V.

Hierauf beſahe ich die Leber/ welche gar ſchön un̄ gut von Farben / doch in parte concava mehr als gewöhnlich bile ſuffundiret. Die Subſtantia hujus viſceris war an ihr ſelbſt laxa & mollis, fand auch nicht in den vaſis einige Verſtopffungen oder verhaltene materie; die veſica biliaria & canalis ſive ductus biliarius waren intensè flavi aber dennoch faſt ledig un̄ in einandergefallen.

VI.

Hergegen war der Miltzen viel gröſſer als er von Natur ſeyn ſolte/ hoch un̄ dicke von vielen Farben/ gelbgrün/ ſchwartz un̄ harte/ in ſectione floß ein humor melancholi-

cholicus heraus / welcher einen starcken stinckenden/sauren Geruch hatte.

VII.

Die Nieren waren überaus groß; in dextro befand sich ein langer Stein/welcher mit einem Ende in rene mit dem andern in uretere steckete / auch waren die ureteres gantz voll kleiner Steine wie Senffkörner groß. In sinistro rene war auch ein Stein etwa als eine Haselnuß groß; Sonsten hatten die Nieren eine unnatürliche schwartzbleiche Farbe.

VIII.

Die Blase war sehr klein/und fast nicht grösser als eine Indianische Nuß mit gar wenigem un̄ stinckendem Wasser.

IX.

Die ureteres waren auch klein un̄ sehr hart an Farben schwartzbleich: Die Cavitas mit wässerigem Blut erfüllet. Die vasa uteri gar klein un̄ in einander gesuncken.

X.

In medio ventre befand sich die Lunge gantz ungestalt faul/und mehrentheils consumiret und waren alleine die extremitates an den hintern lobis annoch unverletzt/ Dannenhero die Lunge ihre actiones nicht mehr verrichten un̄ weder die Lufft ad cordis ventilationẽ an sich ziehen/noch die fuligines expelliren kön̄en/welches dan̄ nicht die geringste Ursache des Todes gewesen.

XI.

Das Hertz war sehr klein/ und gleichsam verwelcket/flaccidum & tabidum: Sonsten war in dessen vasis & cavitatibus nichts unnatürliches zu finden.

XII.

Der Halß un̄ Zunge waren gar dürre/trucken schwartz angelauffen und zerkerbet.

XIII.

In supremo ventre als im Haupt/ waren so wol die partes continentes als contentæ alle natürlich constituiret gesund und gut / also daß unnötig hiervon particulariter einigen Bericht zu geben.

Und dieses ist es was ich in sectione vornemlich habe observiren können. Die Ursachen des Todes hat man hieraus leichtlich abzunehmen: Weil auch hiervon E. Gräfl. Gn. bald nach Eröffnung des Cörpers sattsam Bericht gethan / achte ich solches allhier zu wiederholen vor unnötig/wünsche allein/der grundgütige Gott wolle dem verblichenen Cörper eine sanffte Ruhe/und am Tage des Gerichts eine fröliche Vereinigung mit der Seelen / uns sämtlich/ wenn es seinem Göttlichen Willen gefällig eine selige Nachfahrt verleihen / und immittelst E. Gräfl. Gn. mit dem Geist des Trostes un̄ der Gedult aufrichten/ und vor allen andern Traur- und Unglücks-Fällen zu langen Zeiten in Gnaden bewahren wolle. rc.

EPISTOLA VIII.

De cadavere exenterato.

Viri Magnifici & Nobiliss.

DN. C. A. B.

Literas tuas Generose & Nobilissime Vir, quibus singularum partium in defuncti C. A. B. cadavere nuper exenterato, constitutionem scire desideras, rectè accepi, & ut verum fatear, non sine condolentis animi adfectu legi, miseram mortalium conditionem detestatus, quos improvisa Fati vis rapit, quando libet. Verè olim Augustinus: Vita nostra heic est quasi homo in domo aliena, nesciens, quâ horâ Patronus dicat; Vade foras, quia non est domus tua. Et nescio quis veterum iniquitatem Fatorum accusat, quod optimum quemque inter nos diurnare non sinant; quanquam: ut Senecæ placet, dolendus non est, nec gravi urgendus nece, Virtute quicunque fatis iter præripuit. Et quid attinet, ut Valerius Maximus habet, humano dolori indulgere aut divino Numini invidiam fieri, quod immortalitatem suam nobiscum partiri noluerit; Æterna lex à principio dicta omni huic mundo, nasci, denasci, oriri, aboriri, nec quicquam stabile & firmum Arbiter ille rerum voluit præter seipsum. Positum est homini semel mori; quapropter feramus hanc necessitatem, & spe melioris vitæ dulcoremus istam amaritudinem; Veniet iterum, quæ nos in lucem reponat, dies, ut eleganter olim Seneca. Sed ut ad quæsita respondeam.

1. Omentum glandulosum & adenibus undique refertum, adeò ut nullâ ex parte membranosum appareret, crassum valde & tumidum; In parte dextrâ circa regionem hepatis putrefactum & lividum.

2. Hepatis parenchyma scirrhosum, tumidum variisque maculis nigricantibus & gryseis distinctum.

3. Vesicula fellis humore nigerrimo, & bile atrâ materiâque quadam tartareâ, sabulosâ & friabili turgescebat.

4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus. Sinister glandulis ovi columbini magnitudinem adæquantibus undique obsitus & quasi obvolutus.

5. Pulmones toti flaccidi & variegati.

6. Partes circumjacentes proximè hepatis gibbam partem, ut & renem dextrum putridum, planè erant corruptæ.

7. Cor, lien, ventriculus, intestina & reliquæ partes naturaliter fuerunt constitutæ.

8. Cranium aperire supervacaneum videbatur reclamantibus imprimis quibusdam ex adstantibus amicis.

Hæc

Hæc quicunque acuratiùs perpenderit, facilè vel me tacente conjiciet, quæ morbi & symptomatum denique & mortis causa exstiterit.

Ego eam viscerum judico fuisse corruptionem ut humanâ arte servari diutiùs non potuerit κακόσπλαγχνος Æger. Vale & mori memento.

EPISTOLA IX.

De fontibus Hornhusiæ & aliis quibusdam

Viro Excellentissimo.

D. JOHANNI SCHONERO Sereniss. Suecorum Reginæ Archiatro & Professori Ordinario in Academiâ Gryphiswaldensi, Facultatis Medicæ Seniori & Decano. &c.

BALDASS. TIMÆUS. V.G.

S. P. D.

Non dubito, Excellentissime Vir, Fautor & Amice fraterrime, privilegiorum meorum fidei tuæ nuper commissorum confirmationem ab Illustri Dn. Campimareschallo pridem quin impetraveris, at quæ mora fruitione eorundem me excludat, ignoro. Dicam oblivioni tuæ scribere nefas puto, ob amoris inter nos mutui firmitatem.

Occasio, quod vereor, si deest, mitti possunt Sedinum ad proxenetam nostrum Dn. Georgium Dethardingum, cujus operâ etiam hæ ad te veniunt. Si quid hoc nomine expensum fuerit, refundam libens & grato animo. Dn. Blaufeldero salutem adscribo & carmen, quod mense Septembri unà cum literarum fasciculo in Sveciam destinavi, ratus illum cum Illustrissimo nostro jam pridem illic appulisse, postliminiò quasi transmitto novis ejus honoribus ex animo gratulatus.

Multa sparguntur de adversissimâ Dn. Campimareschalli valetudine, præsertim ab his, quibus fontes soterii Hornhusiæ sordere videntur etiam ex nostro ordine. Mihi verò itineris adeò calidè jam sub discessum meum instituendi mora non parum suspecta est.

Quid sit, quod Excell. suam tam diu detineat, paucis significare, ne quæso molestum sit. Vale, amicissime Fautor, cum suavissima Conjuge & liberis. Scribo præcipiti calamo, cui bonus ut ignoscas, oro. Colbergæ d. XV. Ooctob. Anno M.DC.XLVI.

Nobili & Excellentissimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G. Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiatro Hæreditario in Neugarten &c. Amico & *Fratri dilecto,*

JOHANNES SCHONERUS D.

S. P. D.

A quo Privilegia tua, Excellentissime Dn. Doctor, Amice & Fautor omnium suavissi-

suavissimè fidei meæ commisisti, nihil prius duxi, quàm ab Illustri Dn. Campiduce TORSTENSONIO illorum confirmationem impetrare atque hoc ipso studium & operam meam tibi contestari. Statim igitur ubi primam cum Excell. suâ loquendi occasionem altero ab adventu ejus ad nos die captavi præmissis curialibus & officiosissimâ tuâ salutatione literas tuas quas ad manus habebam Exc. suæ exhibui & exemptionis & immunitatis tuæ tum talis tum personalis ab omnibus oneribus civilibus & militaribus renovationem & ratificationem obnixè tuo nomine expetii. Illustris Dominus, pro singulari suo in te meritaque tua affectu petitioni tuæ deferre haud diu cunctabatur. Vix enim literas aperuit & subscriptiones recognovit, cum propter tuam in medendo & dexteritatem & fidelitatem sibi & plerisque exercitus Svecici Præfectis abundè contestatam æqvum fore & justum censuit, ut libertatibus his & longè majoribus gauderes, jussitque me eas Secretario tradere, ut secundum earum tenorem novas conficeret. Pro clementi hoc responso, tuo meoque nomine gratias Excell. suæ egi quàm maximas, ac humillima nostra & in omnem opportunitatem promptissima officia submisse detuli. Confestim verò Domino Secretario Excell. suæ jussa & mandata aperui, literas tuas exhibui, qui protinus officium hoc promtissimè in se recepit, citiusque quam sperabam ob cumulum negotiorum, quæ in ultimum abitûs momentum protracta erant, in hanc quam vides formam privilegium tuum ejusque confirmationem conjecit & Excell. suæ subscribendum supposuit. Hæc dum curabantur, incidit in affectum suum arthriticum *Illustris* Dominus, qui intra paucos dies omnes corporis artûs ita occupavit, ut nec pedem nec manum movere, multò minus calamum comprehendere per octiduum valeret.

Hinc illa prima mora & procrastinatio orta est. Observavimus interim commoda quævis momenta tandemque subscriptionem impetravimus. Obtuli Dn. Secretario pro præstitâ operâ munusculum, sed honestissimè id declinavit repudiavitque, seque hoc libentissimè ad contestandam suam benevolentiam peregisse significavit, & ut officiosissimè Te ejus nomine salutarem rogavit. Amanuensibus itidem laboris præmium exhibui, sed & hi humaniter illud recusarunt, invitis autem obtrudere superfluum duxi; sed mutuum tuo meoque nomine repromisi studium.

A quo nunc literas has domi meæ habui non minùs quàm antea solicitus fui de illarum tutâ & securâ ad Te transmissione: Nolui enim ordinariis tabellionibus per tot ambages cum periculo eas credere,

dere, quæ mihi tàm fideliter erant traditæ. Spem enim mihi fecerant certissimam brevi in patriam suam se iturum. Civis noster Daniel Gadebusch Treptoviensis, & cum eo tutissimè eas ad te mittendas putabam; Sed hic non de die in diem, sed de hebdomate in hebdomadam iter suum procrastinavit, tandem animum ob aëris inclementiam totus mutavit; Sic ego spe meâ frustratus, & Dn. frater justo diutius literis suis nullâ utriusque culpâ privatus.

Interim XVIII. Octobris mane Illustris Dn. Campi-Mareschallus navem conscendit & secundo spirante Africo anchoras solvere jussit. Proficiscebamur cum Excell. sua omnes in proximum prædium maritimum in Insula Rugia situm, vulgo neue Jahr Schantze. Dn. Generalis Forbus, Dn. Lilienström, Dn. Halenus, & ego cum aliis, ibique pransi sumus, finitoque prandio Excell. suæ valediximus, & à discessu nostro vela iterum solventem vidimus, valedictoriosque bombardarum tormentorumque sonitus læti audivimus. Redux illa vespera tuas novissimas & gratissimas percommode accepi, quibus apprimè privilegia tua desiderabas. Votiva carmina in honores Doctorales D. Blaufelderi serius transmissa excusabas, & de Exc. suæ morbo certior à me fieri volebas. Ego, quod de his primum temporis ex occasionis ratio exigebat, statim ad Dn. Blaufelderum literas dedi; ob adversum enim Caurum & Cæciam per octiduum ferè Dn. Campimareschallus in tutiore statione circa portum Gryphiswaldensem intra angustias freti nostri ingenti cum tædio detinebatur, & carmina tua & Dn. Fratris tui ad illum misi, & Te, jamdudum illa ipsa in Sveciam misisse scripsi, quin & moram excusavi. De morbo Illustris Dn. Campimareschalli hæc paucis habe: A venationibus cœlo valde intempesto habitis XVIII. Septembris Stralsundum venit Exc. sua, & quod facilè suspicamur ab equitationibus & vehementibus illis commotionibus aëris iniquiore constitutione de defluxionibus ad omnes articulos, maximè verò ad scapulas & coxas conqueri cœpit, gravissimo eoque ipso affectu ἀθρόως vires sumente & per totum corpus omnesque ferè articulos se diffundente, lecto affigitur per integros duodecim dies manuum pedumque operâ & ope ferè privatus.

Fuit hic paroxysmus universalis ferè, sed nec cum tantis doloribus, nec cum tam gravibus symptomatibus & vigiliis, anxietatibus, pectoris angustiis, vomitionibus & intensa siti, ut ante fontium Hornhusiæ usum, ut nosti, factum. Per integrum morbi decursum quotidie Exc. sua aquas fontis modò dicti ad mensuram unam seu libras duas bibit

bit iisque sitim optimè sedavit, semel aut bis sennæ foliis in jusculo exhibitis inscia usa, est ad alvi solutionem. Cæterum dolores, quos habebat obtusos, & humores solo illo emplastro tibi noto demulcebantur, à petiis aquis Hornhusanis madentibus tepidè applicitis tumor in dextri pedis concavo à suppuratione rumpebatur majorque copia puris ex concreti solidi albissimi tartari effluxit, quam unquam antea magna cum allevatione & totius metapodii detumescentia. Post dies duodecim circumcirca iterum se movere, pedes & digitos contrahere & extendere, calamoque manum admovere, cibumque assumere tentavit. Aquarum verò Hornhusiæ usum meo svasu nunc intermisit; quia non adeò recentes aquæ suppetebant, nec Oeconomia ventriculi diuturniorem harum usum admittere videbatur. Intermissis igitur his aquis & observato exquisitioris diætæ regimine paulatim ad se redire, vires resumere, vestes induere, & mensæ in cubiculo assidere, tandemq; in hypocaustum prodire, & itineri tàm diu ob solum morbum hunc suspenso & dilato se accingere cœpit. Sæpius verò & ipse Dn. Campimareschallus & Generosissima ejus conjux & Chirurgus & cubicularius sibi invicem gratulabantur de paroxysmi hujus levitate, lenitate & insolita brevitate, hæcque omnia aquarum prægresso & continuato usui accepta ferebant. Frustra igitur nasutuli illi iniquiores fontium Hornhusiæ sugillatores ex hoc capite saluberrimis aquis maculam aspergere satagunt. Plura de hoc themate adderem, nisi epistola sub manu excresceret & jam secundam ferè impleret paginam. Hac nocte duo Dani remiges, quibus custodia oneratæ navis à Nauclero demandata fuit, cistam Illustris Dn. Campimareschalli, in qua suppellex argentea & aurea prorsus nova & ferè regia asservabatur, perfregerunt, magnam vasorum argenteorum aureorumque copiam abstulerunt, & nocte *illâ beneficio* scaphæ evaserunt. Superest, quod Te maximè tangit, nimirum privilegiorum tuorum transmissio, quæ quidem ob moram diuturniorem suspecta tibi videbitur. Sed de industria hoc factum est: Consultius enim duxi, non nisi fido amico ad vos recta tendenti eas concredere, atque ita de manu in manum tradere. Commisi enim ea Dn. Doctori Bartholomæo Hornio, qui ut ulterius rectè ad Te perferantur, se curaturum sanctè promisit, & sic me extra omnem moræ culpam apud Dn. Fratrem futurum esse confido. Descriptionem aquæ vitæ Anglicanæ, quam ibi Usqueboot vocant his ipsis inclusi: Non est quidem operosa sed tamen in frequentissimo usu.

℞. Spir. vini ℔ *xxiv. Infund. liquirit. ras.* ℔*j. uvar. passar.* ℔*iß.*

Cinam.

Cinam. ℥j. *Caryophyll.* ℥ß. *Macer. Zingiber. ana* ʒij. *ſtent infuſa per dies Septem. Colotura edulcoretur Sacharo.*

Deſcriptionem aquæ vitæ Anglicanæ Tibi â Dn. Cotonello Fleetwoodt communicatam, ut & eſſentiæ lumbricorum & arcani contra arthritidem vagam ſcorbuticam avidè exſpecto. Si igitur tantum temporis gravioribus curis & occupationibus ſurripere potes, paucis reſcribe, & ſi quid in arte noſtra novi ab eo tempore Tibi obtigit, amicè communica. Idem paribus officiis compenſabo. His Te, vir Excell. cum conjuge ſvaviſſima & liberis, quibus ſalutem meo nomine officioſiſſimam dicas velim, divinæ protectioni animitus commendo optimeq; valere jubeo. Raptim Stralſundii die XXIII. Nov. An. M. DC. XLVI.

Excellentiſſ. & Clariſſ.

DN. JOHANNI SCHONERO

Sereniſſ. Reginæ Sveciæ Archiatro & Medicinæ in Alma Gryphiswaldenſi Profeſſ. celeberrimo &c.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SVaviſſimas tuas Excellentiſſime vir, Fautor & Amice dilecte, rectè mihi reddidit Clariſſimus Dn. Hornius juxta & privilegiorum meorum diplomata cum annexa Illuſtris Dn. Campimareſchalli confirmatione, in quâ quidem impetrandâ omnem lapidem Te moviſſe intelligo. Veneror in Te hunc affectum fidei & candoris pleniſſimum, nihilq; magis in votis habeo, quàm eundem reciproco amore & ſtudio demereri. Moram, nõ eſt, quod tantoperè excuſes: Importunum quippe fuiſſet, cum Furia Zipperlina, ut Fabritius Hildanus loquitur, conflictantem ob rem non adeò magni momenti intempeſtivius urgere, non minus ac temerarium, dubiis Vialibus longo labore parta credere. Sat citò, quia ſat benè.

Quod verò & Secretarius & Amanuenſes gratuitam præſtiterunt operam dexteritati tuæ videtur adſcribendum, quâ omnia tàm cautè peracta ſunt, ut plenum Amico exhiberetur beneficium.

Recidivam Dn. Campimareſchalli quod attinet, doleo ſanè laudatiſſimum Heröem & ſeculi noſtri alterum Hannibalem adeò crebris & atrociſſimis articulorum cruciatibus infeſtari:

Et qui tot populos tot fortia mœnia vicit,
Seipſum vincere non poſſe;

Noſti enim quantum ſibi, quantum appetitui indulgeat, quos errores circa victum aliasq; res, quas nonnaturales dicimus, ſubinde committat, adeò ut cruditatibus ſubinde refertum corpus, morbis, debilitatique tot dolorum tormentis articuli, defluxionibus non poſſint eſſe non obnoxii vel ipſo etiam renitente Podalirio.

Gratum verò eſt quod de Hornhuſiæ fontibus refers. Liquidò enim exinde conſtat, quanta ſit hujus a-

quæ efficacia, utpote quæ extra etiam imposita callos tophaceos emollire, dissipare, & in ipsis juncturarum mæandris hærens tartarum potenter ejicere valet. Nihilominus reperiuntur etiam ex nostro ordine nonnulli, quib⁹ ipsa styx & lethe non tàm formidabiles videntur, ac hi fontes. Equidem usum eorundem non omnibus fuisse salutarem, quibusdam etiam exitialem non sum nescius.

At quis neget etiam probatissimam aliquando fuisse noxiam, sæpè etiam exitiosam, si ἀμεθόδως, si intempestivè, si plus minusve fuerit assumta, quod totâ die hic factum non semel mecum detestati sunt Præsentes Medici, dum plures sæpè sub ortum

Luciferi pleno viderunt ore bibentes
Sacri fontis aquas, medius quos Titan & Hesper
Impletos veteris Bachi temetoque madentes
Conspexere magis, quàm vultu Jupiter udo
Cum pluit aut musto cum spumant prœla Falerno.

Vides mi Amice, mi Frater, quàm hallucinentur rerum ex porta eburnea æstimatores.

Sunt non pauci, qui meam de his fontibus censuram scripto expetunt; sed malo quemq; suo sensu abundare. In gratiam tamen Serenissimæ Principis Crojanæ, quæ rerum naturalium curiosissima instanter & manu sua me ursit, originem, situm, naturam & proprietates ipsorum fontium & utendi modum delineavi, cujus schema proximè transmittam, neq; enim brevi hoc spatio describi potuit.

Cæterum pro communicatione aquæ vitæ Anglicanæ gratias ago, meamq; vel potius Fleetwodianam ἀντιδώρου loco repono:

℞. *Passular. minor. damascenar.* ℔iij.
Dactylor. enucleat. ℔ß.
*Meliss. M*jß.
Rad. angel. ℥iß.
Sem. anis. ℥ij.
Nuc. moschat. No. iiij
Liquir. ras. ℥iß.
*Flor. papav. errat. M*iij
Cinam. acutiss.
Caryophyllor. ana ℥ij.
Spir. vin. opt. ℔ *xvi.*

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter; postea colentur. Add.

Aq. papav. erratic.
rosar. ana ℔j
Sacch. cand. albiss. ℔ij
Mosch. gr. vij.
Ambr. grys. gr. xiij. M.

Elixir meum contra arthritidem vagam scorbuticam tale est:

℞. *Rad. vincetox. Enul.*
aristoloch. rotund.
Zedoar. pœon.
Caryophyllat. ana ℥ij
Summit. salv. betonic.
Serpill. abrotan.

rutæ,

ruta, Chamadryos
Chamæpyt. anthos ana ℥iß
Spec. diamosch. dulc.
Dianthos
Lætif. Galen. ana ʒß.
Sem. citr. ℈iiij
Theriac. Androm. ℥ß.
Facul. Ar. ℈iiij.

Redigantur omnia in pulverem ſubtiliſſimum, poſtea affunde ſpir. vin. malvatic. optimè rectificati ad eminentiam quatuor digitorum. Stent benè tecta in digeſtione per tres dies. Poſtea ſpir. vini abſtrahatur ad conſiſtentiam mellis, reaff. ſpir. vini modò abſtracti

℔ß. *Spirit. cochlear.* ℥ij.
Naſturt. ℥j. *rub. Idæi* ℥ß.
Eſſent. lumbricor. ℥iiij

Digerantur per diem & noctem, poſtea diligenter filtrentur & ſerventur pro uſu in vitro. Integram Curationem ſtupendi hujus affectus, ut & alia quædam rara in praxi à me obſervata, quam primum per otium licuerit, candidè communicabo: Nec dubito, quin pari fide etiam de tuo nobis aliquantulum ſis elargiturus. Interea ut cum Conjuge ſuaviſſima & liberis quam optimè valeas, devotè precor. Dab. Colbergæ VI. Dec. Anno M. DC. XLVI.

EPISTOLA X.

De Conditura funerum

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

JOHANNI EDWARDO TIMÆO V. G.

Filio dilecto

Salutem & Amorem Paternum.

Modus conficiendi funera, quem ex me ſcire deſideras, dilecte Fili, varius eſt & pro arbitrio Parentum vel Amicorum ſeu Cognatorum inſtituitur. Interdum totum cadaver, omnesque ejus ventres & artus artificiosè condiuntur, ſæpè medius & infimus, nonnunquam tantum infimus venter exenteratur, remediisque convenientibus à putredine & corruptione præſervatur, quæ & ipſa varia ſunt & diverſi generis. Alii ſola aloë & myrrha, alii ſpiritu vini, alii aceto & ſale, alii lixivio & calce viva, alii pulveribus compoſitis, oleis deſtillatis, ungventis & balſamis utuntur. Ego illuſtrium quorundam condituram ſequenti modo adornavi, cui etiam nunc inhæreo:

Primò de Inſtrumentis aliisque rebus ad hanc operationem pertinentibus proſpicio, quales ſunt cultelli, novaculæ, forfices, volſellæ, ſtyli, acus, filum, uncinus, habenæ, faſciæ, ſerra, ſpongiæ, ſtuppæ, linteola, acetum, aqua vitæ, aqua ſalſa, tela cerata, olea, balſama, pulvis magiſtralis infra deſcriptus & id genus alia.

His omnibus rectè diſpoſitis cadaver vino calente à ſordibus externis benè deterſum & mundatum loco congruo collocari jubeo, ventremque infimum decuſſatim ſe-

 cundum

cundum longitudinem & latitudinem incido, & inteſtina cum meſenterio, ſtomachum, renes, epar, lienem, veſicam, teſtes, uterum eruo & miniſtrante Chirurgo exprimo. Mox & medium ventrem ſive thoracem aperio, & pulmones cum corde, venis, arteriis, diaphragmate, œſophago ad epiglottida usque exſcindo, vaſaque omnia diligenter exprimo; deinde totam illam & ventris & thoracis cavitatem primò aquâ frigida eluo, ſpongiisque probè detergo; hinc aceto acerrimo & tandem aqua vitæ vel ſpiritu Salomonis, qui ad arcendam putredinem & corruptionem efficaciſſimus eſt.

His præmiſſis pulverem infrà deſcriptum partibus omnibus inſpergo & fortius infrico, ac deinde faldellas ex ſtuppa aut goſſipio aquæ vitæ immerſas undique applico, inſperſoque denuò pulvere totam & ventris & pectoris cavitatem adimpleo, ac demum cutem, quæ ſciſſa eſt, conſuo.

Capitis conditaram ſic inſtituo. Cranium ſerra acutiſſima circulariter ſeparo; vel à vertice tantùm verſus occiput aperio: Mox cerebrum eximo, & cavitatem eodem modo, quô ventrem, primò aqua frigidâ, deinde aceto, tandem aquâ vitæ vel ſpiritu Salomonis probè eluo ſpongiisque abſtergo, & pulvere ſtuppisque repleo.

Fauces per Syringam probè repurgatas pulvere caryophyllorum & cinamomi infarcio. Faciem balſamo Peruviano vel ſpiritu Salomonis largiter & repetitim illino.

Tandem partes muſculoſas & carnoſas profundis inciſionibus, potiſſimum circa nates, femora, ſuras & brachia divido, diligenterq; lotas & expreſſas pulvere infra deſcripto conſpergo. Poſtremò omnium cadaver linteo incerato calente adhuc obvolvo & pice navali vel reſina pini & ſtyrace liquida ad ignem fuſis illino.

Si in longius tempus cadaver asſervandum eſt, partes carnoſæ ſubmoveri & unà cum interioribus ſepeliri debent. Si cor ex amicorum placito vel ſedi ſuæ reſtituendum, vel in capſulâ ſeorſim cuſtodiendum eſt, abluatur primò aquâ noſtra balſamicâ ex aloë & myrrha; poſtmodum ſpiritu Salomonis & tandem balſamo Peruviano illinatur.

Cæterum & hæc obſervanda:

1. Conditaram à morte defuncti maturandam, nec ultra diem naturalem, præſertim æſtuante cœlo differendam.

2. Cadaver etiam poſt conditaram loco frigido nec radiis ſolaribus expoſito aſſervandum.

3. Nec ciſtæ ligneæ, ſed plumbeæ & ſupra hanc ſtanneæ vel argenteæ includendum. Lignum enim facile teredinem vel cariem contrahit, & in locis ſubterraneis & humidis protuberat,

tuberat, ciſtasq; ſeu ſtanneas, ſeu argenteas, quâ parte ferrum natæ ſunt, diſſolvit, ut in ſepultura hereditaria Ducum Brunſchvicenſium, quæ eſt Wolffenbutellæ An. 1644. videre mihi contigit.

4. Omnia circa condituram fideliter & ſummo ſtudio peragenda ſunt, ne putridum quid poſtea exhalet, & fœtore ſuo vel amicos; aut quibus cuſtodia aut funeris cura demandata eſt, offendat, id quod non ſine ignominia magni cujusdam Medici factum memini.

5. Tandem & ipſi qui circa operationem hanc occupantur, ſibi caveant, ne quid damni ab effluviis & vaporibus à putridâ viſcerum corruptorum labe exhalantibus, capiant, præſertim cum eorum corpora, qui morbo aliquo contagioſo aut pthhiſi vel empyemate interiere, condienda ſunt.

Æſtate fiat hæc operatio in conclavi ventis pervio, & qua Boream ſpectat feneſtris apertis.

Hyeme lucente Camino accenſis lignis fraxineis vel quercinis aut juniperinis, minimè verò in hypocauſto. Aggreſſurus laborem hunc aſſumat aliquid ex alexipharmacis, quibus cor & cerebrum adverſus exalhationes noxias præmuniat.

Nares etiam balſamo aliquo inungat, vel ſpongiolam aceto Bezoardico imprægnatam admoveat, in ore trochiſcos de Zedoaria, de corticibus citri vel alios præſervantes detineat, vel ſi nihil horum ad manus ſit, ſaltem aliquid cibi vel buccellam panis vino intinctam capiat. Homo enim jejunus faciliùs imbibit effluvia.

Hæc ſunt, mi fili, quæ tuo rogatu de conditura funerum conſignare & monere volui. Eſt & alius modus Romæ uſitatus alibi à me, ut noſti, deſcriptus. Verùm cùm ab hoc noſtro parum diſcrepet, perinde erit, utrum ex his eligas. Commodius tamen puto, ſectionem à ventre infimo, quàm medio exordiri, & à calce viva aliisque corroſivis abſtinere. Siquidem per hæc corpora non aſſervantur, ſed conſumuntur.

Deſcriptio pulveris magiſtralis, cujus ſupra memini, in ſequentibus, quæ pro conditura exuviarum Illuſtriſſimæ Marchioniſſæ MARIÆ HAMELTHONIÆ præſcripſi, continetur.

Pulvis pro implendis cavitatibus calvariæ, thoracis & abdominis.

℞. *Myrrh. elect.* ℔iiij
Croc. ſylveſtr. ℔ij
ſtyrac. calamith. ℔jß
Cinam. acutiſſ. ℔ij
Caryophyllor. ℔iß
Aloës caball. ℔v.
Roriſmar. ſiccat. ℔ij.
Thur. ℔j
Fol. laur. arid.
roſar. rubr. ana ℔ß

Incidenda incidantur
F. pulvis groſſus.

Spa-

Sparadrapus pro involvendo corpore, interiusque obducendo capulo.

℞. *Ceræ flavæ* ℔ *xxv.*
Therebint. venet.
Colophon. Resin. ana ℔ *iij*
Picis navalis ℔ *ijß*
Thur.
Styrac. liquid. ana ℔ *ij*
Ol. spic. ℔ß
Viridis æris ℔ *j*
Liquefact. & mixtis
Add. sevi ℔ *ij vel q. s.*

Mixturæ huic immergantur telæ lineæ. F. Sparadrappi.

Pulvis Sparadrappis inspergendus.

℞. *absinth. vulgar.*
abrotan. lavendul.
rorismar.
fol. laur. ana M. vj.
Salv. Major. Ocymi
Origan. Thym. Satureja
Hyssop. Flor. chamæm. ana Miij
Rad. ireos Florent. ℔ *iiij*
Calam. aromat.
Angelic. Cyperi
Cortic. aurant.
citri ana ℔ *j*
Lign. Rhodii ℔ *iij*
juniper.
Sassafras ana ℔ *jß*
Santal. citrin.
Lign. aloës ana ℔ß
Cinam. caryophyll. ana ℔ *j*
Flor. rosar. rubr. ℔ *ij*
Aloës, myrrh. Thur.
styrac. benzoi optim. ana ℔ *ij*
salis ℔ *iiij. M. F. pulvis,*
qui irroretur ol. spic. ℔ß

Ol. rorismar.
lign. Rhodii ana ℥ *iij*
Caryophyllor. ℥ *iß.*
absinth.
Origan. ana ℥ *j.*
Misce exactissimè.

Balsamum.

℞. *Styrac. liquid.* ℥ *vj.*
Balsam. Peruvian. ℥ *ij*
Ol. macer. ℥ß.
lign. Rhodii ℥ *iß.*
M. F. Balsamum.

EPISTOLA XI.

De usu acidularum Schwalbacensium.

Ad Illustrem

DN. BARTHOLOMÆUM

Liberum Baronem de Hartenberg &c.

Sacræ Cæsareæ Majestatis Chiliarcham. &c.

HOchwolgebohrner/gnädiger Herr/ demnach E. Gn. auff mein und anderer Medicorum Gutachten numehr resolviret gegen annahenden Frühling sich ihrer Leibsbeschwerden halben nach Schwalbach zu begeben und der Sauerbrunnen daselbsten zugebrauchen; Als habe ich auf derselben gnädiges Begehren dieses wenige vom Gebrauch dieser Sauerbrunnen kürtzlich auffsetzen wollen.

Erstlich soll der Leib durch bequeme ArtzneyMittel gereiniget und die Verstopffungen der Leber/ des Miltzen und der Krößäderlein eröffnet werden. Worzu der Laxirende und eröffnende Wein

Wein / welcher E. Gn. vor diesem gar wohl bekom̃en / kan gebrauchet werden.

Wenn nun der Leib also gereiniget / kan man des Morgens früh etwan um 5. 6. oder 7. Uhr ein halbes Fläschlein voll des Sauerbrunns im Bette aus- trincken und 1. oder 2. Stunden darinnen liegen / den Magen mit warmen Tüchern bedecken / aber nicht schlaffen / viel weniger schwitzen / auch kan man es ausserhalb Bettes gebrauchen / und sich ein wenig darauff bewegen / doch nicht zu starck / damit kein Schweiß darauf erfolge.

Dieses soll also 2. Tage geschehen / des dritten und 4ten kan man des Sauerbrunnes etwas mehr einnehmen / und also gemachsam von Tage zu Tage damit steigen / daß man des 5. und 6ten eine gantze Flasche voll des 8. und 9ten anderhalb Flaschen voll / den 11. und 12. noch etwas mehrers / dafern man es vertragen kan / gebrauche.

Weil das Wasser seine Kräffte gar leicht verlieret / soll es nicht in offenen Gefässen gehalten sondern wohl verwahret werden / und ist besser / daß man alle Morgen das Wasser frisch schöpffen lasse und gebrauche.

In der höchsten Maaß des Wassers soll man beharren 10. 12. oder mehr Tage / nachdem die Kranckheit tieff eingewurtzelt / und die Kräffte insonderheit der Magen solches erleyden kan. Auch soll man einen Trunck bald nach dem andern tuhn / und darzwischen etwas Anieß / Fenchel / Gartenkümmel oder Pomerantzen Schalen mit Zucker beworffen um des Magens willen essen.

Man soll auch so lange fasten bis der 3. oder 4te Teil des Wassers wiederum abgegangen / welches man aus der Menge des Urins erkennen kan / und pfleget solches gemeiniglich innerhalb 5. Stunden zu geschehen / wiewohl bey etlichen geschwinder / bey etlichen auch langsamer. Und ob zwar die ersten Tage das Wasser nicht genugsam durch den Urin abgeführet würde / kan man doch / nachdem man etwa 5. Stunden gefastet / etwas essen / und im Gebrauch des Sauerbrunns nichts desto minder / fortfahren / es wäre denn daß andere Zufälle solches behindern thäten.

Dafern die Urin nicht fort wolte / kan man unter den ersten Trunck des Wassers 5. 6. 7. oder 8. Tröpfflein vom Spiritu salis oder Wacholder-Oel / oder Citronen oder Muscatenoel mischen. Etliche nehmen deßfals einen Trunck Wermuthwein zu sich / welcher auch dem Magen dienlich ist. Insonderheit so man etwa eine halbe Stunde vor dem Gebrauch des Wassers ein Morsell von dem Pulver diagalanga genant / oder von denen Speciebus aromat. rosat. mit Zucker / Zimmet-Wasser / und destillirte Neglichen / Mastix oder Citronen-Oel zugerichtet / einnehmen thut / und eusserlich den Magen fein warm hält / und bißweilen mit Mußcatenblum-Oel / oder mit Mastix- und Wermuth-Oel bestreichet. So der Leib verschlossen ist / kan man eine

Stunde vor dem Abendessen von den Aloëphangin-Pillen/oder von meinen pilulis benedictis einen Scrupel schwer einnehmen/oder ein Clistir gebrauchen. Da es nöthig/kan man um den 7. 8. oder 9ten Tag ein gelindes purgans gebrauchen/und desselben Tages des Sauerbrunns sich enthalten.

Wenn man etlicher massen Besserung vermercket/oder sich sonsten übel und matt befindet/und etwa andere Zufälle und Leibesbeschwerden zuschlagen/kan man allgemach von der höchsten Maaß des Wassers ablassen/und wiederum bis auff die geringste von Tag zu Tag herab fallen/auch gelinde purgantia zu Abführung des Wassers/so dessen etwas zurück geblieben wäre/gebrauchen.

Unterdessen/wie auch eine zeitlang nach geendigter Cur/soll man sich einer guten gesunden Diæt befleißigen/und sich solcher Speise gebrauchen/welche leicht zu verdauen/und ein gutes Geblüte geben/auch mehr gebratene als gekochte Speisen/mehr Fleisch als Fische geniessen/sich hüten vor allem was fett ist/was in der Pfannen mit Butter gebraten/was hart und schwer zu verdauen/im Rauch getreiget/in der Peckel gelegen/sehr gesaltzen oder scharff gewürtzet ist.

Zum Ordinar-Tranck kan man einen guten Wein/welcher nicht zu starck auch nicht zu alt ist/oder da man es gewohnet/und der Magen gedulden kan/ein gutes klares Bier/welches nicht zu starck von Hopffen/noch zu jung oder alt ist/gebrauchen.

Des Abends soll man nicht viel essen/damit der Magen des Morgens nicht beschweret sey.

Zu Mittage soll man sich des Schlaffs/so viel müglich enthalten/sich vor Eyfer und Zorn hüten/aller Sorgen sich entschlagen/und mit freundlichem Gespräche/oder auf andere Weise sich ergetzen.

Dieses habe auf Eur. Gnaden Begehren ich zur Nachricht verzeichnen wollen/ein mehres werden die Anwesenden Herren Medici hievon berichten/deren Raht und Gutachten in allen begebenden Fällen Eur. Gn. sich gebrauchen können/unterdessen wolle der Allgütige Gott/welcher allein Wunder thut im Himmel/auff Erden und in den Tieffen/zu diesen Wassern Seegen und Gedeyen geben/daß sie Eur. Gn. zu erfreulichen restitution und guter beständiger Gesundheit gereichen mögen/dessen hohen Obacht Eur. Gn. ich hiemit treulichst empfehlen thue/verbleibende etc.

B. Timæus von Güldenklee.

EPISTOLA XII.

De constipatione alvi.

Wohl-Edler etc.

Hochgeehrter Herr Doctor, demselben kan ich nicht verhalten/daß ich zum öfftern gar hartleibig bin/und in 2. oder 3. Tagen keinen Abgang habe/

habe / darwieder mir denn gerathen daß ich bißweilen Ziegenmilch gebrauchen solte.

Bitte demnach zu berichten / ob die Milch mir auch dienlich und wie sie müsse præpariret und gebrauchet werden. Was sonsten den Zustand meines schwachen Schenckels anlanget / geben die anwesende Medici schlechte Hoffnung / vermeynen der Schad sey unheilsam und müste ich denselben wohl Lebenslang behalten: Dennoch habe ich eine sonderliche Medicin aus einem andern Ort bekommen / welche ich diesen Winter über gebrauchet und nunmehr / GottLob / gäntzlich restituiret worden.

Ich erinnere mich / daß mir der Herr vor diesem zugeschrieben / wie daß S. Herren General Major N. N. Tochter / mit einem gefährlichen Krebsschaden behaftet / wann nun meine Kranckheit dergleichen Ursprung von bösem vergiften Geblüt gehabt / und endlich eben so einen Ausgang hätte gewinnen mögen / wann ich ihm nicht mit meiner Artzney wäre zuvor kommen / stelle ich es zu des Herrn Gutachten / ob er damit einen Versuch tuhn wolle: Ich zweyfele nicht / es werde diese Medicin, wann sie etwa 4. oder 5. Wochen nach einander gebraucht wird / guten effect thun; Will sie dem Herrn gern communiciren / und thue hiemit denselben Göttlicher Obacht empfehlen / verbleibende etc.

Hochwolgebohrner / gnädiger Herr Eur. Gnaden sind meine gehorsame Dienst stets bevor / und habe aus deroselben Schreiben vernommen / daß sie zum öfftern einige Leibes-Härtigkeit und Verstopfung empfinden und dannenher zu wissen begehren / ob die Ziegenmilch dawieder dienlich und welcher Gestalt sie müsse præpariret und gebrauchet werden.

Berichte hierauff unterdienstl. daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Gestalt könne bereitet und gebrauchet werden.

Nehmet ein Nössel oder etwas mehr Ziegenmilch welche erst frisch gemolcken ist / lasset sie bey gelindem Kohlfeuer auffsieden / drücket den frischen Safft von einer sauren Citron darein / lasset es noch einmahl auffwallen / hernach nehmet es vom Feuer ab und wann der Käß geronnen / so seiget die Wattke oder Molcken durch ein reines Tüchlein / thut einen Löffel voll laxirenden Violen-Syrup darunter und trincket es des Morgens nüchtern fein warm aus / fastet darauff etwa vier Stunden und repetiret solches so offt es nöthig: So es das erste mahl keinen effect thut / kan man zum andernmahl des laxierenden Violensaffts etwas mehr darunter mischen: Will man aber die Ziegenmilch an sich selber gebrauchen / kan man ein wenig der mittelsten Rinde von Flieder oder

Holunder darinnen auffsieden lassen/ durch ein Tüchlein seigen / ein wenig Zucker darein thun / und des Morgens nüchtern fein warm austrincken.

Sonst dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit allezeit ein Süpplein von Gerst oder Habergrütz mit kleinen Rosienen und Butter zugerichtet / oder eine Fleischbrühe oder etwas von gekochten Prunellen / Pflaumen / Aepffeln und dergleichen zu sich nehme. Insonderheit ist hierzu mein laxirender Rosienenwein sehr dienlich/ so man dessen etwa eine Stunde vor dem Abendessen ein Becherlein voll austrincket. Wie er zu præpariren/ ist auf beygefügtem Recept verzeichnet.

Etliche brauchen süß Mandeloel in einer Fleischbrüh oder warmen Bier/ muß aber erst frisch ausgepresset und gut seyn.

Die Essenz ⊖ ♀i cum spiritu vini extracta ist auch sehr gut / so man derselben 13. oder mehr Tröpflein in einem Gläßlein Necker- oder Reinwein etwa eine Stunde vor dem Essen austrincket / und solches täglich continuiret / biß die Natur von sich selber das ihrige thut.

Ich habe bey vielen die Conservam rosarum laxativam, derer description hiebey überschicket wird/ gut befunden: Man brauchet davon drey grosse Messerspitzen voll etwa 2. Stunden vor dem Essen / ein Trunck Wermuhtbier bey Anfang der Mahlzeit / pfleget wegen seiner Bitterkeit auch gut zu thun / wann nur keine Hitze oder Truckenheit des Leibes verhanden. Dann hiebey / wie auch bey allen andern vorgeschlagenen Mitteln / ist die Ursach der Verstopffung und Constitution des Leibes allezeit in acht zu nehmen.

Demnach ich auch aus Ew. Gnaden Schreiben ersehen / daß sie ein sonderliches experiment vor den Krebsschaden haben / ist mein unterdienstliches Bitten / Ew. Gn. mir mit dessen Communication zu willfahren belieben wollen / verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder / und thue hiemit Ew. Gnaden der hohen Obacht Gottes treulichst empfehlen/ verbleibende etc.

Descriptio
Vini passulati laxativi.

℞. *Passul. minor. diligenter mundat. & lotar.* ℥iij.
Fol. sen. S. S. ℥jß.
Cremor. ♀*i albiss.* ʒij
Cinam. acutiss. ʒiij

Contundantur in mortario ut f. quasi pasta: affund.
Vini Rhemani optim. ℔ij.

Stent in infusione per noctem.
Manè colentur Add.
julep. violar. ℥j.
Misc. d. in vitro

Con-

Conserva rosarum laxativa.

℞. *Flor. recent. rosar. provincial.* ℔ß
Mannæ puriss. ℥iiij
Syrup. rosar. solutiv. q. s.
M. F. Conserva.

EPISTOLA XIII.

De Tinctura Mercurii Antimonii.

Wohl-Edler 2c.

HOchgeehrter Herr Doctor, vor Hertheilten guten Rath und überschickte Medicament bin ich danckbar; Habe das Ziegenmolcken fleissig gebraucht / welches zwar das Seinige gethan / der laxierende Rosienen-Wein aber ist mir besser bekommen; Dannenhero ich bey demselben nur verbleiben werde / wiewohl die Natur numehr fast täglich ohne Brauch einiger Artzneyen das ihrige thut. Befinde mich auch sonsten in allem recht wohl / der Allgütige Gott wolle ferner gute Gesundheit verleihen. Was anlanget die Medicin wieder den Krebs / berichte meinem hochgeehrten Herrn / daß ich eine Tincturam aus dem Mercurio Antimonii habe / welche universal gegen alle Kranckheiten / so ihren Uhrsprung aus vergifftetem Geblüt hernehmen / ich habe selber davon eine Zeitlang gebrauchet / in meinem Schaden am Schenckel / daran mir viel Geschwüre sind auffgebrochen gewesen / und das Geblüte dergestalt / daß es gantz schwartz und wie ein zäher Leim ist heraus gezogen: Nachdem ich aber diese Tincturam gebrauchet / ist der Leib und Geblüt dermassen gereiniget / daß ich im geringsten weder am Schenckel noch sonsten einige Ungelegenheit und Beschwerde empfinde: Mit eben derselben Tinctur habe ich auch allhier einen meiner Untertahnen von der Wassersucht curiret, derselbe ist an seinem gantzen Leibe dergestalt geschwollen gewesen / daß man keine Knochen an ihm hat erkennen können: Er ist aber in sechs Wochen vollkommen restituiret / daß er numehr seiner Geschäffte wie vorhin abwarten kan: Jngleichen ist neulicher Zeit ein guter Freund mit dieser Tinctur von den Frantzosen gäntzlich liberiret worden / ist eine gelinde und sichere Medicin, übersende derselben hiemit ein Gläßlein voll / mein Herr kan sie probiren und sein judicium mir davon eröffnen / 2c. 2c.

EPISTOLA XIV.

De affectione Hypochondriaca & scorbuto.

Wohl-Edler 2c.

HOchgeehrter Herr Doctor, es hat meine Eheliebste ohngefehr von fünff viertel Jahren her in sini-

stro Hypochondrio dolores non punctorios sed gravantes gefühlet / von dannen ziehen sie sich hinaufwerts in die Brust / und fühlet sie alsdann / daß nicht allein aus dem Magenmunde ein warmer Dampf in die höhe steiget / sondern auch oben im Schlunde eine materie, welche gleichsam aufquellet und ein Würgen oder conatum vomendi verursachet / worauff aber nichts erfolget. Diese Constriction benimmt in etwas respirationem liberam, auch will alsdann Speise und Tranck nicht so wol hinunter als extra paroxysmum, interdum quoque adest cordis palpitatio.

Hierbey ist zu mercken / daß wann die Wehe in die Brust treten / so verlassen sie die Hypochondria & vice versâ, und an dem Ort / da sie sich setzen / wird immerzu eine φλόγωσις oder æstus vermercket.

Der Magen thut offters weh / also daß die dolores sich bis in den Rückengradt erstrecken / und geschiehet dieses so wohl ante als post pastum. Bißweilen bricht der Magen des Morgends nüchtern eine materie aus / welche wie klar Wasser / keines Geschmacks / auch in geringer quantität ist.

Im Haupte werden zwar nicht offters Wehetage vermercket / ist gleichwohl immerzu wüste / und finden sich unterschiedliche Catarrhi, welche gleichwohl nur zweymahl in dieser Zeit auf die Brust gefallen und recht gesaltzen gewesen: Sonst fallen sie gemeiniglich auff die partes externas & musculosas, dannenher im Nacken / Schultern / Brustknochen / Armen und Beinen die Schmertzen etiam externo attactu, empfunden werden; Sind aber vagabundi und bald an einem bald am andern Orte. Vor weniger Zeit haben sich auch am Zahnfleisch und Gaumen Schmertzen mit einer Schärffe gefunden. Den Leib hält die Natur gebührlich offen / auch halten die menstrua ihre bestimmte Zeit.

Die Urin ist wandelbahr modò clara, modò turbida, modò citrina, modò rubra: Bißweilen ist ein gutes sedimentum, bißweilen setzet sich ein hauffen rother Sand oder Tartarus auff den Boden und an die Seiten des Glases. Der Schlaff will nicht allezeit gleich fort insonderheit ante mediam noctem.

Sonsten ist die Frau Patientin im 37. Jahr ihres Alters / mager von Leibe / das Fleisch an Armen und Beinen wird sehr welck / wobey sich auch lassitudo spontanea befindet &c.

Gelanget demnach an meinen hochgeehrten Herrn mein dienstfleißiges Bitten / er wolle dieses alles

alles bey sich reiflich erwegen und meiner Liebsten mit gutem Raht und dienlichen Artzney-Mitteln unbeschwert willfahren: Bin es mit gnüglicher remuneration hinwieder zu erkennen erbötig / und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treulichst empfehlen / verbleibende rc. rc.

HochEdelgebohrner rc. Insonders hochgeehrter Herr Hauptmann / demselben sind meine geflissene Dienste neben Wündschung alles gedeysamen Wohlergehens stets bevor / und habe mit sonderer Compassion vernommen / was Eu. H. E. Gestr. wegen langwüriger Schwachheit ihrer Hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen lassen; wündsche von Hertzen der Allgütige GOtt selbige in Gnaden wenden und gute beständige Gesundheit verleihen wolle.

Aus was Ursachen die Kranckheit und deroselben Zufälle entstehen / und wie denselben vermittelst Göttlicher Verleihung zu remediren / haben Eu. Gestr. aus beykommenden meinem Consilio zu vernehmen / würde nach Brauch derer verordneten Medicamenten nicht vollkommene Besserung erfolgen / wolle der Herr Hauptmann belieben / deßfalls ausführlichen Bericht einzuschicken / diene demselben ferner besten Vermögens / und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Hauptmann sampt seiner Ehliebsten der allwaltenden Beschirmung Gottes treulichst empfehlen rc. rc.

Consilium

Auff fleißige Erwegung derer in casu proposito befindlichen Leibes-Beschwerden / ist befindlich / daß Frau Patientin affectione Hypochondriaca, wobey sich eine sonderliche Scorbutische Malignität befindet / behafftet sey.

Das drückende Weh in der lincken Seiten rühret von Verstopffung des Miltzens / welcher mit dicken klebrigen und weinsteinigen Feuchtigkeiten angefüllet ist.

Die Beklemmung der Brust wird von denen aus dem Miltz / Gekröß und andern Theilen des untersten Leibes aufsteigenden Dünsten / welche das Zwerckfell / die Lunge und Lufftgänge zusammen drücken / verursachet / dannenher auch der Athem kurtz und das Schlingen der Speise und Trancks etwas schwer fället / weil diese Dünste eine sonderliche Scorbutische Unart und zusammenziehende Eigenschafft vim stipticam bey sich führen.

Das Hertzklopffen hat fast gleiche Ursachen / in dem das Hertz die auffsteigenden Dünste von sich zu treiben / durch starcke und geschwinde Bewegung / bemühet ist.

Der

Der Magen thut weh / weil er theils von bösen Feuchtigkeiten und insonderheit von der wässerigen Materie / welche Frau Patientin bißweilen durch Erbrechen von sich giebet / beschweret / theils / von Blähunge und Winden distendiret wird.

Das Haupt ist wüste von denen aus den untersten Theilen des Leibes aufssteigenden Dünsten / welche wann sie condensiret werden / fallen sie herab in den Nacken / Rücken/auff die Schultern/Brust/ &c. und verursachen daselbsten Schmertzen.

Die Wehtage welche sich hin und wieder bald in den Armen / bald in den Beinen mercken lassen/rühren vom Scharbock her und confirmiren solches auch die Schmertzen im Zahnfleisch und Gaumen des Mundes.

Die Urin ist wandelbar / bald klar / wann die Harngänge von den dicken und zähen Feuchtigkeiten verstopffet ; bald dick und trübe/ wann selbiges mit dem Urin vermischet worden.

Der rothe Sand aber rühret von einer verbrandten / gesaltzenen und weinsteinigten tartarischen Materie: Der Schlaff ist nach Mitternacht besser als vorher / weil die Dauung des Magens alsdenn schon geschehen / vorher aber viel scharffe Dünste aus dem Magen ins Haupt steigen / welche den Schlaff behindern : Die lassitudo oder Müdigkeit in den Gliedern entstehet von den bösen Feuchtigkeiten/welche in den Hypochondriis gesammlet / zugleich mit dem Geblüt durch die Blut und Lufft-Adern und die eusserstẽ Theil des Leibes und musculos sich ergiessen und dieselben beschweren.

Daß das Fleisch an den Armen und Beinen schlap und welck wird und abnimmet / komt von Mangel guter Nahrung/in dem kein reines/ gutes / gesundes / sondern ein gesaltzenes / scharffes und zur Nahrung untaugliches Geblüt generiret wird.

Diesem allen nun zu remediren/ wird etwas schwer fallen / insonderheit bey so ferner Abgelegenheit / da man die Medicament erheischender Nothdurfft nicht ändern und einrichten/noch den Zufällen gebührend begegnen kan.

Wolte man aber bey dieser Frülings-Zeit / welche zur Curation am bequemsten ist / und weil die Leibes-Kräffte noch in ziemlichen Stande seynd/ die Natur ingerendo, digerendo und egerendo das ihrige verrichtet / einen Versuch thun / könte es meines Erachtens am füglichsten geschehen.

I.

Daß erstlich der Leib und das Geblüt wohl gereiniget würde/ hierzu

zu dienet / daß man den laxierenden Rosienwein A. drey oder vier Tage nacheinander gebrauche / und des Morgens nüchtern etwa 3. Stunden vor der ordinar Mittagsmahlzeit / so viel als in ein mittelmäßiges Weinglaß gehet / zu sich nehme; Da es nicht 2. oder 3. Sedes abgiebet / kan man Nachmittage um 4. Uhr wiederum so viel davon einnehmen und essen etwa 2. oder 3. Stunden hernach etwas weniges an weichen gesunden Speisen.

II.

Hierauff kan man einen Tag ruhen und dann des folgenden Tages die Median am lincken / oder / da sie daselbst nicht wohl zu finden wäre / am rechten Arm öffnen / und nur ein wenig Blut lassen.

III.

Wann solches geschehen / kan man hernach das verordnete Säfftlein B. vierzehen Tage nacheinander in sero lactis caprini folgender Gestalt gebrauchen.

Lasset ein Becherlein von Zinn machen / welches 5. Untzen Wassers halten kan / in dieses Becherlein giesset drey Löffel voll des Säfftleins B. in Ziegenwatke so viel daß das Becherlein voll werde / trincket es aus / und fastet darauff bis zu der ordinar Mittagsmahlzeit.

Des andern Tages kan man anderthalb Becherlein voll Ziegenwatke und viertehalb Löffel voll des Säfftleins gebrauchen / des dritten Tages 2. Becherlein voll der Watke und vier Löffel voll des Säfftleins einnehmen / des vierten Tages dritteha1b Becherlein voll Watke und fünfftehalb Löffel voll des Säfftleins austrincken. Des fünfften drey Becherlein voll Watke und fünff Löffel voll des Säfftleins. Des sechsten viertehalb Becherlein voll Watke und sechstehalb Löffel voll des Säfftleins einnehmen. Des siebenden Tages 4. Becherlein voll Watke und sechs Löffel voll des Säfftleins austrincken. Des achten brauchet man wiederum so viel als des siebenden.

Hernach fället man ab / und brauchet des neunten Tages wiederum so viel als des sechsten / des zehenden so viel als des fünfften / des eilfften so viel als des vierten / des zwölfften so viel als des dritten / des dreyzehenden so viel als des andern / und des vierzehenden so viel als des ersten Tages.

Hierauff kan wieder der laxierende Rosien-Wein A. 3. oder 4. Tage nacheinander als zu erst gebrauchet / und also dieser Cur ihre Endschafft gegeben werden. Hiebey aber sind folgende Regulen wohl in acht zu nehmen.

I.

Daß die Watke oder Molcken allezeit warm eingenommen und alle Morgen von frischer Ziegenmilch

welche erst gemolcken / præpariret und zubereitet werde.

II.

Daß man bald nach eingenommener Watke von denen verordneten Magenküchlein C. drey oder 4. auffesse / und da man einige Beschwerden im Magen oder Blähungen und Winde im Leibe empfindet/des Abends/wann man sich will zur Ruhe begeben/von dem verordneten Magen und Windwässerlein B. zwo oder drey Löffel voll einnehmen.

III.

Daß man nach gebrauchter Watke nicht esse oder trincke / bis etwa 3. oder 4. Stunden passiret/ auch nicht schlaffe / sondern mit gehen oder fahren sich ein wenig bewege.

IV.

Daß man die gantze Zeit über einer guten gesunden und mäßigen Di.. sich befleißige/alles meide was hart und schwer zu verdauen oder ein unreines böses Geblüt giebet / als Fleisch und Fische/welche im Rauch oder Lufft getränget / in der Peckel gelegen / oder sonst sehr gesaltzen/ scharff und sauer sind; Fleisch welches von alten Zugvieh ist/ Schweinefleisch/Enten/Gänse/Fische/welche in stehenden faulen Wassern gefangen werden / insonderheit Aal/ Schleyen und dergleichen.

Was Blehungen und Winde verursachet/als Weißkohl/ Rüben/ Erbsen/ was sehr fett ist oder in der Pfannen mit Butter oder Oel gebraten. Item rohes Obst / Aepffel/Birnen / Pfersigen / Gurcken/ Kürbiß/Melonen &c. &c.

Das Brodt soll wohl ausgebacken und ziemlich gesäuret seyn/auch mit etwas Fenchel/ Aniß oder Garten-Kümmel zugerichtet werden.

Weil der Magen schwach / kan die Frau Patientin allezeit bey dem Essen ein gut Trüncklein Reinischen Wein gebrauchen/und von der verordneten Essenz, E. so viel darunter mischen/ daß es einen feinen bittern Schmack davon bekomme.

Sonsten kan sie ein gutes ausgelegenes Bier zum ordinar Tranck gebrauchen/doch wäre besser/ daß sie folgendes Kräuter Bier bey währender Cur trincken möchte.

Thut die verzeichnete Species F. in einen leinen Beutel / henget denselben in ein Viertel Bier / welches erst frisch gebrauen ist / lasset es damit gähren/wann es vierzehn Tage alt ist/ kan man davon trincken nach belieben / zwischen beyden Mahlzeiten soll man sich des Trinckens so viel möglich enthalten.

Der Schlaff soll mäßig seyn/und nicht bald nach dem Essen / sondern etwa drey Stunden darnach geschehen: Der Mittagsschlaff ist schädlich.

Der Leib soll täglich seine Reini-

gung

gung und Abgang haben/ist die Natur hierin säumig/ kan man ihr mit erweichenden Speisen/als Spinat-Kohl/ guten Süpplein / Aepffeln und dergleichen zu Hülff kommen/ oder den laxierenden Rosienwein gebrauchen.

Diese Cur wird am bequemsten im Majo und angehenden Junio verrichtet/ da nicht allein die Kräuter / daraus der frische Safft genommen / sondern auch die Ziegenmilch gut ist / insonderheit wann man den Ziegen alle Abend / wann sie nach Hause kommen / ein Futter von Endivien/ Saurampffer / Cichorien / Lactuc / Erdrauch / Löffelkraut / Bornkresse / Bachbungen und dergleichen frischen Kräutern vorgiebet.

Die Medicament müssen mit allem Fleiß præpariret und der laxierende Rosienwein und die frischen Kräuter Säffte an einem kühlen Orte gehalten / fest zugebunden und wohl verwahret werden.

Die Bereitung derer Medicamenten ist/wie folget.

Vinum passulatum laxativum A.

℞. *passular. min. diligent. lot. & à sordib. repurgat ℥iiijß.*
Contund. in mortar. lapid. ut F. q. pasta. Add. Crem.
♀ri albiss. ℥ß. Aq. fluviat. ℔iiijß.
Coq. ad remanent. ℔iij.
In colatur. ferventiss. infund. Fol. sen. s. st. ℥j. Cinam. acutiss. ʒiij.
Stent. in infus. loc. tepido per H. VII. postea filtrent. per chart. emporet. D. in vitro.

S. Laxierender Rosienwein.

Succi depurati. B.

℞. *Succ. recent. express. | Cochlear. Nasturt. aquat. Bekabung. ana, ℥x. Fumar. Endiv. Cichor. acetos. ana ℥iiij.*
Præcip. c. succ. citr. recent. express. q. s.
Filtrent. per chard. emporet. D. in vitro.

S. Säfftlein.

Rotulæ Stomachales. C.

℞. *Spec. aromatic. rosat. recent. dispensat. ʒiij. Diarrh. Abbat. ʒiß. Sacch. albiss. in aq. Cinam. solut. ℥iiijß. M. F.*
Rotulæ majores asperg. Ol. Cinam. in aq. Cinam. solut. gt. XIII. M. D. ad scatul.

S. Magenküchlein.

Aqua Stomachalis carminativa. D.

℞. *Aq. cort. aurant. c. vin. malvat. destill. ℥iiij. Cinamom. ℥iij. Zedoar. ℥ij. Spir. cort. citr. gt. XV. Mastich. gt. XIII. M.*
D. in vitro S. Magen und Windwässerlein.

Essentia E.

℞. *Essent. absinth. ℥j. Citr. Cochlear.*

 Nasturt.

Nasturt. ana ℥ß. M.D. in vitro stricti orificii. S. Essentz.

Species pro Cerevisia Medica F.

℞. *Fol. recent. cochlear. Miiij. Nasturt. Miij. fumar. meliss. ana Mijß. Rad. Cichor. ℥iij. Scorzoner. ℥ij. Caryophyllat. ℥j. Cort. tamarisc. fraxin. ana ℥iß. rad. capp. ℥j. Incis. & conquass.* D. in charta. S. Species zum Viertelbier.

EPISTOLA. XV.

De complicatis quibusdam affectibus In muliere gravida.

UXorem meam, Excellentissime Vir, Fautor, & Amice honorande, quoties utero concepit, multis iisque gravissimis symptomatibus affligi, jam pridem nosti: Nunc eadem fermè repetunt, cùm tamen ante conceptionem nihil horum senserit, satisque valida & sana nobis visa fuerit; Sie klaget über grosse Angst und Bangigkeit / bald vergehet ihr das Gesicht / oder siehet alles verdoppelt an / darauff ein überlautes Schlucken und Auffstossen des Magens / Erstarren des gantzen Leibes / und Krümmung des Daumen-Finger und Zehen an den Füssen / neben Erkaltung aller Glieder erfolget / welches durch viel Reiben / Rupffen / Räuchern und Zuruffen endlich vergehet / vor Erstarrung der Glieder gehet bißweilen ein delirium vorher / und verneinet lachend / daß sie kranck sey / fänget auch wohl an lieblich zu singen / wird so starck / daß sie sich im Bette auffrichtet und davon lauffen will / daß man genung an ihr zu halten hat.

Der Appetit verlieret sich alsdann gantz und gar / also daß sie ohngezwungen nichts an Speise zu sich nimmet / klaget über groß Hauptweh und Mattigkeit: Sæpe etiam strangulatione uteri gravissimè afficitur, quæ tamen etiam extra gestationis tempus ipsi non est infrequens.

Consule quæso in medium, amicissime Fautor, & Conjugem molestissimis hisce corporis affectibus, me animi angore libera &c.

Amplissime & Consultissime Vir,

AMice & Fautor observande, Literas tuas sub crepusculū hesterni diei ex Hortolino meo redux rectè accepi, respondere autem ad interrogata, solidè quidem, ob ardua quædam publico nomine expedienda prohibeor; Ne tamen desideriis tuis deesse videar, breviter hæc habe.

Causam omnium, quibus Conjux tua affligitur, morborum & symptomatum esse colluviem vitioso-

tiosorum humorum, tempore gestationis in utero cumulatorum, vel exinde constat, quod reliquo tempore, quo gravida non est, ab insultibus istis planè immunis degit: Neque enim omne, quod apud gravidas detinetur mensium, in fœtûs alimentum abit, sed multum ex eo una cum vitiosis humoribus, qui aliàs cum mensibus evacuari solent, remanet, & in corporibus quibusdam præsertim cacochymicis, malignitatem contrahit, unde varia & sæpè horribilia excitantur symptomata.

Sic in Conjuge Tuâ, quoties ex sentinâ illa retenti sangvinis menstrui, vitiosorumque humorum, vapores maligni per arterias ad cor feruntur, angustiam & lipothymiam pariunt, cùm per venas & arterias, quæ ad cerebrum tendunt, vel etiam per Oesophagum ex ventriculo caput ascendunt, distendendo membranas cerebri dolorē faciunt, in nervos opticos effusi, oculorum caliginem, visusque hallucinationem inferunt, vellicando autem principium nervorum epilepsiam excitant & convulsiones, maximè in manuum pedumque digitis, ubi nervi desinunt: Sic quando in totum corpus sese diffundunt, rigiditatem inducunt & frigus ob Spirituum influxum quodammodo interceptum.

Delirium quod præcedit, ab iisdem vaporibus caput petentibus, spiritusque animales turbantibus & lædentibus, dependet, qui ipsi & risum excitant, quatenus in thoracis membranas sese insinuantes, easdem svaviter vellicant, sicut enim alias, si latera digitis leniter contrectentur & titillentur, risus suboritur: Ita & simile quid à vapore membranas illas svaviter vellicante, accidere potest.

Suffocatio ab utero, rara quidem est prægnantibus, ob causas à Roderico de Castro lib.2.de morbis mulierum cap. 1. adductas. Interdum tamen & has exercet, si corpore fuerint cacochymico, & si pravi humores, post conceptionem in corpore retineantur, id quod in conjuge tua factum, multis indiciis constat.

Ciborum fastidium & inappetentia excitatur, dum melior sangvinis pars in alimentum fœtus absumitur, sequior autem relinquitur, quæ ut & vitiosi humores in utero & venis retenti, vapores ad os ventriculi mittunt & pars eorum ad id confluit, ejusque temperiem evertit, eique malam & vitiosam qualitatem imprimit, unde non solùm appetitus concidit, sed etiam irritatâ facultate expultrice, singultus suboritur.

Vides itaque, mi Amice, omnia illa symptomata, quæ conjugem

tuam premunt, haud aliunde, quàm à vitiosis humoribus in utero potissimum cumulatis, maximè verò à vaporibus inde elevatis procedere, prout illi in diversas partes diffunduntur, earumque actiones lædunt. Nec mirum hoc videri debet: Est enim uterus, ut habet Archigenes, vel sexcentarum calamitatum causa.

Cæterum quid in hac malorum syndrome sperandum metuendumve sit, ipse facilè despicies, factâ collatione inter morbum & vires. Equidem utut ancipitem eventum prævideam, non omninò tamen desperandum censeo, modò laboranti naturæ idoneis medicamentis tempestivè subveniatur, & cum ipsam morbi causam, nunc quidem ob metum abortûs aggredi, vitiososque humores expurgare non liceat, id interea agendum, ut vaporum adscensus inhibeatur, malignitas corrigatur, symptomata urgentiora mitigentur, & vires quantum possibile conserventur: Commodè hoc fiet, si quamdiu prægnans est ægra singulis vel alternis matutinis pulvisculi sequentis tantillum assumat.

℞. *Magister.* ☽ ʒj.
corall rubr.
perlar. ana ℈j.
Corv. Alcis absque △ *calcin.*
Cerv. phil. calcin.
Fæcul. pæn.
Lapid. Carpion. pr. ana ℈ij
M. F. Pulvis.

Vehiculi loco sit talis aquarum mixtura.

℞. *Balsam. embryon.* ℥iij
Aq. Epilept. Lang. ℥ij
carbunculi.
Fl. tiliæ
lil. conv.
cerasor. nigr. ana ℥j.
Spirit. lil. convall.
tiliæ ana gt. xvv.
Misce.

Vesperi sub horam somni delibet Rotulas.

℞. *Extr. Pæon.* ℈iß.
calam. arom.
Margarit. præp. ana ℈j.
Corall. rubr. pr. ℈jß.
Sem. Coriandr. acet. pr. ℈iiij
Mastich. elect. ℈j.
Sacch. albiss. in aq. pæn. sol ℥iiijß.
M. F. s. a. Rotulæ asperg.
Ol. still. carv.
fœnicul.
nunc. Moschat.
ana gt. vij.
Misc.

INgruente paroxysmo epileptico vel Hysterico exhibeantur guttæ XV. Tincturæ quam mitto ex liquore convenienti vel mixtura supra descripta. Umbilico autem instilletur tantillum olei ♃is.

Membra rigida illinantur ungvento nervino Augustanorum vel

vel oleo lumbricorum terrestrium composito, additis guttulis aliquot olei stillatitii salviæ & rutæ.

Capitis dolorem mitigabit Ceratu mmeum Cephalicũ alutæ inductum, frontique & temporibus applicatum.

Ventriculus roboretur Balsamo fœniculi Hartmanni & aquâ meâ stomachali.

Singultum compescet extractum ligni aloës in aqua Cinamomi solutum; Extra pannus Coccineus vino Malvatico probè imbutus, applicetur, idque actu calidè & repetitim.

Post partum, quem facilem felicemque jubeat vitæ dator & author DEUS, omni curâ incumbendum, ut rectè satisque fluant Lochia, quod ni fiat, præmisso Enemate convenienti exhibeatur Essentia mea uterina cum castoreo, vel quod in multis salutare deprehendi, sperma ceti ex cerevisia calida.

Interea & suffitus, evaporationesque instituantur, quibus humores crassi attenuentur, vasorumque orificia aperiantur: Postmodum humores vitiosi cùm in toto, tum in utero cumulati, per vices evacuentur & Cacochymia emendetur, quod ipsum quâ methodo quibusque remediis fieri possit ac debeat, quamprimùm me monueris, docebo. Interea vale & spe bona animum erige. Scribo Colbergæ d. XV. Decembris An. M. DC. LXIV.

T.

Omni studio & fide

B. TIMÆUS von Güldenklee.

EPISTOLA XVI.

Continens monita quædam in partu & post partum observanda.

Hochgeehrter Herr ꝛc.

Aus dessen Schreiben vernehme Ich/ daß er wegen seiner Eheliebsten/ derer Gebuhrtzeit herannahet/ nicht wenig bekümmert ist/ und zu wissen begehret/ was in und nach der Gebuhrt / auff begebende Fälle zu thun und zu gebrauchen sey:

Berichte hierauff kürtzlich.

I.

Wann die Zeit der Geburt verhanden / welches aus dem Weh und Schmertzen/ so sich vom Nabel an bis unten an die Schaam und am Rücken mercken lassen / abzunehmen / soll man der Gebährerin von dem verordneten Wässerlein mit dem Buchstaben A gezeichnet 2. oder 3. Löffel voll eingeben/ und den Leib vom Nabel an bis zu der Schaam / wie auch die Schaam selbsten und die Creutze am Rücken mit dem verordneten Oel B. fein warm

warm schmieren und mit der Hand wohl einreiben.

II.

Würde die Frucht nicht abgehen/ kan man der Gebährenden von dem verordneten Pülverlein C. drey Messerspitzen voll in einem Becherlein voll Spanischen Wein / oder in einem warmen Süpplein von halb Melissen Wasser und halb Reinischen Wein / mit ein wenig Saffran / Muscatenblumen und Zucker zugerichtet eingeben.

Da es sich zutrüge / daß die Geburt noch nicht abgehen wolte kan man dieses Pülverlein noch einmahl / auch da es nöthig zum dritten und vierten mahl gebrauchen.

Unterdessen soll man etliche Tröpfflein Birnstein-Oel in den Nabel streichen / und lassen die Gebährende an Biebergeil riechen.

Etliche halten das Schlangenfett vor ein bewehrtes Mittel / so man ein wenig davon in den Nabel streichet und ein Stücklein rothen Scharlach darüber leget/ auch pfleget der Scharlach allein auff den Nabel geleget/ gut zuthun.

Wann die Gebährende kein Weh mehr fühlet / soll man ihr ein wenig Milch und Honig fein warm eingeben. Tormina enim hinc orta facultatem expultricem stimulant.

Wann nichts helffen will / soll man das Clystir mit dem Buchstaben D. gezeichnet / appliciren lassen/ ich habe es zum öfftern wann man gantz verlohren gegeben / gut befunden.

So wird auch durch das Niesen die Geburt wohl befördert / zu dessen Erweckung kan die Gebährerin von dem Pülverlein E. ein wenig in die Nasenlöcher ziehen / und so lange darinnen halten / biß sie beginnet zu niesen.

III.

Wann die Gebährerin sehr schwach und krafftloß ist / soll man ihr von dem Krafftwässerlein F. etliche Löffel voll eingeben / und ein wenig Confection Alkermes darunter mischen: Auch soll man ein Tüchlein in aqua nostra apoplectica Heroica naß machen / und die Frau daran riechen lassen: Auff die Puls soll man ein wenig Ruß von fichtenen Holtz mit Weineßig vermischt binden / muß aber wohl untereinander gerühret werden / daß es wie ein Teig werde.

IV.

In der Geburth soll die Hebamme fleißige Achtung geben / daß sie die Nach- oder Affter-Geburt gewinne/ dann so dieselbe stecken bleibet / kan es viel schwere Zufälle / bißweilen gar den Tod verursachen. Derowegen soll die Wehmutter allen Fleiß anwenden / daß sie die Nachgeburth mit der Hand fasse und heraus ziehe / muß

aber

aber gar behånde und gemachsam damit umgehen / damit die Mutter nicht verletzet werde. Da solches nicht angehen will / soll die Gebåhrende ein wenig von dem Niesepůlverlein E. in die Nasenlöcher ziehen/ und kurtz hernach oder zuvor ein halbes Quintlein von dem Půlverlein G. in einem Sůpplein von Melissen-Wasser und Rheinischen Wein mit Saffran zugerichtet/ fein warm einnehmen.

Eusserlich soll man Beyfuß in blanckem Wein gekocht / so warm als es zu erleyden / über den gantzen Leib vom Nabel an biß auff die Schaam legen/und da es nöthig den Brauch des Půlverleins G. repetiren.

V.

Wann das Kind durch GOttes Gnade zur Welt gebohren ist / soll man die Mutter in ein bequemes warmes Bette legen / und den Leib mit dem Oele B. fein warm schmieren/wie auch unten den Rücken und die Creutze/ geben ihr ein wenig von dem Krafftwåsserlein F. oder sonsten ein gutes warmes Süpplein/ darinnen ein frisches Ey zertrieben sey: Auch soll sie sich hůten / daß ihr keine kalte Lufft in den Leib ziehe/ wodurch das Geblůt erstarret / verhalten / grosse Schmertzen und andere Ungelegenheiten verursachet werden.

Vor wohlriechenden lieblichen Sachen muß sie sich hůten / damit kein Auffsteigen der Mutter dadurch erwecket werde.

VI.

Würde nach der Geburt das verhaltene Geblůt zu wenig oder gar nicht abgehen/soll man der Kindbetterin alle Morgen von dem Půlverlein C. drey Messerspitzen voll in einem Süpplein von Melissen und Rheinischen Wein / mit ein wenig Saffran zugerichtet / eingeben ; des Abends aber soll sie von dem Wåsserlein H. allezeit drey Löffel voll einnehmen/nichts anders darauff trincken/sondern damit einschlaffe. Will es nicht verfangen/muß das Clystier D. appliciret werden / wiewohl es besser/ daß solches auch fort im Anfange geschehe / insonderheit so Verstopffungen des Leibes verhanden.

VII.

Wann das Geblůt nach der Geburt gar zu starck gehet/ kan man der Frauen von dem anhaltenden Půlverlein I. des Morgens nůchtern in einem warmen Süpplein von rothen Wein und Wegebreitwasser/ drey Messerspitzen voll eingeben/ nach Mittage aber und des Abends kan sie von der Emulsion K. trincken/ nachdem es nöthig. Alles was hitzig und scharff ist/muß sie meiden/ sich nicht viel bewegen / sondern im Bette fein still liegen. Eusserlich soll man das Ungventum Comitissæ auflegen.

VIII.

Vor das Nachweh soll man der Frauen von dem Pülverlein L. in einem warmen Bier- oder Wein-Süpplein ein wenig eingeben / und den Leib zum öfftern mit dem Oel M. fein warm schmieren / mit der Hand wohl einreiben / und ein warmes duppeltes Tuch darüber legen. Da das Weh nicht nachlassen wolte / muß ein Clystier von Chamillen / Dille / Fleischwurtzel / Pappel / Poley und dergleichen appliciret werden.

IX.

Vor das Aufffsteigen der Mutter kan man ein wenig Schwalben-Wasser eingeben oder Haber-Kümmel und Bibergeyl zu Pulver gestossen in warm Bier gebrauchen / insonderheit so die Frau zugleich Nachweh und Schmertzen im Leibe empfindet. Auch ist das Pülverlein C. hierzu nicht undienlich.

X.

Wenn das Kind sehr schwach zur Welt gebohren wird / soll man ein wenig Muscatenblumen oder Näglein im Munde kauen und dem Kinde den Athem einblasen / auch kan man ihm etliche Tröpfflein von der Mixtur N. welche ich öffters sehr gut befunden / auff die Zunge geben / und die Pulßadern und Nasenlöcher mit dem Balsam O. oder Schlagwasser P. bestreichen / und das Kind mit warmen Wein oder Bier / darinnen ein wenig Kümmel auffgesotten ist / waschen / oder nur ein Tüchlein darinnen naß machen und dem Kinde fein warm umschlagen.

XI.

Schließlich ist hiebey zu erinnern daß man vor allen Dingen eine gute erfahrne und hertzhaffte / bescheidene Wehmutter oder Hebamme zur Hand habe / welche auff begebende Fälle / wenn das Kind nicht recht gekehret ist / demselben zu Hülffe kommen / anders wenden und zur Geburth befördern könne: Wie aber solches zu verrichten / ist zu weitläufftig allhier zu beschreiben / die Erfahrung und gute Handgriffe müssen nechst GOtt / hierin das beste tuhn &c. &c.

Descriptio Medicamentorum.

℞. *Aq. Cinamom.* ℥iij.
Meliss.
Hyster. Mynsicht.
Artemis. ana ℥j.
Spirit. Meliss. gt. xxv.

M. D. in vitro
S. Wässerlein A.

*
* *

℞. *Ol. lil. albor.* ℥iij.
amygd. dulc.
Cheirin. ana ℥j.

M. D. in fictili
S. Oel. B.

℞. *Myrrhæ*

*
* *

℞. *Myrrhæ purissim.* ℥iß.
Succin. alb. præp.
Aristoloch. rotund.
Dictamn. alb.
Borracis.
Cassiæ lign. acutiss.
Croc. oriental.
Apic. flav. lil. albor. ana ℈j.
M. F. pulvis
D. ad scatulam
S. Pülverlein. C.

*
* *

℞. *Herb. pariet.*
branc. ursin. ana Mj
Flor. Chamæmel.
Melitot. ana P. iij
Rad. alth. ℥vj
lil. albor. ℥ß.
Sem. anis. fœnic. ana ℥ij.
Agaric. trochisc. in petia ligat. ℥iij.
Incisa & conquassata coqu. ex s. q. aqu. simplic.
℞. *Colaturæ* ℔j
Elect. hier. picr. ℥j
Catholic. ℥ß.
Ol. lil. albor. ℥ij
Sal gemm. ℥iij
M. F. Enema
S. Clystir. D.

*
* *

℞. *Sem. nigell. lolii*
Rad. Hellebor. alb.
summitat. majoran.
Flor. lil. convall. ana ℈j.
Castor. ℈ß.
M. F. pulvis subtilis.
D. in pyxide lignea
S. Niesepülverlein E.

*
* *

℞. *Aq. nostr. cordial. calid.* ℥ij.
Carbuncul.
borragin.
fl. tiliæ ana ℥j.
Meliss. ℥iß.
Cinamom. c. florib. borrag. destill. ℥ij
M. D. in vitro.
S. Krafftwässerlein F.

*
* *

℞. *Aristoloch. rotund.*
Trochisc. de myrrh.
Dictamn. Cretic.
Cass. lign. acutiss.
Borracis ana ℈iß.
Castorei
Croc. ana ℥j.
Ol. still. succin. alb. gt xv.
M. F. Pulvis
D. in scatulam
S. Pülverlein G.

*
* *

℞. *Aq. Hyster. Mynsicht.* ℥iij.
Cinamom. ℥ij.
Meliss.
Artemis. ana ℥j.
Zedoar. ℥iß.
M. D. in vitro.
S. Wässerlein H.
℞. *Rad. tormentill.*
Terr. sigill. Strigens.

C. C. ust. præp.
Corall. rubr.
Bol. Armen.
Mastich.
Tragacanth. albiss. ana ℈iß
M. F. Pulvis subtilis
D. in scatula.
S. Anhaltendes Pülverlein!

* * *

℞. *Amygd. dulc. excort. non rancid.* ℥ij
Sem. 4. frig. maj. excort. ana ʒj.
Aq. sangvinar. ℥iij
fol. Querc.
tormentill. ana ℥ij.
M. F. Emulsio
Adde
C. C. ust. præp. ℈ij.
Corall. alb. pr. ℈i.
Spirit. fragor. gt. xxv.
M. D. in vitro
S. Emulsion K.

* * *

℞. *Sem. Sesel.* ʒij.
cumin.
aneth.
carvi ana ℈iß
Cort. aurant.
Rad. Zedoar.
galang. ana ℈ij
Croc. orient. ℈iß.
M. F. Pulvis.
D. in scatula.
S. Pulver vor das Nachwehe.

* * *

℞. *Ungv. noster. anodyn.* ℥j.
Ol. chamæmel.
aneth.
rut. ana ʒß.
stillat. carv.
cumin.
baccar. laur.
ana gt. ix.
M. D. in fictili
S. Oel. M.

* * *

℞. *Aq. vit. Anglic.* ℥j.
Confect. Alkerm. ℈iß.
Misc. exactissimè
D. in vitro.
S. Mixtur N.

* * *

℞. *Aq. nostr. cordial. odor.* ℥ij
apopl. Heroic. ℥j.
Spir. fl. tiliæ
rosar.
rub. idæi ana gt. xj.
Ambr. grys. gr. iiij.
M. D. in vitro
S. Wohlriechendes Hertz und Schlangenwasser O.

℞. *Ol. stillat. rosar. ver. gt. xiij.*
citr.
cinamom. ana gt. ix.
macer. gt. vij.
Ambr. grys.
Mosch. orient. ana gr. v.
Styrac. calamit.
Balsam. Indic. ana ℈iß.

Ol.

Ol. nuc. Mosch. per expr. fact. ℥iii.

M. F. Balsamus

D. in pyxide

S. Balsam P.

EPISTOLA XVII.

De præservatione morborum generali & in specie Hydropis.

Magnifice Domine

UT suus corpori constet vigor, morbosique, quantum in artis potestate est, prævertantur insultus, commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, sordes primis viarum communium partiumque vicinarum latebris adhærescentes eluere; quod ut citra molestiam fiat, assumantur pilulæ meæ secretiores eo, qui sacer est, septenario scilicet numero, & quidem sub decubitum tribus circiter à cœna frugali horis; sic si quid vitiosi humoris cumulatum fuerit (cumulatur autem ob viscerum dyscrasiam & diætæ errores quotidie) sensim & sine jactura evacuabitur, fomesque cum aliis morbis, tum cacochymiæ, metuendoq; exinde hydropi blandè subducetur. Quod si penitiori recessu subsistentes humores electivè quandoque eliminare placuerit, egregiè spero, conferet diakermes meum solutivum eo, quem in pharmacophylacio præscripsi, modo assumptum: Rectissimè autem hoc fiet paulò ante æquinoctium vernum, cùm sol arietem ingreditur, & in autumno cum libram petit.

II.

Cum humores serosi potissima Hydropis, à quo sibi metuit Magnificus Dominus, causa, optimè per sudores evacuentur, proderit nonnunquam aliquid ex Diaphoreticorum censu assumere, & sub lecto, vel quod commodius in Laconico paululum sudare: Simplex & paratu facile, at nulli secundum est illud Cratonis, quod ex rasura Cornu cervini & Rob Sambuci componitur. Efficacior tamen nostra hæc est mixtura.

℞. *Aq. bacc. Sambuc.* ℥iij

Theriacal. nostr. ℥ß.

Pulv. nost. Diaphoretic. ℈j.

Spir. Sambuc. gt. xxi. M.

Quodsi spontè quandoque sudores erumpant, horis præsertim matutinis, non sunt reprimendi, sed tegumentis & stragulis prolectandi, postmodum, totum corpus linteis calidis probè abstergendum.

III.

Interea & viscera subinde roboranda: Ventriculo gratum est vinum Rhenense absinthites vel enula-

nulatum ſub paſtu delibandum; Jejuno prodeſt Elixyr noſtrum ſtomachale viginti circiter guttularum menſurâ ex juſculo carnium non pingvi ſorbillandum: Dormiturus aquam noſtram ſtomachalem deguſtet, quæ & flatus diſcutit, aſcenſumque vaporum reprimit. Epati intybacea ſive cichoracea, quocunque modo aſſumpta, proſunt.

Lieni quæ ex ♂e parantur & maximè Tinctura; Omnibus denique Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuccis.

IV.

Cæterum & diætæ habenda ratio: Pulchrè quidem Celſus; Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque aliptâ egere: Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri eſſe, modò in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentius ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit: Prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modò plus juſto, modò non amplius aſſumere, bis de die potius quàm ſemel cibum capere; Cavendum tamen ne in ſecunda valetudine adverſæ præſidia conſumantur: Sed obſtat neutri corporis decidentia, & operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe officii prohibet gravitas: Strictius itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt: Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus. Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aqua temperat & ex frigidis humentibus excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu: Cibus ſit boni ſucci & facilis coctionis, non craſſus, viſcidus & lentus, nec aëre aut fumo ſiccatus vel muriâ maceratus; Vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes ſuillæ, anſerinæ, anatinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia ſunt *piſa*, rapa, braſſica, poma, cucumeres, melones &c. Piſces rariùs veniant in uſum & imprimis teſtacea. Cibi condiantur modico aromate & ſale non multo. Potus ſit cereviſia melioris grani, ſufficienter cocta & benè defecata; Vina nocent dulcia, recentia & craſſa; proſunt Rhenana, annotina *magis* quàm horna.

Somnus

Somnus ſeptem non ſit productior horis, nec, ſi licet, brevior isque nocturnus, cui ſi quid deceſſerit, de die compenſetur ſed paulò remotius à paſtu. Sub decubitum ut veſtes, ſic & curæ exuantur & quicquid tetricum eſt vel moroſum aut arduum. Etenim qui meditabundi ad ſomnum ſe componunt, inquietè dormiunt.

Alvus & veſica quotidie deponant, ſegniores artis operâ excitentur.

Corporis exercitia adeò ſunt neceſſaria, ut ſine his ægrè ſubſiſtat ſanitas: Eſt enim motus quaſi flabellum, quo calor nativus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis ſpiracula eventilantur, unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi limam, virium roborationem; Juventutis debitum & ſenectutis gaudium dixit. Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum ſequantur, ſed præcedant.

Eadem & affectionum animi eſt cenſura; Amiciſſimum naturæ eſt gaudium ſi moderatum ſit, utpote quod cor & ſpiritus totum corpus recreat; nocet nimium, quo diſſipantur Spiritus. Ira autem, mœror, triſtitia & metus nocentiſſimi affectus ſunt, & propterea, quantum poſſibile, devitandi. Sed explicatius de his in Conſilio meo diætetico, cujus editio, niſi quid intervenerit, brevi maturabitur. Interea in conſpectu ſint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, COENA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI, DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA VIDEBITUR MINUS INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR, QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CUI SIT LAUS ET HONOR IN SECULA.

DE-

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quæ titulus libri hujus ultimi promittit, descriptiones hæ sunt.

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem casuum Medicinalium inter alias medicamentorum compositiones, aquas ex diversis vegetabilium partibus, radicibus nimirum, foliis, floribus, seminibus, lignis, corticibus &c. simul mixtis, artificiosè eliciendas proposuimus; Nunc etiam nonnullis ex singulis plantarum partibus seorsim destillandas, breviter describemus, cùm & hæ usum in medendo habeant haut contemnendum, duratione autem odore & sapore reliquas fermè superent.

Ex Herbis calidis paratur.

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. betonic. Salviæ*
primul. veris
rorismarin. Majoran.
Euphrasiæ, Meliss.
Hyssopi, Origani
Chamæpyth.
Serpill. thym.
Ocym. ana Mj.
Incis. & conquassat. irrotentur
Spirit. vini rectificat. ℔ij
postridie affund.
Vini Malvatic. ℔vj
Aq. betonic. Meliss. ana ℔j

Stent in infusione per triduum, postea destillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. *Herb. Chelidon. Majoran.*
fœnicul. beton.
Euphras. fumar.
rutæ, salviæ
Rorismarin. Meliss.
pimpinell. ana Mj.
Incisis & conquassatis
affund. Roris majalis. ℔vj
Vini Molvat. ℔iiij

Mixta destillentur.

3.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Herb. veronic. scabios.*
prassii albi
Carduibenedicti
Nicotianæ
Chærefolii
tussilaginis
betonicæ
fœniculi
Salviæ, Hyssopi,
Rorellæ
pulmonar. maculos ana Mj.

Conquassata macerentur in Hydromel. Lithuan. ℔x

Per triduum, postea destillentur, &c.

edulcorentur Sacchar. cand. alb. ad placitum.

4.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. Meliss. Ocym.*
Scordii, Card. bened.
Cardiac. Scabios.
Caryophyllalæ
Balsamitæ
Verbenæ buglosss.
ana Mj.

Incisis & contus. affund.
Vini Malvatici ℔vj.
Aq. card. bened.
bugloss. ana ℔j

Macerentur per triduum. Postea destillentur.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. Menth. hortens. rub.*
Balsamit. ana Mij.
betonic.
basilic. ana Mj
absinth. pontic. vulgar. ana Mjß
rorismar. Mij.

Incisis & conquassatis affund.

Spirit. bacc. juniper. ℔iij
Vini Rhenan. ℔vij

Digerantur in B. M. per biduum

postea destillentur.

6.

AQUA EPATICA.

℞. *Fol. agrimon. s. Eupator.*
Chamædr.
Veronic.
absinth.
Capill. ♀
marrub. alb.
card. bened.
epatic.
cuscut.
chamæpyth.
rorismar. ana Mj.

Minu-

Minutiſſimè inciſa & conquaſſata deſtillentur cum vino abſinthite.

7.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Scolopendr. tamariſc.*
Cuſcut. fumar.
Capill. ♀is, Cerefol.
Abſinth. polytrich.
Chamædryos
Naſturt. cochlear.
Bekabung. ana Mj.
Vin. chalybeat. ℔vj.
Aq. Meliſſ. fumar. ana ℔j

Stent in digeſtione B. M. per diem & noct. poſtea deſtillentur.

8.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Herb. Veronic.*
capill. ♀is
polytrich. aurei
Cerefol.
Saxifrag.
betonic. Roriſmarin.
petroſel. Eryngii
heder. terreſtr.
Ononid.
Chamedryos
filipendul. ana Mj.

Inciſis & conquaſſatis aff.
Aqu. betulæ ℔vj
vin. Hiſpanic. ℔iiij

Macerentur per biduum poſtea deſtillentur.

9.

AQUA HYSTERICA.

℞. *Fol. arthemiſ.*
meliſſ. menth.
matricar. puleg.
betonic. leviſtic.
calaminth. rutæ
roriſmarin.
agrimon. veronic.
Chamædr.
Mercurial. ana Mj.

Inciſa & contuſa irrorentur
aq. vitæ mulier. q. ſ. affund.
aq. arthemiſ. ℔iiij
meliſſ. menth. ana ℔jß

Mixta deſtillentur.

10.

AQUA ARTHRITICA.

℞. *Fol. Chamæpyt.*
Chamædr.
Hyperic.
Veronic. Agrimon.
Cerefol. Meliſſ.
Roriſmarin.

betonic.
primul. veris
arthemis.
serpill. ana Mj.

Incisa & contusa aspergantur.

Spir. vin. ♀isat. ℔ij
postea affund.
Aq. Ivæ arthetic. ℔iij
meliss. arthemiss. ana ℔ij

Stent in infusion. per biduum postea destillentur.

Ex Herbis frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. recent. Lactuc.*
plantag.
portulac.
acetos.
endiviæ
nymphææ
ana Mvj.

Exprim. succus & destilletur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Fol. portulac.*
tussilag.
alth.
scariol.
capill. ♀is
intyb. majoris
nymph. ana Miij

Incisis & conquassatis affund.

Aq. heder. terrestr.
tussilagin.
portulac. ana ℔iij

Mixta destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. recent. acetosell.*
endiv.
nymph.
tarax.
scariol.
violar.
fragar.
borragin.
bugloss.
ana Miiij

Exprimatur succus & destilletur ex vasis vitreis.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. recent. intyb. maj. Miiij*
acetos. portulac.
lactuc. malv.
spinach.

spinach. ana Miij

Exprimatur succus & destilletur.

5.

AQUA HEPATICA.

℞. *Fol. recent. acetos.*
fragar.
violar.
asparag.
Hepatic. nobil.
endiv.
cichor.
lactuc.
portulac.
taraxac. ana Miij

Exprimatur succus & destilletur.

6.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Fol. fragar.*
portulac.
capill. ♀is
fumar.
cichor.
endiv.
lactuc. ana Mij.

Incisis & conquassat. affund.

Aq. fumar. ℔v
cichor. ℔ij
aperitiv. nostr. ℔j

Mixta destillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Fol. fragar.*
nymph.
parietar.
acetos.
portulac.
cichor.
plantag.
lactuc. ana Miij

Incisis & contusis affund.
Aq. betul. ℔x.

Mixta destillentur.

Ex Floribus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. anth. lil. convall.*
lavendul. salv.
stœchad. arab.
cheir. betonic.
pœon. tunic.
primul. veris
til. majoran.
ana Mij

Incisis & contusis affund.

Vin. Malvatic. ℔x.
Aq. lavendul.
lil. convall. ana ℔j

Mixta destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. Scabios. salv.*
betonic. hyssop.
pulmonar. maculos.

tussilagin.
meliss. anthos
ana Mij
affund. Hydromel. Lithuanic. ℔x.

Mixta destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Flor. Calendul.*
Scabios.
Meliss.
Tunicæ
Borrag.
Bugloss.
Lil. convall.
Hyperic. ana Mij
affund.
Vin. Malvatic. ad eminent.
4. digitor.

Macerentur per triduum, postea destillentur.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Flor. betonic.*
anthos
salviæ
lavendul.
Chamæmel. Roman.
ana Mij
menth. Miij
meliss. Mij.

Mixta & conquassata destillentur cum vino Hispanic. vel Hungaric. q. s.

5.

AQUA EPATICA

℞. *Flor. Epatic. Nobil. Miiij*
sambuc. lupul.
Salviæ, centaur. min. ana
Mij
affund.
Vini Rhenan. absinthit. q. s.

Macerentur in loco tepido per Hor. vij postea destillentur.

6.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Flor. genist.*
hepatic.
viticis
lupuli
sambuc.
cichor.
anthos
hyperic.
fumar. ana Mij
aspergant. Spirit.
vin. ♀iscat. ℔j
postea affund.
Aq fumar. q. s.

Destillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Flor. Sambuc. Miij*
Hyperic.
betonic.
chamæmel.
anthos ana Mij
genist Miij

Destillentur ex aquæ betulæ q. s.

Ex floribus frigidis

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. rosar. rubr.*
albar.
nymphææ
violar. purpur.
papav. alb.
rhead.
ana Miij
affund.
Aq. violar. rosar.
papav. erratic.
ana ℔iij
Mixta destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. violar. purpur.*
nymph. malv.
cyan. bugloss.
cichor.
farfar.
pulmonar. maculos.
papav. errat.
rosar. rubr.
albar. ana Mij
affund.
Aq. heder. terrestr.
farfar.
flor. Rhead.
pulmonar. maculos.
ana q. s.
Mixta destillentur.

3.

AQUA EPATICA.

℞. *Flor. Cichor.*
violar.
rosar. rubr.
bugloss.
hepatic. alb.
nymph.
acaciæ
papav. errat. ana Mij
affund.
Aq. Cichor. Endiv.
ana q. s.
Destillentur.

Ex Radicibus Calidis:

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Rad. pæon. ☾. decresc.*
collect. ℥ij
doronic. enulæ
Rhodiæ, caryophyll.
aristoloch. utriusque
Angelic. Cyper.
sarsaparill.
dictamn. alb.
Cost. Ægyptiac.
ana ℥j.
Incisis & conquassatis affund.
vin. Malvatic. q. s.
Stent in infusion. per triduum postea destillentur.

AQUA

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Rad. Enul. Campan.*
pimpinell.
fœnicul. ana ℥ij
ireos
squill. ana ʒvj.
aristoloch. rotund.
tussilagin.
angelic.
liquirit.
acor. ver.
scabios. ana ℥j.

Incisæ & conquassatæ macerentur in Hydromell. Lithuanici q. s. per triduum, postea destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Rad. bugloss.*
scord.
enul.
doronic.
angelic.
rhapontic. ver.
dictamn. Cretic. alb.
Scorzoner.
pimpinell.
Caryophyll.
tormentill.
contrajerv.
ana ℥j.

Incisis & contusis affund.

Aq. citr. ex corticib. cum vino destill. q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

℞. *Radic. quinque aperitiv. maior. & minor.*
pimpinell.
rub. tinctor.
Rhapont. ver.
Rhabarb. elect.
Cichor. ana ℥j.

Conquassatis affund.

Aq. nostr. Epatic. calid. q. s. post macerationem destillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. filic.*
polypod. quern.
Rhapont. ver.
cichor. fraxin.
Scorzoner.
Enul.
Caryophyllat.
bugloss.
quinque aperient. major & minor. ana ℥j

Incisæ & conquassatæ macerentur per triduum in s. q. vin. Rhenan. postea destillentur.

AQUA

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Radic. Ononid.*
saxifrag.
pimpinell.
satyr.
aristoloch. long.
petroselin.
alth.
enul.
5. aperient. major. & minor.
ana ℥j.

Incis. & conquassat. macerentur in vin. Hispanic. s. q.
postea destillentur.

7.

AQUA UTERINA.

℞. *Radic. Valerian.*
levistic.
enul.
angelic.
pimpinell.
fœnicul.
petroselin.
rubr. tinctor.
caryophyllat.
bryon.
aristoloch. rotund.
asparag.
cyper.
dictamn. ana ℥j.

Redigantur in pulverem grossum, qui conspergatur *aq. vit. mulier. q. s.*

Add.
Vin. Melissat. q. s.

Digerantur in B. M. tepido per triduum, deinde destillentur.

8.

AQUA ARTHRITICA.

℞. *Rad. arthemis.*
imperator.
pœon.
gentian.
Rhapontic.
valerian.
aristoloch. utriusque
ana ℥j.

Contusis affund.
Aq. Ivæ arthetic.
arthemis.
meliss. ana q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

Ex Radicibus frigidis.

1.

AQUA HEPATICA.

℞. *Rad. acetos. acetosell.*
asparag. gramin.
endiv. cichor.
fragar. taraxac.
plantagin. lactuc.
ana ℥j.

In pulverem comminutis affund.
Aq. Endiv. Cichor.

fragor. ana q. s.

Digerantur in B. M.

Per triduum, postea destillentur.

2.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. fragar.*
bugloss.
gramin.
oxylapath.
polypod. quern.
Cichor.
taraxac.
acetos. ana ℥j.

Incisis & conquassatis affund.

Aq. Cichor. taraxac.
fragar. ana ℔iij
♀i *albiss. ℥iij*

Macerentur per triduum postea destillentur.

3.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Rad. arnogloss.*
fragar.
cichor.
nymph.
gramin.
malv.
alth.
liquirit.
ana ℥j.

Incisis & conquassatis affund.

Aq. betul. q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur

Ex seminibus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Sem. pæon.*
basilic.
sileres montan.
aquileg.
rorismar.
majoran.
coriandr.
cumin.
anis. fœnicul.
carv. ana ℥j.

Contus. affund.
vin. Malvatic. q. s.

Stent in infusione per triduum, postea destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Sem. Card. bened.*
card. Mar.
nap.
nasturt.
anis.
fœnicul.
aquileg.
cerefol.
seseleos. ana ℥j.

In pulverem grossum redactis affund.

Aq. fœnicul. card. bened.

scabios.

scabios. ana q. s.

Stent in infusione donec liquor rubescat, postea destillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Sem. Card. bened.*
citr. aurant.
ocym.
amom. ver.
angelic.
levistic.
hyperic. ana ℥j.

Comminuta macerentur in vin. Malvat. q. s.
postea destillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

℞. *Sem. 4. calid. major.*
& minor.
aurantior.
aquileg.
citr.
card. bened.
asparag.
sesel.
cicer. rubr. ana ℥j.

Incisis & conquassat. affund.

vin. Rhenan. alb. q. s.

Post macerationem destillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Semin. Genist.*
fraxin.
Ammeos
cerefol.
rut.
agni cast.
cumin.
anis.
fœnicul.
citr.
cochlear.
nasturt.
card. Mar. ana ℥j.

In pulverem grossum redactis affund.

vin. absinthit. q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Sem. genist.*
petrosel.
milii solis
dauc. fœnicul.
anis. cerefol.
Saxifrag.
pimpinell.
nasturtii
cochlear.
cicer. rubr. ana ℥j.

Comminuta macerentur in vin. Hispanic. s. q. postea destillentur.

Ex seminibus frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Sem. papav. alb. ℥iij*
portulac. ℥ij
lactuc.
phyll.
Contusis affund.
Aq. violar.
rosar.
lactuc.
papav. errat. ana q. s.
Mixta destillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Sem. 4. frigid. major. & minor. ana ℥j.*
papaver. alb. ℥iß.
alth. psyll.
cydonior.
card. Mar. ana ℥vj.
Conquassat. affund.
Cremor. ptisan. hordeac. q. s.
Destillentur.

3.

AQUA HEPATICA.

℞. *Semin. frig. maj. & min.*
lactuc.
portulac.
endiv. cichor.
Cydonior. ana ℥j.
Contusis affund.
Aq. Cichor. & Endiv. ana q. s.
Mixta destillentur.

4.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Sem. violar. lactuc.*
plantag. endiv.
cichor. citr.
portulac.
4. frigid. maj. & min. ana ℥j.
Conquassata destillentur
ex s. q. ser. lact. caprin.
Ex fructibus.

1.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Succ. pomor. Borsdorff. ℔iij*
Cydonior. ℔ij
frag. rub. id.
ribium
pyror. moschatell.
granator. nigr.
ana ℔j
Mixt. destillentur ex vasis vitreis.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Passular. minor. ℔iß.*
Cubebar. ℔j
jujubar.
Sebesten
Dactylor.
Ficuum
Siliqu. dulc.
prun. de prunellis ana ℔ß
conquassatis affund.

Aq.

Aq. violar.
rosar.
endiv.
portulac. ana q. s.

Mixta destillentur

igne forti ex arenâ.

3.

AQUA HEPATICA.

℞. *Fruct. exsiccat. cynosbat.* ℔ß
cerasor. nigr. cum nucleis ℔j
alkekeng.
amygdalar. amar.
nuc. persicor.
bacc. juniper.
ana ℔ß
Incis. & conquassat. destillentur c. aq. betul. q. s.

Ex aromatibus.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Nuc. Moschat.* ℥ij
cubebar. cardamom.
macer. caryophyll.
carpobals. ana ℥j.
acor. ver. ℥ij
cinamom. acutiss. ℥iiij
Incisa & conquassat. infund. in vin. malvat. s. q.

Macerentur per triduum postea destillentur.

2.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Cinamom. acutiss.* ℥iiij
Cass. lign. ℥ij.
macer. ℥j.
caryophyllor.
Cardamom.
Cubebar. ana ʒvj.
Nuc. moschat. ʒvij
croc. orient. ver. ʒiij

Contusis affund.

Vin. Malvatic. q. s.

Macerentur per triduum postea destillentur.

Addi potest ambra & moschus.

3.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Nuc. moschat.*
Caryophyll.
Zedoar.
Macer.
Galang. ana ℥ß.
calam. aromat. ℥ij.
piper. long. ʒiij
Cinamom. acutiss. ℥iiij
Cubebar. Cardamom. ana ʒvj.
Incisa & conquassata macerentur in vin. Malvat. s. q. per triduum.

Postea destillentur.

4.

AQUA EPATICA.

℞. *Acor. ver.*
Cinamom.
Caſſ. lign. ana ℥ij
Caryophyllor. ℥ß.
Galang.
Zedoar. ana ʒvj
Spic. Indic. ℥ß.
croc. ʒiij
Comminutis affund.
Vin. Rhenan. optim. q. ſ.

Stent in digeſtione in M. B. per triduum, deinde deſtillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Cinamom. acutiſſ.* ℥iij
Zedoar.
galang.
acor. ver. ana ℥j.
caryophyllor. ʒiij
croc. ʒij

Inciſis & conquaſſatis affund. vin. Rhenan. Meliſſat.
q. ſ. Deſtillentur.

Ex Lignis & Corticibus.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Lign. Saſſafr.* ℥vj.
Rhodii ʒvj.
agalloch. ℥ß.

Contuſa macerentur per ſeptendium in ſ. q.
vin. malvatic.
Poſtea deſtillentur.

2.

AQUA EPATICA.

℞. *Lign. Santal. rubr.* ℥iiij
Citrin.
alb. ana ℥j.
rhod. ℥ß.
Comminutis affund.
vin. rubell. tenuis q. ſ.

Stent in digeſtion. B. M. per dies ſeptem deinde deſtillentur.

3.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Cort. lign. fraxin.* ℥iij
tamariſc.
cappar. ana ℥ij.
aurant. ℥ij
citr. ʒvj.

Macerentur in vino chalybeato per dies ſeptem poſtea deſtillentur.

4.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Raſur. lign. Nephritic.* ℥iiij
ſaſſafr.
juniper.
ana ℥ij
ſantal.

santal. rubr.
℥vj.
Macerentur in vin. Hispan. q. s.
per triduum
postea destillentur.

5.

AQUA CONTRA LUEM VENEREAM.

℞. *Lign. sanct. ras.* ℔j
cortic. lign. sanct. ℔ß
sassafr. ℥vj.
sarsaparill. ℥x.
lign. Rhod. ℥ii
santal. citr.
alb. ana ℥ß.
Cinamom. acutiss. ℥iiij
Redigantur in pulverem grossum,
affund.
Vin. Hispanic. q. s.
Macerentur loco tepido per
dies novem
postea destillentur.

II.
DECOCTA.

Ex iisdem herbis, floribus, radicibus &c. parari possunt decocta ex calidis calida, ex frigidis frigida, modo prius leniter exsiccentur in umbra, præsertim ubi calefaciendum & siccandum est, cum autem refrigerandum & humectandum, præstat plantas non exsiccatas coquere.

Melius præterea est, ex solis herbis, solis floribus vel seminibus aut radicibus &c. parare decocta, quàm eadem simul miscere. Quæ enim in tenui substantiâ vim suam habent, diuturniore coctione facilè dissipantur, & licet hoc quodammodo præcaveri possit, si primò solidiora, ut radices, cortices, ligna &c. hinc semina, tandemque flores & aromata, quæque sunt odoratiora, injiciantur; tamen hoc rarò à Pharmacopœis observatur, & si observetur, fieri tamen haud aliter potest, quàm vase aperto, ubi multum de viribus exspirat.

III.
SYRUPI.

I.
SYRUPUS CORDIALIS PERLATUS.

℞. *Magist. perlar.* ℥j.
solv. in succ. citr. acid. q. s.
solutioni add.
succ. recent. express. & depurat.
borrag.
bugloss.
rosat.
acetosell. ana ℥iiij
ribium
fragor.
rub. Idæi.
granator. dulc.
acid. ana ℔ß
Sacch.

Sacch. albiss. q. s. M.
F. s. a. Syrupus.

2.

Syrupus Nicotianæ ad asthma.

℞. *Nicotian. sicc. ℥ij*
Hyssop. veronic.
scabios. marrub.
calaminth. capill. ℞is.
satureje ana ℥ß
Rad. Angelic.
Enul. ana ℥iß
fœnicul. ℥j
ireos ℥vj
Sem. anis. fœnic. ana ℥iij
Agaric. trochisc. ℥j.

Incisis & conquassatis affund.

Oxymel. simpl. ℥vj.
squillit. ℥iij
Aq. simpl. q. s.

Macerentur per biduum postea coquantur ad remanent. ℔iß.

Colatura clarificata cum Sacch. albiss. s. q. coqu.

Ad consistentiam syrupi tenuis.

3.

Syrupus de pomis solutivus.

℞. *Succ. pomor. Borsdorff. ℥xvj.*
Fol. sen. s. s. ℥iß.
Mechoacan. alb.
Gialapp. gummos.
ana ℥ß.
sem. anis. fœnicul. ana ʒiß.
cinamom. acutiss. ℈ij
Zingiber. alb. ℈j.
Flor. borragin. bugloss.
rosar. ana. p. j.

Stent in infusione loco tepido per diem & noctem

Postea coqu. in diplomate igne lento. Ex colatura Clarific. addit.
s. q. sacchar.
F. s. a. syrupus.

4.

Syrupus Masthichinus.

℞. *Mastich. elect. ʒij*
Coqu. ex s. q. aq. menth. crisp. add.
Aq. rosar. cinamom.
ana ℥iij
sacch. albiss. q. s.
M. F. s. a. syrupus.

5.

Syrupus Coralliorum.

℞. *Magist. Corallior. ℥j.*
solv. in succ. berber. q. s.
solutioni add.
sacch. albiss. q. s.
F. s. a. syrupus
cui immisc.
Tinctur. corallior. ℥ß.
M.

6.

Syrupus antipleuriticus.

℞. *Flor. papav. errat. Miij*

bellid.

bellidis c. toto
violar. purpur. ana mi.
Fol. Scabiosæ.
Card. Bened.
Taraxac.
Card. Mariæ ana mis

Incisis & conquassatis affund.
Aq. flor. Rhead.
Scabiosæ
Card. bened.
Card. Mariæ ana
ad eminent. 4. digitor.
Spirit. ♀is q. s. ad aliqualem aciditatem
Stent in digestione B. M. per biduum, postea ebulliant leniter Colaturæ add.

Succ. sanguisorbæ ℥iiii.
Sacch. albiss. q. s.

M. F. s. a. Syrupus.

7.

Syrupus antiepilepticus.

℞. Flor. pœon. Miij.
tiliæ
tunicæ
lavendul.
lil. convall.
anthos
primul. veris ana Mi.
affund.

Aq. nostr. Cephalic. ex florib. ad eminentiam 4. digitorum
spirit. ⊖li q. s. ad aliqualem aciditatem
Stent in digestione B. M.
per biduum
ebulliant leniter
Colaturæ add.
succi Cerasor. nigr. ℔is
sacch. q. s. F. s. a. Syrupus.

8.

Syrupus Nephriticus.

℞. Succ. recent. expressi ex Secal. viridi mense Majo ante exortum Solis collect. ℔iiii.
potentill. ℔ij.
præcipitentur cum succ. citri acid. ℔is.
Filtrentur per chartam emporeticam
& cum Sacchar. albiss. s. q. coquantur ad consistentiam Syrupi tenuis.

IV.

ELECTUARIA.

I.

Diakermes Solutivum.

℞. Resin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
sem. Melon. excort. ℈iis.
Spirit. rosarum ʒi.
Misc. in mortario marmoreo exactissimè

postea add.

Confect. Alkermes ℥i.

M. F. Electuarium.

2.

Electuarium Hypnoticum.

℞. Syrup. papaver. alb. ℥i.
dissolve in h.
Laudan. Opiat. optimè correct.
℈ii. add.
Conserv. violarum ℥iiß.
Tinctur. ☾.gt.xxxvi.
Spirit. rosarum gt. xxi.

M. F. Electuarium.

3.

Electuarium Cephalicum.

℞. Sacch. anthosat.tabulat. ℥vi.
Ol. stillat. succini albi
Nucis Moschat.
Rorismarin.
lavendul.
Rosarum
ana gt. xiii.
Ambræ gryſ.gr.xi.
Moschi Alexandr. gr.vij.

Aq. Apoplect. Heinii
q. s. M. F. Electuarium.

4.

Electuarium Cordiale.

℞. Confect. Alkermes ℥is
de Hyacyntho ℥ß.
Ol. stillat. Cinam. gt. xi.
Citri
rosar. ana gt. ix.
Maceris gt.vii.
Syrup. Corallin. q.s.

M. F. Electuarium.

5.

Electuarium stomachale.

℞. Sacch. rosat. tabulat ℥vi.
Ol. still. baccar. lauri gt. xiii.
Cinamom. gt. xi.
Nuc. Moschat. gt. ix.
Caryophyllor. gt.vii.
Maceris gt. ix.
Aq. nostr. stomachal. q. s.

M. F. Electuarium.

6.

Electuarium Carminativum.

℞. Sacch. rosat. tabulat. ℥vi.
Ol. still. bacc. lauri gt. xiii.
Cort. aurant.
anisi, fœniculi
carui, cumin.
ana gt. xi.
Syrup. de corticib. aurant.
q. s.
M. F. Electuarium.

V.

PULVERES.

1.

Pulvis Catarrhalis.

℞, Mastich. elect. ʒii.
Asæ dulcis
styrac. calamit. ana ʒis
Gumm. Elemi ℈iiij.
Lign. Rhodii ʒi.
aloës. ℈i.
Trochisc. Alipt. Moschat. ʒii.

M. F. pulvis.

Alius.

Alius.

℞. Raſur. ſuccin. citrin. ℥ii.
Olibani ℥i. Maſtich. ℥ß.
Styrac. calamit.
Benzoes, Laudan. ana ʒvi.
Myrrhæ ʒii.

M. F. pulvis.

2.

Pulvis Cephalicus.

℞. Magiſter. ſuccini ʒi.
☾. ʒiij.
Margarit.
Coraliorum
C. Alcis ana ʒii.
Ambræ gryſeæ ℈iß.

M. F. pulvis.

3.

Pulvis pectoralis.

℞. Lact. ♀is ℥i.
Spec. Diatr. frigid. ʒvi.
Diaireos ʒiij.
Fung. ſalic. ʒii.
Succ. liquirit. inſpiſſat. & depurat. ℥ß.
Sacchar. penidii ℥iiij.
Ol. fænicul. gt. xv.

M. F. pulvis.

4.

Pulvis Cordialis.

℞. Rotul. man. Chriſt. perlat. ℥iiij.
Ol. ſtillat. cort. citri
Cinamomi
Maceris
roſar. ana gt. ix.
velleris aurei
Weidneri ℈iiij.
Eſſent. ambræ ℈ii.

M. F. pulvis.

5.

Pulvis Epaticus.

℞. Spec. diarrhod. ℥i.
Diatr. ſantal. ℥ß.
Croci ♂is aperitiv. ʒvi.
Magiſter. Coral. rubr. ʒij.
Ol. roſar. ver. gt. xi.

M. F. pulvis.

6.

Pulvis Stomachalis.

℞. Spec. aromat. roſat. ℥i.
Caryophyll. ℥ß.
Fæcul. rad. Aaron. ʒiij.
Ol. ſtillat. Cinamom. gt. xi.
Caryophyllor.
Nuc. Moſchat.
Maceris
ana gt. ix.
Sacch. roſat. tabulati ad pondus omnium.
M. F. pulvis.

7.

Pulvis anti-Ictericus.

℞. Pulv. lumbricor. terreſtr. ʒvi.
Radic. fragariæ
ſem. Aquilegiæ ana ℥ß.

Croci oriental. ʒii.
Sal. Cichor. absinth. ana ℈is
M. F. pulvis.

8.

Pulvis carminativus.

R. Sem. coriandr. acet. præp. ʒiij.
cubeb. ℈iij.
Cardamom. ℈is
Rotul. man. Christ. ℥iij.
Ol. still. bacc. lauri
carui, fænicul.
ana gt. ix.
Nuc. Moschat. gr. vii.
Caryophyllor. gt. v.
M. F. pulvis.

VI.

PILULÆ.

1.

Pilulæ Cephalicæ.

R. Aloës elect. ℔ß.
Succ. betonic. meliss.
rosar. Euphras.
Majoran. Verbenæ ana ℥ij.
Evaporent lento igne diligenter agitando usque ad succorum consumtionem; In fine add. seq. infusum.

R. Fol. sen. s. s. ʒvi.
Agarici trochiscat. ʒv.
Rhabarb. elect.
Turpeth. gummos.
Gialapp. ana ʒß.
Pulv. nostr. solutiv. ʒiij.
Spec. Diambr. complet.
Diamosch. dulcis ana ℈ij.
Nucis Moschat. maceris ana ℥j.
vini Hispanici q. s. F. infusio 24. Hor. postea factâ forti expressione add.
Extract. nostr. Cephalici ℈iiij.
F. s. a. Massa.

2.

Pilulæ benedictæ.

R. Pulv. fol. sen.
Rhabarb. elect.
Agaric. trochiscat ana ℥ii.
Resin. Gialapp. ℈iiij.
Mastich. elect. gr. xv.
Ol. still. nuc. Moschat.
absinth. ana gt. ix.
Syrup. de absinthio q. s.
M. F. Massa.

3.

Pilulæ Hypochondriacæ.

R. Succ. recent. express.
ex turionib. lupuli
primis germinib. sambuci
fumaria
absinthio ana ℥ii.
solvantur in his
Aloës succotrin. puriss. ℥iij.
Evaporent lento igne diligent. subinde agitando usque ad consistentiam mellis postea add.
Extract. fol. sen.

Rha-

Rhabarbar.
Agarici
Magister. Gialap. ana ʒvi.
Sal cryſtall. fraxini
tamariſc.
abſinth. ana ℈i.
Croci ♂is aperitiv. ℥ß.
M. F. Maſſa quæ
aromatizetur
Ol. ſtill. Cinamom. gt. xv.
citri
maceris ana gt. ix.
Miſc.

4.

Pilulæ Nephriticæ.

R. Magiſter. ocul. cancr. ʒiij.
Sangu. Hirc. præp. ʒii.
Sal. ſuccin. volatil. ℈iiij.
Ononidis ʒi.
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Maſſa.

5.

Pilulæ Antiſcorbuticæ.

R. Extract. pil. Melanog. Querce-
tan. ʒii.
fol. ſen. ʒß.
Reſin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
♀i ⊕lat. gr. xiii.
⊖ ſuccin. volatil. ʒi.
Sem. naſturt. Cochlear.
ſinapi ana ℈is
M. c. ſucco cochlear q. s.
F. Maſſa.

6.

Pilulæ Arthriticæ.

R. Extract. rad. Hermodactyl.
c. aq. Ivæ arthet. fact.
Chamædryos
Chamæpyth. ana ℈iiij.
Reſin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
Cryſtall. ♀i ʒi.
Fæcul. bryon. ℈ii.
M. c. aq. noſtr. arthritic. q. s.
F. Maſſa.

7.

Pilulæ panchymagogæ.

℞. Agarici albiſſ.
Rhabarb. elect.
Mechoacann. alb.
Turpethi gummoſi
Gialappæ
Hermodactyl. ana ℥ß.
ol. ſen. ſ. ſ. ℥i.
Spec. aromat. roſat.
Diarrhod. Abb.
Diambræ ana ʒi.
Cremor ♀i ℥ß.
In pulverem redactis affund.
Spirit. vini ℔iii.
Digerantur per novendium loco calido ut ſpiritus vini tingatur, quem effunde rurſusque ſpeciebus affunde ſpirit. vini recent. ℔is.
Digerantur denuo per d. 3. Tinctura priori commiſceatur & ſpiritus vini per deſtillationem abſtrahatur F. ſ. a. Extractum ex quo formentur pilulæ.

8.

Pilulæ Hydragogæ.

℞. Magister. Gummi gottæ ʒß.
Pulv. maceris ʒi.
Caryophyllor. ℈ß.
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Massa.

9.

Pilulæ Cholagogæ.

℞. Pulver. nostr. Cholagogi ʒß.
Extract. Rhabarb. ʒiij.
Sal. absinth.
Cichorii ana gr. xv.
M. c. Syrupo de Endivia q. s. F. Massa.

10.

Pilulæ Phlegmagogæ.

℞. Pulv. nostr. phlegmagog. ʒß.
Extract. Massæ pilular. de Agarico ʒii.
Fæcul. bryon. ℈i.
♀i ⊕lat. ℈ß.
Syrup. de betonic. q. s.
M. F. Massa.

11.

Pilulæ Melanogonæ.

℞. Pulv. nostr. Melanog. ʒß.
Extract. fol. sen. ʒii.
Helleb. nigr. ʒi.
♀i ⊕lat. ℈ß.
M. c. Syrupo de fumar. q. s.
F. Massa.

VII.
EXTRACTA LIQUIDA.

1.

Elixir Epilepticum.

℞. Rad. pœon. Sole in ♈ existente & ☾ in ♐io collect. ℥i.
Doronici
Dictamni
Dentariæ ana ʒß.
Flor. pœoniæ ʒvi.
lil. convall. lavendul.
stæch. Arabic.
primul. veris, Cheiri
tunic. anthos
tiliæ ana ʒß.
Sem. pœoniæ
visci querni ana ʒv.
Nuc. moschat. ʒiii.
Incisis & conquassatis affund.
Spirit. Cerasor. nigror. ad eminent. 4. digitorum
Stent in digestione B. M. per triduum, postea exprim. fortissimè & Colentur.
Spiritus abstrahatur ad dimid. resid. infund.
Ther. Andromach. ℥iß.
Mithridat. ʒß.
Castorei conquass. ʒiii.
Sal succin. volat. ℈iiij.
Digerantur denuo perriduum, postea filtrentur per chartam Emporeticam.
add.
Tinctur. ☾. ʒß. misc.

2.

Elixir Cordiale.

℞. Flor.

℞. Flor. borragin.
buglosſ.
roſarum
Calendul.
Scabioſæ
tunicæ
meliſſ.
Violar. ana ℥ß.
Sem. citri
Card. bened.
aurantior.
Ocymi Caryophyll.
ana ʒiii.
Flavend. cort. citri recent.
aurant.
ana ℥i.
Cinamom. acutiſſ. ℥ii.
maceris ℥ß.
Inciſis & conquaſſatis
affund.
vini Frontignani vel ſi haberi
nequit malvatici ad
eminentiam 4. digitorum
Digerantur in B. M. per
triduum
poſtea exprim. & Colentur.
In Colaturâ ad medietatem ab-
ſtracta infund.
Confect. Alkerm. ℥i.
De Hyacintho ℥ß.

Digerantur denuo in B. M.
poſtea filtrentur per chartam
emporet. Add.

Tinctur. Coralior. veræ ℥ß.
Miſc.

3.

Elixir Hypochondriacum.

℞. Limatur. Chalyb. ſubtiliſſ.
℔ß.
irroretur. ſpirit. ⊖li
ex ♂c. q.s.
affund.
vini Rhenan. optim. ℔iiii.
Digerantur lento B. M. calore
per dies ſeptem
agitentur quotidie bis vel ter.
Colaturæ add.
Spec. trochiſc. de capparib. ℥vi.
de roſis
de Rhabarb.
de Eupatorio.
ana ℥ß.
Diarrhod. Abbat.
Diatr. ſantal. ana ʒiii.
myrrh. elect. ℥ß.
Croci oriental. ʒii.
Sal. abſinthii fraxin.
tamariſc. veronic.
Card. ben. ana ℈i.
Digerantur in B. M.
per dies V.
Poſtea filtrentur, menſtruoque
ad medietatem abſtracto reſidu-
um ſervetur pro uſu.

4.

Elixir ſtomachale.

℞. Rad. calam. aromat. ℥ii.
galangæ
Zedoariæ ana ℥i.
Caſſiæ ligneæ ℥is
Zingiber. albi ʒvi.
piperis

piperis longi ʒii.
Nucis moſchat.
maceris ana ʒiiß.
Caryophyllor. ʒis.
Sem. aniſi
fænicul. ana ℥ß.
In pulverem redacta extrahantur ſpirit. vin. Tinctum Spiritum ſepara & recentem affund. tam diu donec omnis tinctura extracta ſit; tandem S. V. in B. M. ad medietatem abſtrahe & remanentem ſpiritum una cum tinctura per chartam emporeticam filtra & in vaſe vitreo ad uſum ſerva.

5.

Elixir antipodagricum.

R. Rad. arthemiſiæ ℥ii
Rhapontici elect.
ariſtoloch. rotund.
ana ℥i.
Sem. petroſelin. Maced.
ʒvi.
Com. Chamædryos
Centaur. minor.
Hyperici ana ʒv.
Pulveriſata & mixta extrahentur. ſpiritu vini ♀iſato.
Spiritum vini tinctum aufer per inclinationem & ad medietatem abſtrahe reliquum ſervetur pro uſu.

6.

Elixir venereum.

R. Confect. pacificæ Mynſicht.
℥ii.
magnanimitatis
Satyrii
Alkermes ana ℥i.
Succulad. Indor. ℥ii.
affund.
Spirit. vini Malvatici ad eminentiam 4. digitorum
Digerantur in B. M. per dies VII.
poſtea
filtrentur per chartam Emporeticam.
add.
Eſſent. Satyrion. ℥iii.
Ambræ gr. xiii.
Moſchi gr. ix.
Miſc. & ſerva pro uſu.

EGIDI VAN DER MYLE

HORTOLINUM TIMÆANUM

Ad

DN. COSMAM A SIMMERN IN SIMMERSCAMPO &c. AULICUM CÆSAREUM.

HORTOLINUM TIMÆANUM

QUa procul hybernam prope declinata ſub Arcton
Læta Diœceſis cathedrali à ſede Camini
Cui nomen, Calpes Tarteſæ ſpectat ad oras,
Vulſa per errantes communi à corpore rivos;
Florida felici ſparguntur jugera campo,
Et nemus & ſpatiis ridet locus uber amœnis,
Paſſim etiam liquidis manans pellucidus undis
Prata inter: Noſtri pulcherrima prata TIMAEI
Hinc dixere novum ſeniores primitus Hortum,
Nunc HORTOLINUM Dominus vocat herbida Tempe
Sed comprenſa ſuis pagi dimenſio ſeptis
Quinque patet villis, quarum quamque adſita cingunt
Commoda, ſeu cultum ſpectes, ſeu ditia rura,
Hic horto & pratis, illic felicia ſylvis.
His paulum à reliquis vici ſummota colonis
Succedit Domini, ſpatio lætiſſima, ſedes.
Tu decus & noſtri ſvaviſſima portio cœtûs
Sæpius hic quo cum curis SIMMERE, ſolutis
Liberior pulchras ſubter colui otia fagos,
Lætus ades, mecumque jugo te credere Pindi
Delige, dum cari memoro ſolatia Amici.
Alma Dei placito mortalibus edita tellus
(Poſt lapſum certis quæ favit legibus ævo)
Tota quidem vario nitet ornatiſſima cultu,
Immenſis ſpecioſa bonis, ſeu molibus agros
Erigat urbanis, aut ſolo munere certet
Naturæ humano benè gratificata favori.

At Rus præcipuo pulchrum præcedit honore,
Deliciis plenum castis, felixque laborum,
Immunes scelerum cœlo teste adstruit artes.
Illic lætus ager fœcundis semina glebis
Concipit, & plenis mox reddit flavus aristis;
Hic milium & putres te promunt medica sulci,
Ervum alibi & jactis sinuata legumina pisis
Aut lini segetem, campumque urentis avenæ.
Nunc plana ingenti procumbunt æquore rura,
Nunc collis tumet & viridem juga vitea vallem
Subjiciunt liquidæ salientem gurgite lymphæ.
Mox nemus arbuteis frondescit lætius umbris,
Quercus ubi & patulis sociat se Betula ramis
Et Tilia & florens longo ordine Fraxinus altos
Producunt spatiis per devia tesqua recessus,
Alitibus nidos, levibusque cubilia cervis.
Hinc fons per frutices electro purior undas
Volvit, & irriguo percurrit gramina rore;
Quo potum veniuntque feræ, volucresque canoræ
Præcipitant dulces nemorosa per aera voces:
Aër ubi Zephyros, ubi frigus captat opacum
Venator, placidæ lætus dulcedine ripæ.
Et quamvis vincat rus dotibus inclyta rura,
Nec natura locum totam se cogat in unum;
Omne hoc frondosum sibi vendicat Hortolinum
Tam vario dives cultu, ut nec jugera Tulli
Anteferam, aut Bajas propter loca casta Literni,
Non Variæ, Argæo non prædia nota colono,
Non Surrentino positos sub littore fundos,
Quâ præclara videt Polli prætoria Limon,
Aut quæ flaventem prospectant rura Garumnam.
Principio viridi cultissima villa recessu
Arboreâ sub fronde latet, prope vitreus amnis

Labitur

Labitur, & gratâ tegitur lætiſſimus umbrâ
Accubui nemoris, gelidas ubi plurima ripas
Fraxinus & ramis florentibus Alnus opacat,
Hic in circuitu quadrato condita ſepto
Clauditur, & pulchris prætenditur area tectis,
Qua data porta patet ſubjectum verſa per amnem,
At ſpatio in medio, quo mox prætoria ſurgunt,
Conſtrato circum depreſſa eſt area ſaxo,
Perque gradus ſidens ciſterna ſuſcipit undam,
Quam procul haud vitreo deducit fonte canalis,
Qui poſt iligneâ ſaliens memorabitur arcâ.
Hæc domui latices, hæc ſufficit urna culinæ
Purius, herbiferam quàm qui vehit alveus undam,
Plena ſalutari venæ dulcedine potu.
Hinc domus egregio transverſim ſplendida ductu
Surgit, & adverſus obicit cœnacula ventis,
Eurum atque occaſum ſpectans: latet obdita Cauro
Crypta penu Cereris, doniſque referta Lyæi.
Triclinium oblongæ incumbit memorabile Cryptæ,
Toto grande loco, multiſque illuſtre feneſtris
Et picturatis tabulis, pulchroque camino.
Inde ex oppoſito tendunt hypocauſta cubili
Juncta, exurgentis jubar excipientia Solis.
In medio interjecta patent geminâ atria portâ,
Cochlea quâ junctis ſupera ad conclavia fulcris
Ducit & erecto ſinuatur ad oſtia tigno;
Scita ubi ſubjectam referunt ſpatia omnia formam,
Multa locum illuſtrant ſpecularia, munda ſupellex
Exornat latera, & vario laquearia fuco.
Hinc, magis ut longi ſibi conſtent acta diei,
Orneturque domus, ſummo brevis Exedra tecto,
Atria qua tereti deſpectat ſubdita fronte
Mobilibus diſpoſta rotis atque indice, ferro

Artifici justo se pondere machina librat,
Designatque horas, & pulso denotat ære.
Quod sol officium quoque præstat virgula cyclo
Indita projectâ numeros cum verberat umbrâ,
Quale genus passim tempus notat; & tenet hortus
Et villa & læti frondentia compita pagi.
Svavius hinc Oriens ubi purpurat, aurea Phœbo
Otia dat doctis dives conclave libellis.
Subtus aquæ tremulo voluuntur murmure frondes
Jactatæ Zephyris nutant, & Fraxinus umbrâ
Florida suppositis inducit tegmina ripis,
Unde domus multâ ramorum condita sylvâ
Promicat, & viridi latitat pulcherrima velo
Transmittitque vagis penetrantia lumina rimis.
Sed ripas foliis circum contectus opacis
Pons jungit, trabibusque latus munitior æquis,
Semita disposito bene quà planissima septo
Limite conspicuos satis amplo dividit hortos,
Tendit iter; porta at juncta qua ductus abacta
Ut lubet, aut dubii poscunt discrimina secli,
Tollitur, & mediis versatilis inditur undis.
Illic læta modos animat Philomela, comasque
Subsultans inter, vernis concinnius auris
Excolit autorem; reliquum hic se vocibus agmen
Jungit, & accentu resonantia tesqua serenat.
Hinc armenta Boum, hinc errantes prospicit agros,
Distentumque pecus Dominus mentemque quietis
Impendens Musis, votorum immania temnit.
Multum adeò intererit, quibus hic quis moribus ævo
Seprobet, & pulchro componat pectus honesto;
Ne fastus scopulos penetrare aut limina Regum
Cogat, & infido fortunam credere vulgo:
Spe freta, ne rutili tonsis lassare metalli

Tentet

Tentet, & extremos ratibus petat improbus Indos,
Aſſvetus ruri, vitæ melioris alumnus
Propoſitique tenax. Quodſi furioſa quieti
Subtrahet ambitio; variis præcordia turbis
Fervere, & inſano captos mirabere motu.
Hunc puteal tenet & populi tabularia; quosdam
Commiſſæ exercent lites, dubiumque Tribunal.
Sunt, qui perpetuo perdunt patrimonia luxu,
Aut occulta petunt ferè moto furta fritillo:
Ille voluptates ſibi vendicat, ære pudorem
Vendit, & infandis ſe polluit artibus alter;
Nil ubi jura valent ſuperis ſancita Tabellis,
Nec recti cultus movet aut reverentia famæ.

Quà domus humenti ſurgens obvertitur Auſtro
Porticus in triplices habilis diſpeſcitur arcus.
Huic podium tecto impoſitum ſe planius horto
Infert & junctis circum ſublime columnis,
Loricæ ritu, tranquilla è ſede remotos
Proſpectat campos, & læti jugera fundi,
Quo ſuperæ ducit gradientem janua partis.

Quæ digeſta ſatis viridaria floribus halant
Subtus, & intextâ didunt topiaria ſepe,
Torrentem comitata ſuum, frondentibus umbris
Denſantur, virisdesque comas dat fertilis arbos.
Hic roſa conſtituit ſcenam; mox bacca graveſcit
Idæa, aut Urſina rubet, vel cominus albet
Interſecta viam, qua adducunt compita rivo.
Et Ceraſus fronde & ſpatia abdita pomus inumbrat,
Ut camerata cavo ſe fornice florida tendat
Porticus, & plexo foliis porrecta receſſu
Differat excluſum viridi caligine Phœbum.
Mox decus herbarum varium nova gratia veris
Ridet, & areolas pulchro diſcrimine Flora

Lætius

Lætius exercet. Non mollis Amaracus hortum
Destituit, non Malva levis, non Menta virore
Crispa suo, tristi non Ruta inimica veneno,
Rosve maris cerebro, aut Lactuca salubrior alvo;
Asparagus, Fragumque & amaris Intyba fibris,
Radicesque Inulæ roseum niveumque papaver.
Porrò Venus florum dulcis, rarique colores
Inprimis oculos mulcent: hic purpurat ostro,
Luteus ille comis aut multo flammeus auro
Bracteolis teneras accendit suavibus herbas:
Alter Coccinio se tollit vertice, quidam
Ceruleo, niveo quidam velatur amictu,
Multiplici tinctas varians aspergine crenas.
Hinc facies pulchris florum distincta figuris
Blanda placet, dulcique tenet vaga lumina vultu:
Hic calicem affingit foliis, pictamve Tiaram;
Ille refert cidarim glomeratæ turbine mitræ
Crispatus circum; mixtum candore galerum
Alter designat; verum exquisita coronæ
Quos species nomenque probat, generosa viretis
Ornamenta ferunt, pretioque alia omnia vincunt
Germina, quæ Zephyris promunt spirantibus horæ.
Et cuncta hæc crebris rident admissa fenestris,
Lumina non tantùm spectantûm hilarantia cultu,
Seu teneant pransos cœnacula, sive Thalia
Museo Dominum, podiove oblectet amæno.
Verùm & jucundam florentibus undique plantis,
Quarum aer svavi fragrat perfusus odore,
Totam in circuitu sedem factura salubrem.
At potius modicis spatium nunc addidit hortis,
Et rivum extenta transgressus sepe, feraces
Hinc campos, atque hinc clausit viridantia prata,
Consevitque solum Dominus felicibus herbis

Pascua

Paſcua, quæ multo nuper jacuere virore,
Braſſica nunc foliis tollit capitata globoſis
Divite proventu; Lupulo dat glebula ſedem
Lætior: Hic Thyrſos frondoſis criſpa racemis
Æmula Nyſæis complectitur uva corymbis,
Atque inter denſos ſufflavens pendula, lucos
Diſtribuit pulchro latebroſos calle receſſus.
Trans amnem longa ſerie viridaria contra
Arboribus turgent pomaria conſita, crebris
Fœtibus eximia: Hos ſinuoſos pampinus hortos
Hos pyrus & ficus commendant, Meſpilus hosdem
Et rubus exornant, varioque è ſemine Pomi.
Ver ferè multiplici ſeſe induit utile flore,
Autumnum fructus decorant Cererisque caniſtro
Condita felici funduntur munera cornu:
Ridet ubique decus rarum, quo veſtiit arvum
Herba novum grato paſſim variata colore.
Verùm horti ſepem propter gelidiſſima labro
Piſcibus unda fluit, jugi profuſa meatu,
Fonte foris juncto, qui proſilit editus agro,
Et propè porrectis pagi in munimina foſſis
Fundit aquas, longum comitatus gurgite vallum.
Hinc deducta tubis geminam decurrit in arcam
Lympha fremens, triplici ſaliens puriſſima rictu
Neſcia vinciri glacie, dum murmurat unda.
Hic ſemper ſtructis natitant obſonia menſis,
Prompta capi, ſonituque liquor dulceſcit acuto.
Nempe magis grato ferit aures lympha ſuſurro,
Piſcibus impoſitis Domini placitura palato,
Quam ſtrepitus populi, quamvis gratantis, & aulæ
Turpis adulator, quem fingit, ſubdolus arte,
Aut plauſus, caveâ ſequitur qui miſſus ab imâ.
O! tot qui pulchro largiris commoda ruri,
O Decus, ô ingens ſcatebrarum, ô gloria fundi!
Te ſaliente NOVI nomen qui protinus HORTI
Innuit, undarum rivis hilaratus amœnis.
Tu ſplendore vitrum vincis, cryſtalla nitore,

Æstus tu pellis febriles,non tibi thermæ
Non certent Acidæ,Podaliria pocula venæ;
Non sibi Bajanæ meliori fonte Napææ
Complaceant,alia aut habitent Nymphæa pudicæ
Najades, huc posito concedat Cynthia telo.
Sylvestri primùm clausus FONS, INCLYTE fago,
Despectus tenui per roscida gramina sulco
Serpebas ranis & pictis præda lacertis:
Nunc laticem querno Domini indulgentia labro
Excepit,circumque novo te cespite cinxit,
Et læta induxit viridi laquearia ramo,
Ne Procyon lædat,ne pulvis misceat undam.
Te Dominus dulces quotiens adducit amicos,
Sæpius invisit; qui te venerantur amantque,
Otia dum quærunt, dum miscent seria ludo.
Tu reficis fessos, tenuit seu Delia lustris
Seu pedicas avidis posuere per avia Turdis,
Aut vada piscatu placuere: Hic blanda voluptas,
Hic secura quies curas excludit amaras.
Te crebrò invisisse juvet! Tua gaudia vires
Instaurent,creperique abigant fastidia secli!
Prosis perpetuo Terris, latebrisque recedes,
Et specus umbrosum multa teget abdita fronde,
Ne pateas vulgo spretus,sin secula temnis,
Labraque destituis,aucturus sidera, cœlo
Te locus Eridanum propter desiderat; Illic,
Ceu nuper noctu Tua FAX nova stella micabis.
Denique plantatis nemoroso germine campis
Explicat ad Zephyrum læto se sylvula saltu,
Hortum circumdans partim reparataque prata:
Ut tamen infusis rivus loca florida lymphis
Irriget, & leni circumfluat agmine sulcos,
Exhilaretque nemus floresque aspergat amænos.
Ast Austrum versus sepes amplissima villam
Qua claudit circum lætisque obvertitur agris
Vestibulum primæ, custodis mansio,portæ
Surgit, & ad pulchræ ducit Prætoria sedis,

Arboribusque novis ornatos proſpicit hortos.
Hinc viridi ſepes munitur denſa ſalicto,
Ordine producto geminatam ſuavibus aptam
Quod ſpaciis confert ſociatis frondibus umbram,
Exhilarans totos criſpis ramalibus agros.
Quâ laticem inſinuans rivus circumvenit hortum
Occiduus, ſparſusque amplis ſe dividit undis;
Inſula cancellis circumdata prominet alnis
Primò in circuitu prætentis obſita ripis
Qua ſpatium eximio lætum pons addidit horto.
Sed media obtecta eſt frondentibus Inſula ramis,
Scenaque complexu ceraſos connectit opaco,
Cujus ſumma teres faſtigia contegit umbo,
Ut tamen intextis aſſurgat ubique frutetis
Ambitus & lætâ ſe criſpet pergula fronde,
Qua lapſum fixis prohibet lorica tigellis:
Hic menſæ & pictis ornata ſedilia velis
Accipiunt dulces, fidiſſima pectora, amicos.
Sed juvat, immiſſis quod lympha coërcita clauſtris
Illabente ſono ſuffuſa repagula plangit,
Et brevis eliſos geminat cataracta ſuſurros.
Lætior ô quoties ſocios hic cœtus honeſtos
Junxit, & æſtivæ compendia contulit Horæ,
Cum Panopæa tulit ridens ſua votaque nautæ
Glauco ſolverunt, aut Inoo Melicertæ.
Nulla magis vita eſt ſincera, & nulla beata
Aut tranquilla magis, quam ruri exacta fideli
Sancta ſodalitio votisque decora modeſtis.
Dicta ut hyperboreos ubi percipit area fluctus,
Structura excurrit variis diſtincta tabernis:
Hic laqueos, pedicas, amites & retia condunt,
Aucupium, piſces quibus & venatio cordi eſt.
Mox olitor cui cura novi committitur horti,
Sedem habet & pluvio domus hæc obtenditur axi.
Hic primus vivis cinxit viridaria ſeptis,
Hic formam, ſuavesque loco florere colores
Fecit, & artifici proferri umbracula texto.

Hinc nitidas pictâ referens tellure figuras
Indita tonsilibus variæ viget area buxis.
Ille omnes volucrem fallendi callidus artes,
Novit, is immisso pisces suspendere lino,
Et caveas avibus ferratis jungere filis;
Aut facta ornithonas testudine condere jugi,
Ut chorus alituum resona impleat atria cantu.
Tota hic transverso concluditur area septo,
Ut tamen è medio pateat descensus ad ima,
Villa ubi procumbit sociatis rustica tectis;
Qua stabula aut horti, patulisve ingentia cellis,
Horrea ponuntur Cereris ditissima donis.
Parte aliquâ putris squalent congesta fimeti
Restagnatque palus avidis gratissima porcis.
Nec minus arrident præsertim armenta, gregesque
Plena ubi sub primam dimittunt ubera noctem,
Et nivea exundant dulci mulctralia lacte,
Seu vaccæ veniant, saturæ seu fronde capellæ
Lanigerive greges satiati mollibus agnis,
Cùm suetas repetunt villas caulisque propinquant.
Quàm delectat Herum sub sera crepuscula capras,
Commixtas tauris hædos tenerasque juvencas,
Cum tranquillus equas totis concurrere campis,
Cum properare domum videt & facto agmine pontem
Pertransire vagum, qui sternit ligneus amnem,
Florida ubi patulam commonstrat semita portam;
Cum videt ad plenos fluviali rore canales
Certatim gelidos pecudes sorbere liquores,
Mox recubare solo constrato stramine & ulvâ,
Et trahere impavidos securo pectore ronchos.
Porrò Anates lymphis innant, hic stridulus anser
Per vada deducit pullos, juvat amnica terga
Subter fraxineos agiles penetrare recessus,
Et liquidas junctim fruticum natitare per umbras
Qui viridi longum condunt freta cerula luco.
Grex gallinarum per pinguia jugera aristas
Excutit, & pugnant commissi in gramine galli.

Hic

Hic caudam Pavo geminantem hic explicat alas
Africa quam mittit guttatis copia pennis:
Hic volitat Turtur placidi circumque columbi
Ædiculas plaudunt faſtigia Graculus orni
Occupat, & multo nidos clamore ſalutat.
Rivulus umbroſas qui villarum alluit oras,
Cultaque circumdat memoratæ prædia ſedis,
Ex alto præceps deſcendit, & inter amœnos
Riparum frutices & criſpas gemmeus alnos
Murmure colludit dulci, formoſaque prata
Inſertis ſinuum pulchrorum ambagibus ambit.
Hæcque adeò tam grata loci, tam florida rivi
Delectat facies, ripæque agreſtis imago
Ut, Satyros ſi qua Dyrades facilesque Napæas
Unquam ac Oreades tulerit natura fugaces,
Non alias habitaſſe domos aliumve liquorem
Elegiſſe rear quàm Læti ſtagna Vireti:
Hic poſuiſſe Lares fas eſt, & fornice cæci,
Qua ſpecus atra latet, texiſſe cubilia clivi:
Imprimis, virides qua roſcida paſcua colles
Excipiunt ſylvis & ramis ſuavibus Orni
Inducunt placidæ nemoroſa umbracula lymphæ,
Hos cœtus primo teneros petiiſſe receſsûs
Crediderim & blandis ſeſe occuluiſſe latebris:
Mox liquidis innaſſe vadis, & nocte ſerena
In pratis duxiſſe choros luſusque jocoſos
Protraxiſſe ſono, foſſas cum diſtulit obex
Lapſantes, queruloque excivit fonte ſuſurros,
Sicubi frons celeres tenuit projecta fluores,
Aut proſtrata ſalix retinacula nexuit amni.
Talibus in ſcatebris nemoris deprenſa profundi
Veſtibus exutis quondam Dictynna procacem
Aſpectu Cadmi mutatum eſt ulta nepotem;
Hic Jove fœta vagam ſe ſenſit Parrhaſis Urſam.
Sed Phorci chorus hic, ſuperus quemque inferus amnis
Nutriit, innatis tutus graſſatur in algis;
Illic puniceis commendans fercula pinnis

Perca natat, tremulis latitans propè Lucius herbis
Insultat ranis, maculis insignis & albo
Fundulus ingenuas interquà calculus undas
Volvitur, & viridi subsidit glarea fundo,
Luxuriat, limo gaudetque Anguilla palustri,
Hinc aurata viget rubicundo lutea fuco,
Nec vegetos longum Coracinos esse labores,
Sicubi piscosæ sese effudêre lacunæ.
Sub ripis creber se Gamarus occulit, arbos,
Qua patulas ramis rivum super injicit umbras.
Interdum infestus pinnis Melanurus acutis,
Squammigerique gregis sese offert Tencha Machaon.
Sed multo passim Piscina parata labore,
Fronte tenus nemoris (radix ubi limpida montis
Et Zephyrum partim & Boream porrecta nivalem,
Ebullit tacitos subjecta per æquora rivos)
Aggeribus digesta suis & condita septis,
Quæ torrens negat impertit sic carpio Trutta
Suppetit, & tenero servit Mustella palato.
Hi pisces : cultas super est Venatio mensas
Quæ decoret Verni cum floret gratia ruris,
Mane novo leporem nemus offert fertile lignis
Betuleis, Corylis densumque palustribus Alnis,
Quercubus & Fagis frondosisque utile cervis.
Hinc canibus pulsi lepores, qua retia junctum
Insedere jugum, capiuntur, scirpea circum
Prata ubi tuberibus turgent salebrosa solutis :
Objicit Autumnus dejectæ grandibus Ornis
Cum strepitum pavidi metuunt agnoscere frondis
Messis quàm primum flavis excesserit agris
Jamque vacat campus nocturna silentia prædas
Sufficiunt lautas Anates lacus,arvaque alaudas,
Retibus injectis quas callidus occupat auceps.
Sic Perdix nassis capitur, sic sæpè coturnix,
Ruri prensa cohors, merulæ, falsique voraces
Tendiculis hærent loca per sylvestria Turdi.
Obtigit, ut leporum summota indagine rete

Prom-

Prompſerit in tenebras Dominus noctuque prehenſas
Intulerit volucres; hinc mane hærentia ſetis
Agmina contortis, merulas in terque Bonoſam
His raram ſylvis pedicis concluſerit arctis,
Fortuna illius noctis cumulante favorem.
Non vulpes deſunt nemori capræque fugaces.
Læti delicias gravis ut venatio ruris
Augeat, & rigui commendet commoda fundi.
O quantum humanos Divina potentia ſenſus
Exſuperat celebrique beat ſua facta favore!
Nec vitam tantùm confert & plura manenti
Subſtituens ſupplet pereuntia corpora mundo.
Et de præſidiis mortali proſpicit ævo;
Verùm, & delicias addit pius omnia vultus
Erigit & longo commendat munera cenſu.
Hoc varii pulcher commonſtrat circulus anni,
Tot donis felix revoluti gratia cœli
Quæ promit, vicibusque ſuis ſe devovet Orbi.
Ver oculos roſeum recreat, ver ſpargit odores:
Æſtas, farre tumens, gravidis premit horrea glumis;
Poma dat Autumnus cùm plurimus arbore fœtus
Decuſſus multo locupletat fœnore cellas.
Ille feras, Leporesque ciet per luſtra fugaces,
Mille voluptates referens & commoda mille.
At precio aucupium vincit, cùm licia Turdos
Involvunt Merulasque ſapor cùm pellicit uvæ.
Dulce nimis, tortas per ſaltus tendere ſetas
Suſpenſas lino geminâ quod nexile cerro
Inſertas lento deſpectat vimine baccas
Sanguineo tinctas fuco, minioque rubentes.
Hic dum alata cohors petit inconſultior eſcas,
Vincla pedis ſtringunt vel noto lapſa ſequaci
Collum arctant: Turdus ſummâ vi pendulus obſtat
Multa gemens, quatiensque alas, pedibusque reniſus
Ut ſeſe expediat; Sed lentis fixus habenis
Immoritur luctæ: Non ars non ſolvere vires
Sufficiunt; dulces urgent retinacula prædas.

Nec

Nec sola hæc hominum nunc implet corda voluptas;
Et Nassis Sturnos capiunt, nox plurima tædas
Cum poscit juncoque latens consederit agmen.
Inde Galeritas sectatus, pronior umbras
Cum sol inducit laqueis complectitur auceps,
Emensus secto flaventia jugera culmo,
Qua tulit enatas sulcis ager arvus avenas.
Nunc Anates maculis aut jactis retibus unda,
Quatenus arborea diffunditur herbida ripa
Occupat insidiis; vel, si qua tardius ales
Obsequitur, fusa procumbit grandine turma
Innatitans stagno aut fluvios scrutata virentes.
Vimina quid lento referam circumlita visco?
Cum tepor Autumni favet, aut cum tegmina junci
Transit ames volucremque dolo disposta fefellit
Noctua, qua densas intra latet area frondis,
Illicibus resonans suspecta per æquora linguis.
Tantus amor generis, nato quod nobile mundo
Commissas spernens dotes, se perdidit, &, dum
Deserit autorem donis spoliatur opimis.
Nec minus imperium rerum, Pater optime, reddis,
Exornasque hominem, pisces, volucresque ferasque
Arbitrio subdens male te reverentis amici,
Dum docili varias capiendi suggeris artes.
Segnius ac par est recoli tua dona fatemur;
Tu tamen indulges & vilet gratia; verùm,
Tota licet sese promant præcordia, frustra
Munera sollicitis certent æquare Lacertis,
In tantum humanas superant ingentia laudes.
Tentavere graves Musis sed lentior ausis
Obstitit egregiis depressæ angustia mentis,
Nitimur in vanum vacuos rapit aura labores,
Ni Pater alme tuos è cœlo sufficis ignes,
Inflammasque animos ut grato munera cultu
Tollamus memores nec tantis invida factis
Criminibus cœcos oblivio damnet iniquis.
Magna adeo eximiam decorans solatia villam,
Et sinus à strepitu & turbis tranquillus amœno

Secessu latet arboreis pulcherrimus umbris.
Præterquam segetum Cerealisque ubere glebæ,
Quòd bene immensæ sua vincant horrea menses,
Luxurietque pecus felici gramine, cella
Et lacte & sapido quòd commendata butyro;
Nec major nec sit vicinis lautior anser,
Sint pernæ & nivei laudata tomacula porci,
Tum quod odoriferos diffundat Flora colores,
Pascua læta Pales, pingat Pomona rubenti
Hortos exhilaret fœtu sedesque peritis
Concilians apibus dulcissima mella ministrat.
Verùm amor & placidi jugis concordia vici,
Omnia degeneris superant ludibria mundi:
Haud movet ambitio, haud trepidis furor excitus armis,
Rixave, aut socias vellens discordia mentes:
Non metus infestat, vel livor dulcia rura.
Simplicitas candorque vigent culturaque recti
Imperio exercet facili mitissima corda.
Hic veterum libris vacuisque remissior horis,
Vix strepitum Dominus, patriam qui concutit, audit.
Nunc vegetus pulchri per quadrua compita luci
Ambulat & pictos gestit decerpere flores.
Per rivum instructa gaudet nunc currere cymba
Suave nemus viridi cui desuper incubat umbra,
Qua septem versus propè cogitur unda Triones,
Gramineos inter colles formosaque prata.
Nunc per felicis spatiatur jugera campi,
Et segetes lustrat; nunc læta armenta pererrat,
Aucupiove vacat jaculatricique Dianæ;
Vel vada pertentat reti & trahit humida lina.
Mox repetit dulces, Heliconia Numina, Musas,
Pæoniisque pias miscens devotius artes,
Crebra Creatori servit Thymiamata cœlo
Grata adolens, venâ dum promptâ pangere carmen
Sacrum avet, & meritos supremo condere honores.
Nam neque tam cœli oblitus mortalia prono
Suspicit affectu tota hæc ut gaudia mente
Depereat, vel non credat peritura vicesve

Æstimet ignarus rerum : Dudum omnia Patris
Subdidit æterni placito. Sic possidet, ac si
Non habeat, curamque DEO committit agelli.
Quantumcunque placet summi præsentia dona
Numinis agnoscit tanti veneratus amorem
Factoris, penetransque polos se jungit amato;
Missurus cum fata volent hæc ima, superna
Captaturus ovans jam nunc quæ mente pererrat.
Moribus his rigui felix sors obtigit agri
Et sancta ingenuam fovet indulgentia vitam,
Consequiturque favor populi, Procerumque Ducumque,
Principis usque adeo, ut Pomerani instante Senatu
Nobiliumque choro dignatus honore Clientis
Jam Feudi teneat nexu lætissima culta.
At nos tàm gratæ maneat pars candida vitæ,
Ut, belli exactis furiis & tristibus armis
Aurea pax nostris vigeat rediviva sub oris;
Ut Patria immisso tandem eluctata tumultu
Transigat auspiciis placidum melioribus ævum:
Sicque iterum socia juncti pietate probisque
Deliciis tuto lætemur in HORTOLINO.

AD VIATOREM

Siste gradum, nec longius i, festine VIATOR,
Si speciosa cupis cernere, siste gradum.
Forte Voluptates quæris, quas æthere blando
Exhibet in culto Terra benigna loco.
En dabimus Tibi delicias & commoda Vitæ
Rurestris celebri conspicienda loco:
Hic vires Natura suas Tibi pandet & usum
Monstrabit, patulas ingredere ergo fores!
Hic benè dispositam, nitidam & Conclavibus auctam
Magnificis cernes mente stupente DOMUM.
Hic HORTUS patet Arboribus prædives & herbis
Omnigenis, fluit hîc limpida fontis aqua.
Cætera prætereo, Tu sedulus omnia lustrans

DIC: HÆC EST MAGNI GLORIA MAGNA VIRI. F.

Gregorius Wendius.

VILLÆ TIMÆANÆ
IN
HORTOLINO
INSCRIPTIONES.

INSCRIPTIONES
VILLÆ TIMÆANÆ
I.
In Introitu per anticam ad insigne.
AQUILÆ PROTECTRICIS
EXCUBITORE DEO
VINDICE SCEPTRIGERO.
II.
In arcu pontis sublicii
ADMITTO
ET
ARCEO
III.
In portâ decumana
PATESCO BONIS
IV.
In vestibulo Domus
ad picturam
testudinis clypeatæ
SUB PARVO
SED MEO.
V.
Paullo altius
supra insignia Gentis
TIMÆANÆ
Marmori incisa
DOMUM HANC
CIRCUMQ. SEPTOS HORTULOS
RURIS

INSCRIPTIONES
VITÆQ. INNOCENTIS
AMORE
INTER ARMORUM
STREPITUS
RUINASQ. PATRIÆ
EXSTRUXIT
PLANTAVIT
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee,
ANNO
M. DC. XXXIV.
SORTES NOSTRÆ IN MANU
DOMINI.

VI.

In pariete diplinthio
versus aream.

PArva Domus, vegeto sed si sint corpore Vires,
Si mens sit recti conscia, pura mali:
Si Pax, si Pietas, modicum far, Fidus Achates,
Si concors Thalamus, sat mihi magna Domus.

VII.

In fastigio Domus
supra tabulam Horologii
quæ ductus Horarum discriminat.

ASpice quam celeri cursu levis effugit Hora
Lubrica nec vitæ tempora perde tuæ.
Diffugiunt Anni celeres mortemque minantur;
Mortuus ut possis vivere, vive Deo.

VIII.

In Hyperthyro Posticæ
quà patet
Viridarium
Lapidi Gothico incisa
Epigraphe

HAnc morbi struxêre Domum, curante TIMÆO
Et Regum atque Ducum subveniente manu:
Ditior his, longèque potens Dominumque Domumque
Servet cum stabili posteritate Deus!

In

IX.

In penetrali Cœnationis partis inferioris
Super Camino.

Hic parvo Glebæ Vulcanus carcere clausus,
Lentas transfundit Vires, & mollia Veris
Tempora constituit: sic auram industria vincit.

X.

In Argyro-Hyalothecæ supra Hypogæum
testudineatum.
Effigies.

HORATII tripudiantis
NUNC EST BIBENDUM, NUNC
PEDE LIBERO PULSANDA TELLUS.

Ex opposito.

SYRACIDIS imprecantis.

Væ qui potentes estis ad bibendum Vinum & Fortes
ad Ebrietatem: Amaritudo Animæ vinum multum.

In medio,

SENECÆ moderantis.

Sapientum voluptates remissæ & modestæ ac penè languidæ sunt, compressæque; & vix notabiles, ut quæ neque accersitæ veniant, nec quamvis per se accesserint, in honore sint, neque ullo gaudio percipientium exceptæ; Miscent enim illas & interponunt vitæ ut ludum jocumque inter seria.

XI.

In Cœnaculo
Mediæ Contignationis

LEX GENIALIS
B. F.

COEnipeta quisquis es, audi & obaudi
Genius loci sic edico:
Pransurus ante XI. ne venito.
Post XII. ne maneto:
Cœnaturus ante VI. ne venito,
Post VII. ne maneto:
Prandii heic Tempus unius Horæ
Et cœnæ unius,

Si quis prævorterit scilicet, mensa vaciva:
Si quis remanserit, ilicet, mensa sublata.
Familiarium tamen si quis adsit,
Etiam altera hora indulgetur,
Sed sermoni; Non Cœnæ.
Sermo Genialis esto,
Non tetricus, morosus aut rixosus.
Saturio ne accesseris:
Esurio ne recesseris.
Sed epulis liberum tibi fruendi jus esto.
Sine tuburcinatione.
At Libero patre cum cavitione:
Treis crateras haurias:
Primam sitis caussâ:
Secundam, sis, hilaritatis;
Tertiam, sodes, voluptatis.
Primam Musis:
Secundam Studiorum Præsidi
Apollini;
Tertiam somno:
Sed omnes
Pro optimi Principis Salute
Libato.
Cerimani memor:
Angeronæ memor:
Lautus esto
Et cutis missis, Genium curato.

XII.

Super camino

QUI CALLET, CALET.

XIII.

In procætio

Ejusdem Conclavis.

O Domitor somne Laborum,
Requies Animi, pars humanæ melior vitæ
Placidus fessum lenisque fove
Et longam fac me discere mortem.

XIV.

In Dormitorio

Ad Hypocaustum superius.

Hic juvat immites ventos audire cubantem
Et Dominam in tepido continuisse sinu.

XV.

In secessu cubilis.

EXTERIORA PATENT.
INTERIORA LATENT.

Paullò inferius

REBUS NE CREDE CADUCIS.

XVI.

In aditu

Armamentarii & Bibliothecæ super portâ decumanâ

Effigies

JULI CÆSARIS

dextrâ gladium, lævâ

librum tenentis

EX UTROQUE.

XVII.

In foribus Culinæ

VIVITUR PARVO BENE.

XVIII.

Super arrectario Equilis.

OCULUS DOMINI SAGINAT
EQUUM.

XIX.

In Insulâ Viridarii

Super ostio Australi

Ædiculæ Octagonæ.

LInquenda Tellus, & Domus, & placens
Uxor; Neque harum quas colis arborum
Te præter invisam cupressum
Ulla brevem Dominum sequetur.

XX.

Super ostio Boreali

pone

pone Cochleam.

Cum me convertissem ad universa opera, quæ fecerant manus meæ, & ad labores, in quibus frustra sudaveram; Vidi in omnibus vanitatem & afflictionem animi, & nihil permanere sub Sole.

XXI.

PINETUM
In monte Scævio
Satum
cum Epigraphe marmori incisâ.

HOc ego consevi Pinetum in monte Timæus,
Esset hybernis flamma parata focis:
Velifer aut navi malus: vel tigna trabesque
Ædibus: Aut celsis commoda ligna tholis:
Ast nova dum lento succrescunt germina tractu,
Approperat vitæ lubrica meta meæ.
Sufficiat teneræ vidisse hastilia plantæ,
Robora venturæ posteritatis erunt.

G. P. S.

ARENOSI MONTIS
STERILITATEM
CERES
EMENDARE NESCIA
SYLVANO
CULTURAM CESSIT
CURANTE
FUNDI DOMINO
B. T. V. G.
ANNO
M. DC. XXXIII

RARIORA

TOMUS TIMÆANÆ.

I.

SCOLYMUS
Raræ magnitudinis
Pendens libram unam civilem & uncias
decem cum dimidiâ
nata
In Viridario TIMÆANO

ANNO

ANNO M. DC. LV.

Plebejam quantum sortem prægressa videtur,
Nascendi SCOLYMUS, tantum est transgressa TIMÆI
Virtus, obscuros nunquam passura Nepotes:
Hinc petite ô Juvenes generosum semen & agram
Non fatuis PATRIAM messis deludet avenis.

Faciebat in transitu
JOHANNES GEBHARDUS
RABNERUS.

II.

TURDUS
HELVI PUNICEIQUE
COLORIS
CAPTUS
IN ALNETO TIMÆANO
ANNO
M. DC. LVI.

III.

PHASIANUS,
AVIS
TERRIS SEPTENTRIONALIBUS
IGNOTA
PROPE VIRIDARIUM TIMÆANUM
GLOBO TRAJECTUS
D. XXI. OCTOBR.
ANNO
M. DC. XLVIII.

IV.

LUCIUS
DUORUM CUBITORUM
ET PALMI UNIUS
CAPTUS
IN RIVO CORNICUM DICTO
QUA HORTOLINUM ALLUIT
D. IV. SEPTEMBRIS
ANNO
M. DC. XXXVII.

V.

CARPIO
CUBITI UNIUS ET DIMIDI.
CAPTUS

INICHTIOTROPHIO
VILLÆ INTERNO
VERSUS BOREAM
D. XX. OCTOBRIS
ANNO
M. DC. XXXVI.

VI.

ALCIS
NATIVA CORNUA
SCULPTILI
QUÆ VIDES IMPACTA CAPITI
CUM INTEGRO CORPORIS SCELETO
JUXTA VILLAM HANC
SEPTENTRIONEM QUA SPECTAT
EX PROFUNDO TERRÆ
A FOSSORIBUS
ERUTA
OB ANIMALIS
IN HIS ORIS RARITATEM
INTER ORNAMENTA
DOMUS SUÆ
REPOSUIT
B. T. V. G.

VII.

HALCYON
Ad fontes
HORTOLINI TIMÆANI
bacilli jactu ab Hortulano
percussa.
ANNO CIↃ IↃC XXXIV.

IGnota terris Halcyon
Nec ulli visa Balthico
Qui considemus littore.
Dum fontis leni strepitu
Incauta gaudet, capitur
Tranquillitatis nuncia
Quà prædium, qua Dominus
Communes inter lituos
Armorum quæ Germaniam
Concutiebant undique

Deo

Deo tutore substitit.
Hospes pacata prædio
Precatus Halcyonia
Pacatus ipse vivito.

De Eadem.

CUî Natura dedit vocalem Dædala cantum
Cuî viridem & cœli referentem cærula fucum
Affudit pulchris guttatâ aspergine plumis.
Puniceum pectus, rostrum teres, aurea crura,
Quam reliquæ alituum præponunt rara cohorti:
Cui Pelagi ponit furor & dum nascitur, aura
Blanditur sævæ mitescere credita Brumæ,
Dilectam Thetidi Halcyonem, nil triste timentem
Sustulit, heu! jactus, placidi dum murmura fontis
Sectatur, tutis quærens requiescere ripis.
Nil crudele sonans nocuit mare, sors mala jactu
Sternit & ad scatebram ludentem funere mergit.

VOTUM QUIETIS.

HOc votum, hæc me cura coquit, labor ille remordet
Ut placitæ tandem liceat succedere terræ
Post sævæ fluctus sortis, tumidasque procellas,
Quæ cursum nostræ, tot jam volventibus annis
Assiduo insultu miserùm tenuêre carinæ,
Ut proram optato liceat defigere portu
Jam fessam toto quo se premat Anchora morsu.
Exoptata diu saltem mihi meta propinquet,
Quâ detur exhausti fructum gustare laboris,
Et gaudere piâ parti dulcedine ruris.
Omnipotens PATER, immensam cui nulla triumphat
Virtutem rerum moles, cum nostra quietis
Littora contigerit navis felicibus auris
Annue, quò jugi virtutum accensus amore
Persequar augustæ vestigia candida pacis.
Non trahar illecebris ævi, non turgida fastu
Ambitio incautum rapiat, non livor adurat,
Obsequio placeam, scitis melioribus instem,
Atque exosus humum mansura palatia quæram.

INDEX EPISTOLARUM LIBRI PRIMI.

De præcipuis ſupremi ventris affectibus.

Epiſt.		Pag.
1.	De paralyſi palpebrarum.	451
2.	De eodem affectu.	455
3.	Ejusdem argumenti.	456
4.	De eodem morbo.	458
5.	De eodem caſu.	459
6.	De eadem materia.	461
7.	De Paralyſi ſiniſtri lateris.	463
8.	De eodem affectu.	467
9.	De mirâ quadam Epilepſiâ	470
10.	De Epilepſiâ ex retentione Lochiorum.	476
11.	De Epilepſia uterina.	479
12.	De eodem affectu.	480
13.	De præſervatione à Catarrhis	481
14.	De Catarrho epidemio.	483
15.	De Dolore Capitis.	485
16.	De eodem affectu.	489
17.	Ejusdem argumenti.	492
18.	Dolor capitis & viſûs obſcuritas.	496
19.	Oculorum hebetudo & ſuffuſionis initia.	497
20.	De vomitoriorum in affectibus oculorum noxâ.	498
21.	De viſus imbecillitate & ardore ſtomachi.	499
22.	De diuturna ad oculos defluxione eorundemque rubedine & imbecilli viſione	500
23.	De ſuffuſione oculorum.	508
24.	De eodem affectu.	509
25.	De eadem materiâ.	510
26.	De aqua ophthalmica Prævotii & aliis contra defluxiones oculorum & ſuffuſiones facientibus.	511
27.	Cæcitas ex caſu.	512
28.	De Medicamentis quibusdam ophthalmicis.	514
29.	De difficultate auditus	515
30.	Ejusdem argumenti.	518.
31.	De eodem affectu.	519
32.	De dolore dentium.	523
33.	De odontalgiâ pertinaciſſimâ.	526
34.	De clauſura Oris.	528
35.	De melancholia hypochondriaca & propenſione in Somnum.	530
36.	De anxietate animi & melancholia hypochondriaca incipiente.	532

Index Epiſtolarum Libri Secundi.

De morbis medii ventris ferè omnibus.

1.	De præcavendâ phthiſi ex catarrhis	537
2.	De phthiſi exulc. pulmonis.	541

De

3. De arcano antiphthisico. 546
4. De phthisi. 548
5. De phthisi & vermibus per vomitum & secessum rejectis. 551.
6. De phthisi ex ulcere pulmonum. 554
7. De Peripneumonia 555
8. De Pleuritide periculosa 557
9. De compendiosa pleuritidis curatione. 557
10. De febri maligna cum suspicione pleuritidis. 560
11. De Asthmate 562.
12. De eodem affectu. 565
13. Compressio & angustia pectoris. 566
14. Tussis. 572
15. Tussis ferina 574
16. Hæmoptysis. 576
17. Palpitatio Cordis. 577
18. De aqua mea cordiali ex succis. 581
19. De debilitate virium, siti, vigiliis, & contractura digitorum ab arthritide. 582
20. De imbecillitate virium ex Senio. 584
21. De animi deliquio per consensum 587
22. De aqua vitæ Anglicâ. 589
23. De palpitatione cordis validissimâ. 590
24. De pleurit. post abortum 594

Index Libri tertii.

De plerisque infimi ventris affectibus.

1. De Cardialgia. 598
2. De Anorexia. 602
3. De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præservatione, & curatione. 603
4. De dolore ventris. 606
5. De eodem affectu. 609
6. De tumore ventris. 610
7. De eodem affectu. 612
8. De Doloribus Colicis. 614
9. De colica flatulenta 616
10. De cachexia scorbutica. 617
11. De eodem affectu. 619
12. De eadem materiâ. 621
13. De oppilatione & intemperie epatis calidâ. 622
14. De alvi obstructione, tumore abdominis & metu hydropis. 623
15. De hydrope & lue venerea inveterata 624
16. De affectione hypochondriaca. 627
17. De eadem affectione. 633
18. De affectione hypochondriaca cum dolore Capitis, alvi duritie & aliis symptomatibus. 635.
19. De affectu hypochondriaco & gonagra 645
20. De affectione hypochondriaca scorbutica. 648
21. De eodem affectu. 658.
22. Ejusdem argumenti. 661
23. De dolore in Hypochondrio sinistro, gingivis sangvinem fundentibus, oculorum scotomiâ aliisque symptomatibus 666
24. Ejusdem argumenti. 668

25. De tumore & obſtructione Lienis, alvi conſtipatione & virium imbecillitate 670
26. De alvi duritie & conſtipatione. 673
27. De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis 675
28. De affectione hypochondriaca & ſcorbuto 680
29. De Scorbuto. 681
30. De eodem affectu. 688
31. De Calculo Renum. 690
32. De arcano contra calcul. 696
33. De mictione cruenta. 696
34. De mictione involuntaria 698
35. De dolore penis, mictione frequenti, & pollutione nocturna. 700.
36. De tumore duro teſticuli ſiniſtri. 705.
37. De Hernia. 707.
37. De dyſenteria. 708
38. De procidentia uteri & peſte. 709
39. De eodem affectu. 710
40. De mola. 713
41. De quibusdam complicatis affectibus. 714
42. De iisdem. 718
43. De Herniâ inteſtinali. 722
44. De præcavenda cacochymia & hydrope. 725

Index libri quarti
De febribus.

1. De febri tertiana ſimplici. 729
2. De eadem. 731
3. De febri tertiana & ſuffocatione uteri. 732
4. De tertiana duplici. 734
5. De febri quotidiana. 735
6. De eadem. 737
7. De febri quartana. 739
8. De eadem & nonnullis aliis 742
9. De diverſis febribus ex malâ victus ratione. 744
10. De febri putrida incerti typi. 747
11. De febri ardente continua. 748
12. De morbo Ungarico. 749
13. De febri maligna. 753
14. De eadem. 754
15. De febrium malignarum brevi & ſuccincta curatione. 756
16. De variolis & morbillis, 759
17. De præſervatione à peſte & Dyſenteria 769
18. De peſtis & dyſenteriæ prophylactico. 770
19. De compendioſa peſtis præſervatione & curatione. 772

Index libri quinti
De arthritide, Partium externarum & venenatis quibusdam morbis.

1. De præſervatione & curatione arthritidis 783
2. De eodem affectu. 796
3. Ejusdem tenoris. 798
4. De eodem caſu. 804
5. Ejusdem argumenti. 806
6. De eadem materia. 810
7. De Podagra. 811
8. De Podagræ transplantatione. 813.
9. De arthritide vaga ſcorbutica. 814
10. De tumore eryſipelatode in crure dextro. 816

11. De

11. De lumborum & crurum dolore. 818
12. De dolore cruris ſiniſtri 819
13. De dolore humeri & brachii ſiniſtri 820
14. De fomentis in tumore œdematoſo ab erysipelate relicto. 821
15. De caſu ab alto. 822
16. De morſu ſerpentis. 824
17. De morſu canis rabidi. 825
18. De Scabie ſicca. 827
19. De uſu ligni ſancti & ſudationibus in Laconico. 828
20. De Lue venerea. 831
21. De lue venereâ inveteratâ cum tabe & doloribus atrociſſimis. 833

Index libri ſexti

De quibusdam ſcriptis & operationibus medicis medicamentorumque Deſcriptionibus.

1. De Scriptis Medicis D. Danielis Sennerti 839
2. De opere anatomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis. 841
3. De ſtudio medico & peregrinationibus rectè inſtituendis. 843
4. Gratulatoria de reditu ex Italia. 846
5. De tribulo aquatico. 849
6. De auro potabili. 852
7. De raris quibusdam in ſectione cadaveris Ill. Comitiſſæ de Hodiz. &c. obſervatis. 855
8. De cadavere exenterato Dn. C. à B. 856
9. De Fontibus Hornhuſiæ & aliis quibusdam. 857
10. De conditura funerum. 863
11. De uſu acidularum Schvvalbacenſium. 866
12. De conſtipatione alvi 868
13. De Tinctura Mercurii Antimonii 871
14. De affectione Hypochondriacâ & ſcorbuto. 871
15. De complicatis quibusdam affectibus in muliere gravidâ. 878
16. De monitis quibusdam in partu & poſt partum obſervandis. 881
17. De præſervatione morborum generali & in ſpecie Hydropis. 887

INDEX AFFECTUUM ALIORUMQUE IN EPISTOLIS CONTENTORUM.

Acidularum Svvalbacenſ. uſus 866
Alvi obſtructio. 623. 868
Anatomia Spigelii 841
Anguſtia pectoris 566
Animi deliquium 587
Anorexia 602
Anxietas animi 532
Aqua cordialis ex ſuccis 581
 ophthalmica Prævotii 511
 vitæ Anglica 589
Ardor ſtomachi 499
Arthritidis curatio & præſervatio 783
Arthritis vaga ſcorbutica 814
Aſthma. 762
Auditus difficultas 515
Aurum potabile. 852
Cacochymia 725
Cachexia ſcorbutica 617
Cadaver exenteratum 856
Cœcitas ex caſu 512
Calculus Renum 690
Calculi præſervatio & curatio 696. 603
Cardialgia 598
Caſus ab alto 822
Catarrhus 481
 Epidemius 483
Chymica quædam 841
Clauſura Oris 528

Colica

Colica flatulenta 618
Complicati affectus 714
in muliere gravidâ, 878
Compressio pectoris 566
Conditura funerum 863
Contractura digitorum 582
Defluxio ad oculos 500. 511
Deliquium animi 587
Dolor brachii 820
capitis 485
colicus 614
crurum 818
Dentium 523
humeri 820
lumborum 818
penis. 700
ventris 606. seq.
Dysenteria 708
Præservatio 769
Prophylacticum 770
Epatis oppilatio intemper. calida 622
Epilepsia mira. 470
ex retent. Lochior. 476
Uterina. 479
Febris ardens 748
Duplex tertiana 729. 734.
maligna 753
Febrium malignarum brevis curatio. 756
Febris maligna cum pleuritide 560
Febres variæ ex mala victûs ratione 744
Febris putrida 747
Quartana 739
Quotidiana. 735
Gonagra 645
Gratulatio de reditu ex Italia 846
Hæmoptysis 575
Hernia 707
Intestinalis 722
Hornhusiæ fontes 407
Hydrops 624
Hydropis metus 623
Hypochondriaca affectio 627. 635. 871
Ligni sancti usus 820
Lues venerea 624. 831
Maculæ Epaticæ 675
Medicinæ studium 843
Melancholia incipiens 532
Melancholia hypochondriaca 530
Mercurii Antimonii tinctura. 871
Mictio cruenta 696
involuntaria 698
frequens 700
Mola 713
Morbilli 759
Morbus Ungaricus 749
Morsus canis rabidi 825
Serpentis 824
Oculorum hebetudo 497
rubedo 500
Suffusio 508
Odontalgia pertinacissima 526
Ophthalmica 514
Oris clausura 528
Palpitatio cordis 577
validissima 590
Paralysis palpebrar. 451
Sinistri lateris. 463
Peregrinatio 843
Peripneumonia, 555
Pestis. 709
præservatio 769
prophylacticon 770
Curatio 772
Phthisis 537. seq. 548. seq.
ex ulcere pulmonum 541. & 554
Pleuritis 557. 594
Curatio. 557
Podagra 811
Podagræ transplantatio 813
Pollutio nocturna 700
Procidentia Uteri 709
Ructus 603
Scabies sicca 827
Scorbutus 631
Sectio cadaveris 858
Sennerti scripta 839
Sudatio in Laconico 828
Suffocatio uteri 732
Suffusio oculorum. 508
Tumor abdominis 623
erysipelatodes. 816
œdematosus 821
testiculi 705
ventris 610
Tribulus aquaticus 849
Tussis 572
ferina 574
Variolæ 759
Venerea lues 831
Ventriculi imbecillitas 603
Vermes per vomitum rejecti 551
Vigiliæ 582
Virium imbecillitas ex senio 584
Visus obscuritas 496
imbecillitas 499
Vomitoriorum usus oculis noxius. 498

L. S.

Posteriores Epistolæ Libri sexti ab undecimâ usque ad ultimam serius & quasi postliminio accessêre, alioquin suis inserendæ locis, quod ideo monitum volo, ne argumentum titulo minus respondens, quempiam fortè offendat. Errata autem, quæ festinante operas Typotheta irrepsêre, benevolus Lector ipse corriget, & si quid aliud inter curas & consulentium querelas prætervisum, benignè interpretabitur.

F I N I S.

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Timaeus von Güldenklee, Balthazar,

Baldassaris Timaei von Guldenklee ... Epistolae Et Consilia Accessit Hortolini Timaeani Topographia metrica, & Inscriptiones

Lipsiae 1677

4 Med.g. 209#Beibd.2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11853806-5
VD17 12:165794C